INDEX
RERVM ET VERBORVM, QVAE TOTO HOC OPERE SYNTAGMATIS IVRIS VNIVERSI CONTINENTVR, COPIOSISSIMVS:

Quo Lector, cùm ad ſingula capita Iuris, & diuini, & humani: tum etiam ad varias hiſtorias & ſententias in eo ſparſim, & accommodatè, ad clariorem rei interpretationem citatas, commentarij vice vti poterit.

LVGDVNI,
APVD ANTONIVM GRYPHIVM.
M. D. LXXXII.

Cum priuilegijs Cæſarea maieſtatis, ac Galliar. Regis Chriſtianiſs. ad decennium.

RERVM ET VERBORVM, QVAE HOC OPERE SYNTAG. IVRIS VNIVERSI INSVNT, COPIOSISSIMVS INDEX:

Quorum prior numerus librum, alter libri caput, tertius (& ſi qui ab eo ſunt) capitis diſtinctiones notat.

A

AARON à Deo vocatus & electus 17.12.27
Aaron coadiutor datus Moſi fratri 15.25.3
Abba vox quid, & vnde 15.13.1
Abba, nomen dignitatis, & præpoſituræ eod.4
Abbas ante benedictionem quæ poſſit 17.14.3
Ab epiſcopo quid differat eod.
Abbas aut monachus non interſit nuptiis, non ſuſcipiat de baptiſmo 15.13.17
Abbas Grandis Syluæ eſt in pariagio cum rege 3.4.2
Abbatiæ & prioratus monialium triennales 15.36.3
Abbatiæ non omnes egent benedictione 17.14.4
Abbates, benedicti dicuntur 16.1.37
Abbates benedicuntur, non conſecrantur 17.14.2
Abbates qui regalia habeant 3.4.2
Abbatialis dignitatis ratio, & finis, & poteſtas, ſeu iuriſdictio 15.13.16
ad Abbatias rex Galliarum nominat 15.13.11
Abbatis appellatio quando primùm cœpit 15.13.2
Abbatis nomen ſuperbè vſurpatum, & reprehenſum eod.3
Abbatis & abbatiſſæ electionis confirmatio ad quos pertineat 15.13.12
Abbatis & epiſcopi differentiæ eod.14
Abbatis beneficia ante poſſeſſa incompatibilia, eius confirmatione vacant 17.14.5
Abbati quæ debet eſſe ætas 17.6.15
Abbatiſſa inter ſibi ſubditos, & moniales iudicat 47.11.6
Abbatiſſa ſola non alloquatur virum, non velet virgines 15.13.18
Abbatiſſæ quæ liceant, & prohibeantur eod. 19. illæ ex quibus eligendæ 15.13.9. & earum quæ ætas eſſe debeat eod.10
Abbatiſſæ electæ ante confirmationem poſſunt adminiſtrare 17.13.8
Abbatum diſtinctiones ratione exemptionis regulæ Commendæ, & varij ordinis 15.13.7. in Abbates qui poſſunt eligi eod. 8. Benedici debent intra annum poſt electionem eod. 13. & Abbates benedicti ſuos monachos benedicũt, dummodò ſint præsbyteri 15.13.15
Abbreuiatores maioris & minoris parci, qui in aula Romana, & munus 15.42.3
Abderites Protagoras docuit Euathlum 27.2.5
Abdias Babilonicus contemporaneus Apoſtolorum 17.5.18
Abdicare filium, id eſt, dicere non filium, pater non poteſt 11.9.3
Abdicarunt ſponte quidam regiam poteſtatem 6.20.8
Abdicatio quid, & quomodo fiebat apud Græcos 11.9.4
Abdicatio quid, & quomodo differat ab exhæredatione 44.4.2
Abel paſtor ouium 18.24.1
Abelis & Caini ſacrificia 2.1.6
Abelis mors & caſus quid Adamum edocuerit 11.2.7
Abelis ſanguis vindictam à Deo poſtulabat 31.14.6
Abigail à nomine improbat maritum 32.8.2
Abigeatus quomodo creſcat pœna 37.5.2
Abigeatus pœnæ duæ leges Græcæ Iuſtiniani 37.5.3
Abigeos celans, qua pœna puniendus 37.15.3
Abigens, & abigeatus quid 37.5.1
Abigeri crimen, habere equum, ſi non liceret 37.5.5
Abimelech rex Gerarorum attentans pudicitiam Sarræ, punitur 34.12.13
Abimelech 70. filios Hieroboa occidit 34.11.16
Abimelech ſuper Sichen ciuitatem deletam ſalem diſperſit 4.5.15
Ab inteſtato quomodo in feudo ſuccedatur per plures 6.18.7
Ablatiua vis quæ 36.25.15
Abolita accuſatio generali abolitione quando repeti poſſit 32.23.13
Abiſag mulier Dauidi data vt cum calefaceret 28.10.8
Abiſai puella Dauidi ſeni data, vt cum calefaceret

ret 9.25.17

Abolitio quid 32.23.2. duplex, criminis & accuſationis, eod.3, priuata vel publica eod.4

Abolitionem non impetrant calumniantes, corrupti à reo accuſatores, qui vexarunt iam reum, & ſi notio non ſit integra, ſi crimina atrociora eod.5

Abolitio accuſationis fit morte accuſatoris 32.23.7

Abolitio criminis ex parte rei quibus modis fiat eod.8.& 9.

Abolitio in quo differt à reſtitutione in integrum eod 9.

Abolitio criminis lege fit morte rei, & temporis curſu eod.10

Abolitio generalis quid, & eius effectus, & quibus de cauſis concedatur eod.12

Abolitio generalis non remittit pecuniam ex publico crimine ſublatam eod.14

Abolitione impetrata ceſſat Senatuſconſultum 32.23.1

Abor, fluuius 31.6.15

Abortiuis filiis legitima non debetur 44 5 32

Abortum ob inimicitias mariti procurans, vt puniatur 36 15.19

Abortiui qui dicti 10.3.14

Abortus procurati pœna 36.15.17.& 18

Abortum faciens olim repudiari poterat, hodie non 9.16.17

Abortum qui procurauerit, homicidij pœna afficitur 7.1.11

Abortum rixa procurantis, legis diuinæ pœna 38.3.34

Abraam decimas ex præda hoſtium Deo offert 20.4.8

Abſtinentiæ à carnibus inſtitutæ rationes 2.18.8

Abraam & Loth à communione diſcedunt 1.14.11

Abraam filium proprium ſacrificio Deo immolare voluit 11.1.5

Abraam Lotho fratri diuiſionem obtulit 5 4.18

Abraam Melchiſedech decimas ſoluit 2.22.2

Abraam ob famem peregrinatus 31 23 1

Abraam peregrinauit 31.6.3

Abraamus ſibi in filium adoptauit filium Arami fratris 10.6.29

Abraam vxorem quæſiuit filio de ſemine parentum ſuorum 9.13 8

Abraæ concubinæ quæ fuerint 10.1.8

Abraca cabra Sereni excantatio 34 9 10

Abſalon fratrem occidit 31 3.17

Abſalonem cur vehementer Dauid ploraret 2.8 1

Abſens an ſuffragium electionis committere alij, & cui poſſit 15 12.20

Abſens non poteſt arrogari 10.6 23

Abſentes reipub. cauſa accuſari nequeunt 32.15.7

inter Abſentes ſponſalia fiunt, per nuncium, procuratorem, & epiſtolam 8.4.6

Abſenti facta donatio quomodo valeat 28.9.7

Abſentis partis omiſſus conſenſus non obeſt nuptiis filiorum 9.3 16

Abſentium reorum quæ ſint pœnæ 32.24 10

Abſentibus reipub. cauſa, quomodo non currat præſcriptio 40.6.16

Abſolutio ad cautelã in quibus caſibus detur 31.9.11

Abſolutio & eius forma, & de peccatis reſeruatis abſolutioni ſuperioris 2.8 15

Abſolutio iuramenti quid 50.12.2

Abſolutus de crimine, num ob id, ſi accuſet, reiici poſſit 32.12 8

Abſolutus per colluſionem aduerſarij accuſari rurſum poteſt 32 19 5

Abſorpti à terra 31 26.1

Abſtentus, excommunicatus dicitur 31.8.15

Abſtinentia ſola aliud, quàm ieiunium 2.18.6

Abuſus aquarum mulctatus 1.4.1

Abuſus pignoris tollit vis 23.12.7

Abuſus rerum bonarum, non debet eſſe cauſa improbandi eaſdem 42.23.7

Abutendum non eſſe præter modum iure paſcendi in alieno 3.15.9.& abutentes eo priuantur. eo.12

in Abutentem aquæductibus, quæ remedia competant 4.15.21

in Abydo Aſiæ fatuus, quem pœnitebat ſanum factum 13.5.20

ab Academia quæ dantur ad beneficia nominationes, referuntur ad qualitatem perſonæ ſecularem, vel regularem 17.6.48

Academiæ Tholoſanæ & Cadurcenſis, & priuilegiorum conſeruatores 47.22.24

Acarnanes duo iuuenes non initiati, ingreſſi templum Cereris, interfecti ſunt. 2.2.10

Acaſtus Peliæ filius phthyriaſi morbo deceſſit 31.25.2.

Accenſi 47.40.15. eorum, & lectorum differentia eod.

Accepſemas eremita quandiu latuerit 15.14.12

Acceptilatio quid 21.19.1. eius & apochæ ſolutio eod. in ea quæ conſideranda eod.3. & eius quæ res ſint capaces eod.

Acceptilatio vel ſolutio nec ante diem, vel pendente conditione fieri propriè dicitur 21.19.5

Acceptilatio non valet partis rei indiuiduæ, quæ tota debetur: & quæ alia accepto fieri nequeat eod.6.

Acceptilatio facta irreuocabilis eſt eod.12

Acceptilatio quid à pacto differat 21.19.8

Acceptilationis diuerſa, in rem & in perſonam, conceptio eod.9

Acceptilationis formula eod.10. eius finis, liberatio eod.11

ex Acceptilatione præſcriptis verbis actio datur 21.19.13

Acceptilationes vtiles & inutiles 21.19.2

Acceptilatio ſolutionis loco 21.7.3

Acceptilationis & Aquilianæ ſtipulationis tractatio, remiſsiuè 24.12.1

in Acceptilatione nũ ſit locus iuri retractus 26.9.1

Accepto ferre quæ perſonæ poſſunt 21.19.7

Acceſsiones quæ ſint rebus venditis 25.19.3

Acceſſorium al quando potius deſtinatione, quàm nobilitate & qualitate rei metiendum 20.9.10

Acceſſorium non ſequi naturam ſui principalis, probatur in augmento dotis 9.24.9

Accij martyris eccleſia 33.23.18

Accipitrum furium vt puniatur 37.5.12

Accipitur honeſtè, quod non honeſtè petitur 20.35

Accona

Accona ciuitas 15.33.12
Accreſcendi iura, & decreſcendi ex prouiſione legis naſcuntur 46.11.5
Accreſcendi ius quid eod.2. diuiſio, in non decreſcendi & accreſcendi eod.
Accreſcendi ius num inuitos partem accipere defectam cogat 46.11.3. an fiat cum onere partis eod.4
Accreſcendi iuris res, ex contractu, iudicio, & hæreditariæ 46.11.5
Accreſcendi ius quale inter coniunctum vocatos ad ſucceſſionem coniunctione legali 46.11.7
Accreſcendi ius inter coniunctos voluntate hominis quomodo locum habeat 46.11.8. & ſeq.
Accreſcendi ius in hæredes tranſit eod.9
Accreſcendi in iure quando portio portioni vel perſonæ accreſcat 46.11.9
Accreſcendi ius poſt agnitionem partis quando locum habet 46.11.9
Accreſcendi ius in quibus caſibus locum non habeat 46.11.13. & ſeq.
Accreſcendi ius prohiberi poteſt à teſtatore expreſſè vel tacitè eod. 15. nec habet locum inter ſuccedentes diuerſo iure eod. 16. vel ſi contra voluntatem teſtatoris ſuccedant eod.18
Accreſcendi ius non habet locum poſt aditam hæreditatem, quomodo intelligatur, & exceptiones 46.11.19
Accreſcendi ius an inductum iure 12. Tab. eod.20
Accreſcendi ius & non decreſcendi quando inuitis & cum, aut ſine onere iungat partem 46.11 21
Accreſcendi ius an pro virili, an alio modo pro portionibus accreſcat 46.11.22
Accreſcendi iuris ſitus, & effectus 46.11. 28. & rationes eod.
Accreſcendi iuris coniunctio tripliciter fit, re, verbis, & vtriſque interuenientibus 4.5.21
Accreſcendi iure quomodo vſusfructus accedat 4.5.20
Accreſcens eadem actione petitur, qua portio cui accreſcit 46.11.22
Accurſij error de centumuiris 47.24.2
Accuſandi edictum, prohibitorium eſt 32.12.2
Accuſans alterius inſtigatione puniendus 32.24.12
Accuſans duos, tertium non poteſt accuſare 32. 12.14
Accuſans impietatis, & non probans, morte multabatur 33.10.2
Accuſans reum, nec peragens, multabatur 23.3.7
Accuſant ſine calumniæ ſuſpicione, fiſci Triumuiti 49.7.12
Accuſant in maieſtatis crimine, perſonæ alioquin reiiciendæ ab accuſationibus 35.2.1
Accuſare cur permiſſum ſit 32.2.5
Accuſare qui prohibentur, per totum c. 16. & ſeq. lib.32
Accuſare qui poſſint, remiſſiuè 32.18.1
Accuſare non poſſunt qui deſtitit, quiue præuaricatus eſt, eod.2. nec inimici, nu.4. nec laici clericos, nu.5. nec clerici clericos maioris ordinis, quando, eod.
Accuſare vel accuſari qui poſſint in criminibus 49.2.6
Accuſare qui prohibeantur ob delictum, & ob quod delictum 32.12.4
Accuſare procuratores regij regulariter poſſunt, & quando alij. 32.12.2
Accuſari qui poſſint 32. 19. 1. Accuſari non poſſunt quibus diſpenſatum, ſemel abſolutus, & de vis accuſatis, eod. 4. Nec accuſantur Chriſtiani ab hæreticis vel Iudæis, eod.7
Accuſarunt homicidia incognita, animalia 48.12. 12. & ſeq.
Accuſatio abolitione ſublata quando repeti, & à quo poſſit 32.23.6
Accuſatio ciuiliter criminis fit 47.5.4
Accuſatio criminum inuenta ad conſeruandum illibatam humanam ſocietatem 32.7.10
Accuſatio debet iudicium criminis præcedere 32 2.4
Accuſatio & detectio criminum, quid 32.2.1
Accuſatio in ſuperiores perſonæ & bonæ opinionis ægre admittitur, aut nunquam 32.15.9
Accuſatio inter patrem & filium, & libertos & patronos, honeſto nomine temperata 44.4.3
Accuſatio morituri non onerat alium ſine aliis indiciis 32.12.11
Accuſatio deſerta & intercepta, intra quot dies repeti poteſt 40.5 14
Accuſatio ſolemnis quid 32.7.1
Accuſationis diuiſio, in ſecretá & publicam 32.2.6
Accuſationis inſtituendæ vel omittendæ cauſa, repetundarum tenetur 36.18.19. & 20
Accuſationis libellus tempus, diem & horam complecti debet 30.7.6
Accuſationis nomen ad ciuiles actiones refertur 32 2.2
Accuſationi faciendæ à procuratore regio accedit priuatus rectè 32.4.13
Accuſationis probatio imperfecta, an ſupplemento iuramenti poſſit iuuari 59.6.10
ab Accuſatione deſiſtentis bona cõfiſcantur 3.17.6
Accuſationes criminum quare citò expediri debent 32.26.2
Actiones vim obligationum oſtendunt 24.2.1
Accuſator increpatæ vitæ eſſe debet 32.12 3. & 4
Accuſationes, rarò in republica admittendæ, quare 32.4.13
Accuſationes veræ laudabiles, vt plerumque etiam ex zelo inuidiæ 32
Accuſator intra decem dies compareat 40.5.11
Accuſator legitimus in Gallia procurator regius, non priuatus 30.11.10
Accuſator non audiebatur lege Bulgarorum, niſi vinctus & tortus 32.4.11
Accuſator ſui ipſius quilibet debet eſſe in foro cõſcientiæ 32.2.9
Accuſatoris dignitas facit illegitimum accuſatorẽ, quare 32.15.1
Accuſatoris munus, probare illata crimina 32.11.2
Accuſatoris partes, demonſtrare delictum fuiſſe commiſſum 32.2.3
pro Accuſatore & reo quæ obſeruata 32.24 8
Accuſatorum temeritas tribus modis detegitur, & punitur 32.20.1

Accuſatoribus pluribus exiſtentibus qui potius eligendi 32.18.1
Accuſatutus crimen immunis à crimine ipſe eſſe debet 32.5.4
Accuſatus antequã recipiatur inter reos, exceptiones in accuſatores proponere debet 32.5.5
Acetum incendij extinguendi cauſa, paratum habebant antiqui 1.6.3
Achab ieiunat & dormit in ſacco 2.18.5
Achab peccatum poſteris nocuit 35.1.27
Achab rex Nabotho vineam eripuit 26.2.10
Achab rex Samariæ ieiunat 31.7.3
Achæorum reſpub. vnde celebris 35.8.4
Acham rex Iuda 31.6.15
Achami ſcelus, Iſraëlitæ à Deo afflicti 31.2.6
Achaz decimo anno genuit Ezechiam 9.7.9
Achilles cythara cecinit 39.2.5
de Achillis armis Vlyſſes cum Aiace contendit 41.8.2
Achillis mortem qui luxerint 16.1.20
Achillem patrem vnà cum aliis Neoptolemus filius luget 2.14.10
Acies ex quibus perfecta, & ſpecies, & partes 19.3.22
Acolyti qui, & munus 16.6.1
Acolyti nomen quid ſignificet eod.3
Acolyti conſtituendi ætas eod.4
Acolytatus maior ordine Lectoris 16.6.2
Acontij in ſponſalibus Cydippis obtinendis dolus 8.6.4
Acqueſtz nouueaux, quid 26.2.7
Acqueſtz quid dicantur Pariſijs: & de conſuetudine ſucceſſionis eorum dicitur inter virum & vxorem 45.14.13
Acquiliæ & furti actionis diſtinctio, in cæſis arboribus 37.6.2
Acquiliæ actio conſiderat damnum datum eod.
Acquiliæ legis actio non datur pro homine libero 38.9.7
Acquilia in lege quomodo ſunt res conſiderandæ 38.9.8
Acquiliæ legis finis partes iudicis, & actiões 38.9.13
Acquiliæ, & ſerui corrupti diſtinctio 38.10.6
Acquirere per nos ipſos & alios poſſumus poſſeſſionem, & poſſidere 1.13.14
Acquirere qui non poſſunt 20.11.3. & ſeq.
Acquirendi leges cõtra fraudes cupiditatis 20.1.6
Acquirendi ſex modi legitimi Varroni eod.7. Theophilo, 14. Iuris gentium 2. ciuiles, ſingularium rerum, & per vniuerſitatem eod.8
Acquirendi modi in certa capita digeſti per diuiſionem eod.9
Acquirimus nobis per nos, & per alios 20.11.1. per eos qui ſunt in noſtra poteſtate, per filios, per ſeruos noſtros, & eos in quibus vſum fructum habemus eod.6. quatenus per tutorem eod.7. per hominẽ bona fide nobis ſeruientem eod.8 per procuratorem eod.9
Acquirimus adiudicatione ſententiæ 20.11.10
Acquiritur acceſſione, per confuſionem, & commixtionem 20.9.17
inter Acquiſita, & acquirenda multum intereſt 26.21.6
Acquiſita per nos magis diligimus & cõſeruamus, quàm relicta 28.2.21
Acquiſitio prædiorũ certo modo limitata 25.11.4
Aquiſitionis perſonæ omnes idoneæ, niſi nominatim prohibeantur 20.11.2
Acridophagi in Æthyopia locuſtis paſcebantur 31.25.2
Actus quid, & ab actione vt differat. 21.8.1
Acta iudicialia qui poſſint excipere 47.41.8
Acta iudicialia quomodo fidem faciant, & num teſtibus egeant 42.3 9
Acta publica fidem faciunt 47.41.12
Actij Nanij factum 48.15.12
Actio *κακώσεως* malæ tractationis 11.4.16
Actio Caluiſiana quæ 14.8.12
Actio contraria tutelæ vel curæ quid, quando detur, ob quas res & cauſas, quibus & contra quos 13.11.1 & ſeq.
Actio de dolo pro quibus negotijs antiquitus prodita 21.13.8
Actio ex ſtipulatu rem pupilli ſaluam fore, in tutorem & curatorem, & quando ex ea agatur, & contra quos 13.16.28. & hæc actio ex ſtipulatu vtilis datur in pro tutore gerentem eod.29
Actio in rem, vindicatio eſt 46.7.2
Actio in rem, & in perſonam, & mixta quid eod.3
Actio malarum artium in corrumpentes teſtes 48.15.37
Actio pro accuſatione aliquando 32.2.2
Actio receptitia quæ 24.7.5
Actio reſtitutionis dotis ex ſtipulatu, transfuſa in rei vxoriæ actionem 9.22.16
Actio vnde, differentiáque eius ab actu, qui & actio 21.8.3
Actio forenſis quid, & quare actio dicta: & quòd actiones habebãt formulas præſcriptas & dictatas & quomodo 21.8.2
Actiones conceptionis curioſa qualis olim obſeruatio eod.4. & cõceptio vitioſæ formulæ, cauſa non priuabat in arbitrarijs eod.5
Actionis curioſæ formulæ ſublatæ ſunt hodie, aliæ autem neceſſariæ retentæ & adiectæ 21.8 6
Actionis nomen latè patet, & omnes petitiones continet eod.9
Actionem propoſitam & ſemel editam quando liceat mutare vel emẽdare, & quomodo 21.8.7
Actionis nomine exceptio non cõtinetur 21.17.4
Actionis rei vxoriæ transfuſio in ſtipulatu actionem 1.11.2
Actionis verbum quid propriè & in genere contineat 46.7.2
Actionem habere minus eſſe, quàm rem 21.3.2
Actiones ciuiles pro furto quæ dantur 37.1..22
Actiones de vniuerſitate quæ 47.5.5
Actiones, iudicia cur dicantur 47.2.4
Actiones non confunduntur inter hæredem & debitorem, ſi repudietur hæreditas 46.6.12
Actiones perſonales 30. annis pereunt 40 5.28
Actiones plures quando ſe mutuo impediunt, & tollunt conteſtatione 21.21.2
Actiones quæ biennio tolluntur 40.5.22
Actiones quę dẽtur pro relictis in codicillis 43.1.21

Actiones quædam annales 40.5.21
Actiones quibus rebus minuuntur 21.16.1.& ſeq.
Actiones quare ab hæredibus, & contra hæredes dentur 46.5.2. niſi ſint pœnales eod.
Actiones tutelæ & curæ quæ, directæ, vtiles, ciuiles, & prætoriæ 13.10.1, & ſeq. per totum
Actionum de paſtu pecoris, de pauperie, & Acquiliæ differentia 38.12.4
Actionũ diuiſio, in ordinarias & extraordinarias, & quæ ſint 21.8.10. ordinariæ, in ciuiles & prætorias, & quæ eod.11. Actionũ 3. diuiſio, in rem, in perſonam, & in mixtas eo.12. Itẽ 4. in perſecutorias rei, pœnæ, & mixtas eo.14. Itẽ 5. in directas, contrarias, vtiles eod.16 Item 6. in directas & vtiles eo.17. Item 7. in bonæ fidei & ſtricti iuris eod.18. Item 8. in vniuerſales, generales, ſingulares, ratione petitionis, vt & ſolidi, non ſolidi eod.19. Item 9. in natiuas, datiuas ſeu arbitrarias, & quæ illæ eod.20. In natiuas & temporales quoquè eod.21. In eas quæ ordinariæ & ſubſidiariæ, & quæ illæ eod.22. diuiſio actionũ in factum 21.8.25
Actionum formulæ ſublatæ, & nominis expreſſio non neceſſaria 43.2.9
Actor datus à tutore & curatore quid præſtat in iudicio. 13.9.3. & quando Auctorum tutorum finiatur officium eod.4. curis actor potius à tutore detur, quàm procurator eod.2
Actor in iudicio quis dicatur 49.1.3
Actor ſequitur forum rei eod.5
Actor vniuerſitatis quis dicatur 41.5.1. & 2. eiuſquè cum Syndico differentia eod.
Actor antequam litiget, debet conuenire & monere reum 47.7.19
Actor litigaturus quid cauere debeat 48.4.1.& 2
Actor quis 27.5.10
ex Actore reus fit qui non ſe defendit in noui operis nunciatione 4.30.4
Actus ab agendi facultate differt 14.1.5
Actus & viæ differentia explicata 4.14.12
Actus legitimus quis 47.3.2
Actus quid 4.14.5. eius latitudo quanta eſſe debeat eod.6
Actyſanes, Ægypti & Æthiopiæ regis lex 57.2.11
Acus & fibulas geſtare, mulieribus Areopagitæ quare interdixerunt 35.6.22
Acubus venenatis plures necati, & authores damnati 36.18 9
Adæ Hecatomni filiæ Satrapatum Cariæ Alexander Magnus tribuit 6.12.7
Adaratio quid 36.30.16
Adam è paradiſo eiectus ſtatim vt peccauit 2.8.1
Adam factus, non natus eſt 8.1.16
Adam eiectus cum Eua è paradiſo 32.24.2
Adamus agricola 18.23.1
Adamus & Eua noſtri primi parentes 6.4.3
ob Adami & Euæ peccatum, mors 31.5.1
Adamo, naturalia primum, ſi voluiſſet, omnia fuerunt 14.2.4
Adamum Deus Optimus Max. dominum totius mundi conſtituit 11.1.7
in Adamo omnes peccauerunt 30.11.16
Adama Cariæ regina Alexandrum Magnum adoptauit 10.6.22
Adamas gemma in annulo videtur 6.9.14
Adamici homines, & non Adamici, ſecundum Paracelſũ: & nõ Adamicorũ quot genera 7.3.2
Addicti milites 19.3.25
Addicti milites, tyrones dicti 16.1.10
Addictionis in diem duo ſingularia 25.17.6
Addictiones in diẽ in pacto melior conditio quæ ſit eod.5. & quis poſſit offerre eod.7
Addictionis in diem pacti, natura & forma 25.17.3. & ſeq.
Adelrunæ relegatæ 34.14.4
Adeundi facultas quo tempore ſubmoueatur 46.2 24
Adeundi hæreditatem delatam ius quando in hæredes tranſmittatur 46.2.13
Adeundi hæreditatem plurium ſuccedentium ordo 46.4.17. & 18
Adeundi facultas quanto tempore præſcribatur 46.4.19
Adeundo hæres contrahit cum defũcto, & ſe obligat ad voluntatem impledam 43.33.12
Adeundo hæreditatem, contrahere videtur hæres cum defuncto 41.7.19
Adherbales 41.4.4
Ad exhibendum & rei vendicatio actiones, quare in tigno iniuncto dantur 37.8.2
Ad exhibendum actio vnde nata, & natura eius 29.7.1
Ad exhibendum actio, mutatur aliquando in actionem, in factum eod.8
Ad exhibendum actione qui agere poſſunt eod.11. & contra quos eod.12
Ad exhibendum agens rem planè deſcribere debet, vt in rei vendicatione eod.13
Ad exhibendum conuenti quæ ſunt partes, & in quantum condemnetur eod.14
Ad exhibendum actionis finis, vt agatur rei vendicatione 29.7.16
Adiancamentum quod vxor lucratur ſuperuiuens marito ſeruari debet ex ſtatuto & cõſuetudine ſolis liberis eius matrimonij, vt de dote etiam dicitur, repetitis nuptijs, nec communicari liberis ſecundi 9.26.57
pro Adiaocamento non cõpetit priuilegiũ prælationis in hypotheca, quod pro dote datur 9.24.9
ἀδιαίτα quid 22.10.3
Adiorns pour ouyr teſmoins 48.13.4
Adiornamentum debet eſſe libellatum 48.2.20. excepto vadimonio eod.
Eius exemplar dari debet vocato expenſis vocatis. 48.2.20
Adiournement quid ſit, diſputatur 48.2.23.& 4
Adiournement à trois briefz iours eod.6
Adiornatus perſonaliter, prehendi iubetur contumax 48.3.21
Adipiſcendæ poſſeſſionis interdictum quid 21.9.10
Adipiſcendæ poſſeſſionis interdicta quæ 20.10.11
Adire hæreditatem quid eſt 46.4.1
Adire hæreditatem qui poſſint 46.4.6.& 7
Adire hæreditatem grauatus de reſtituenda cogitur 46.4.15
Adire volens cuius ſtatus eſſe debet eod.20

Adiri hæreditas pro parte non poteſt 46.6.7
Aditionis hæreditatis effectus 41.7.18 & 19
Aditio & repudiatio extraneorum, immiſcio, & abſtentio ſuorum 46.4.2
Aditio vel immiſcio duplex, expreſſa & tacita 46.4.3
Aditio de qua re fieri dicatur, nempe de hæreditate eod.4
Aditio hæreditatis pro parte fieri non poteſt, nec pro parte repudiatio 46.4.5
Aditio nomine infantis & collegij hæredum per quas fiat 46.4.12
Aditio hæreditatis verbo quomodo fiat 46.4.14
Aditio & fine, & coram iudice fieri poteſt 46.4.16
Aditio hæreditatis quocunque tempore fit eod. 19. huius finis 46.5.1. & ea quare teſtamentum confirmari dicitur eod.
Aditio obligat hæredem legatariis & creditoribus ex quaſi contractu 46.5.8
Aditio confundit actiones inter debitorem & creditores ſibi ſuccedentes 46.5.9. excepti 2. caſus eod.
Aditionis introductæ rationes 46.5.13
Aditio hæreditatis per inſtitutum cur tollat vulgarem ſubſtitutionem 42.16.11.12. & 13
Aditio hæreditatis quibus hæredibus non erat neceſſaria 46.1.2.3.4
Aditio hæreditatis an fine actu corporali fiat 46.1.8
Aditionis ius quo tempore tollatur 40.2.8
Aditione hæres quaſi contrahit cum defuncto 42.32.7
Actione hæreditatis patrimonium defuncti & hæredis vnum fit 42.18.2
Adiudicatio in diuiſione facta, ſimilis emptioni, verùm alia ab emptione 26.10.2
Adiutores dantur per iudicem tutoribus & curatoribus, pro nutu eorum tutorum & curatorum 35.9.1
Adminiſtrandi poteſtas à regibus per annuli traditionem dabatur 6.14.16
Adminiſtrationem prouinciæ ciuilem vel militarem relinquere, iniuſſu principis, proditorium 35.5.19
Adminiſtrationes ducatuum, prouinciarum, & vicariatus, non erant perpetuæ, dignitas tamen perpetua 6.7.28
Adminiſtratoris & actoris vniuerſitatis differentia 49.5.2
Adminiſtratores reipub. an mutuent 22.2.7. & in quibus cum ſubditis contrahere poſſint eod.
Admirallus quis 47.26.9
Admiraldi introductio 47.29.10
Admiſſionales 47.40.10. admiſſionales principis eod.13
Adonai, Dei nomen 14.1.16
Adonias filius Dauidis 45.3.3
Adolphus comes Cliuenſis, fit dux 6.7.16
Adoptare mulieres ſine gratia nequeunt 10.6.6
Adoptare nequeunt, niſi qui generare poſſunt, & qui prohibeantur eod.7
Adoptare adoptariue qui poſſint 10.6.16
Adoptare non poteſt, qui liberos proprios & naturales habet. Vtopiæ aliter, quare eod.18
Adoptare minorem ſuum tutor vel curator non poteſt eod.19
Adoptari vnus tantùm poteſt, & qui adoptari poſſunt eod.22
Adoptabantur & filiæ apud Hebræos eod.20
Adoptandi inter Langobardos ritus 10.6.28
Adoptatus quando tranſit in adoptantis poteſtatem 42.22.5
Adoptati & arrogati ſpecies legitimorum filiorũ iure ciuili 10.5.2
Adoptati præſentia exigitur, & quando voluntas 10.6.23
Adoptati nunc in Gallia non ſuccedunt, vt filij. quid ab alumnis differant 10.6.30
Adoptatis alia indebantur nomina, retentis vel parumper illis immutatis eod.26
Adoptati & arrogati ſuccedunt patribus adoptiuis vel naturalibus etiam ab inteſtato 45.5.1
Adoptati & arrogati in ſucceſſione inteſtati, ſucceſſio 45.5.2
Adoptatorum Cæſarum exempla 10.6.17
Adoptatis quando ſubſtitui pupillariter poſsit 42.22.3
Adoptio quid 10.6.1. diuiſio, in adoptionem & arrogationem; & quid commune habeant eod.5
Adoptio fiebat apud magiſtratum, penes quem eſſet legis actio eod.12
Adoptio olim fiebat emancipationibus & manumiſſionibus præcedentibus, hodie minime 10.6.13
Adoptio quadruplici modo fiebat, per principem, per legem curiatã, per prætorem ſeu magiſtratum, per teſtamentum eod.15
Adoptio in Frãciá olim, & apud Hebræos, & Græcos vſurpata 10.6.29
Adoptione filij fiunt, non fratres, aut alij proximi. 10.6.21. quid per eam transferatur eod.24
Adoptio naturam imitatur. 9.11.17. & prohibitæ nuptiæ inter adoptantem & adoptatam eod.
Adoptio per inciſionem capilli 16.1.26
Adoptio Græcis quomodo dicatur 42.28.24
Adoptione filij rumpebatur teſtamentum 44.1.5
Adoptione tutoris, quæ tutela pereat 12.15.5
in Adoptionibus emancipatio tetra & manumiſſio duplex, quid etat 11.8.14
Adoptiuus in feudo non ſuccedit 6.13.4
Adoptiui filij inſtituendi, vel exhæredandi erant 44.2.17
Adoptiui filij non excludunt ſubſtitutum ex clauſula, *ſi ſine liberis* 42.28.24
Adoptiui & legitimati, iuris eiuſdem; & minoris aliquando legitimati eod.25
Adoptiui non ſunt temporarij, ſed perpetui 10.6.7
Adoptiui filij non ſuccedunt in Gallia, & quomodo olim ſuccedebant 44.1.5
Adoptiui quomodo conſanguinitatis iure ſuccedant tranſuerſalibus 45.11.14 Eorum bona vt in familiam redeant, à quo proceſſerant, adoptãtis, lex Solonis 45.11.15
Adoari voluit Conſtantinus 2. Cæſar 18.1.10
Adorabant in montibus antiqui & orabant 2.1.7
Adpromiſſor quis 24.3.9

Adrianus Ætium Verum adoptatũ mortuum cur non luxerit 24.10.14
Adrianus Antiochenſes odio habuit 15.7.3
Adrianus Cæſar magus, & eius præſtygiæ 34.17.2
Adrianus non permittebat libertis ſe rogari 39.15.15
Adrianus imperator hæreditates ignotorum recuſauit, & patrum 42.35.2
Adrianus ſenatum in aulam ſuam tranſtulit 47.25.33
Adrianus Senatus conſilium ſecum habuit 47.28.1
Adrianus ſortibus Virgilianis vtebatur 34.3.19
Adrianus Cæſar ſeruos à dominis occidi vetuit 14.4.2
Adrianus repudiauit hæredit. ſibi delatas 3.12.2
Adrianus 1. quando adeptus ſedem apoſtolicam 15.3.19
Adrianus ſucceſſorem ſibi delegit Antoninum 10.6.17
Adrianus Hieroſolymam poſt cladem ei à Veſpaſiano illatam, habitare permiſit, quam ipſe poſteà oppreſſit 15.8.2
Adriani beneficium diuiſionis inter fideiuſſores 24.4.4 quando non detur eod.7
Adriani Cæſaris humanitas 45.2.11
Adriani de togatis ſtatutum 47.25.17
Adriani lex de decoctoribus 22.11.11
Adriano qui iuriſconſulti adfuerint 6.8.25
Adrianum Cæſarem Senatus comitabatur 6.8.2
Adſcripti coloni qui 47.16 30
Adſcriptitij coloni qui 14.10.6. & 8. eorum durior quàm cenſitorum conditio in quibus eod. 10.
Adſcriptitij ſerui non ſunt eod.
Adſcriptitij ſub clientela dominorum ſunt, vt in aliam nequeant tranſire eod.11
Adſcripti coloni qui 18.23.6
Aduena quis 18.13.20
Aduena apud Siculos quis dictus 3.12.14
Aduentitia dos, quæ ab alio quàm à patre venit 9.18.4
Aduentitia hodiè quarum tantùm conferuntur 46 8.5
Aduentitia dos, filia vel vxore mortua, cui reſtituenda ſit 9.22.11
pro Aduentitia dote recuperanda filiafamil. ſine patre in iudicio eſſe poteſt 9.24.11
Aduentitia non conferuntur in legitima 44.5.43
Aduentitium peculium quod 29.14.5
Aduentitiorum vſusfructus patri quæſitus etiam hodiè; profectitia bona etiam hodie, quòd pertinet ad proprietatem, à filiofa. patri quæruntur 28.9.10
in Aduentitiis nihil filiusfa. in Gallia acquirit patri, præter commoditatem & adminiſtrationem 11.8 21
Aduenturierij milites in Gallia qui 19.3.17
Aduenturiers 19.3.24
Adulatio quid 39.9.4. ſtudioſum mendacium eo.5
Adulatione reges & regna ſubuertuntur facilè, quare 39.9.7
Adulationes in publicis cauſis pernitioſiſſimæ 39 9.9
Adulationibus extorta reſtituenda militibus 39.9.11
Adulator à placido vt differat 39.9.5. & ab amico eod.
Adulator ſimilis cacodæmoni, ſcorto 39.9.5. præſtigiatori ſacrilego, eod.6. adimit iudicium, & quæ manifeſta ſunt contraria perſuadet eod.
Adulatoris pernities 39.9. 9. mores depicti eod. 10
Adulatores peiores reprehenſoribus, & coruis eo. 8. tineæ diuitum eod.
Adulatorum iniquitas 39. 9. 2. clerici adulatores degradantur 39.9.3
Adulter & adultera quando ſimul accuſari poterant 36.13.5
Adulter retineri poteſt per 20. horas 31.33.2
Adultera ab adultero duci non poteſt in vxorem, & quomodo intelligatur 9.13.3
Adultera abiicitur, & ei iuramentum præſtitum de ea non repudianda, cur non ſeruatur 9.15.26
Adultera priuatur dote, & adulter amittit incrementum 45.14.2
Adulteræ mulieris, iuris ciuilis, & adulteri, pœnæ 36.6.9. Athalarici lex eod.nu.31
Adulteræ relegatæ 36.6.9. & 10
Adultera comperta, lege prohibebatur intereſſe cum pudicis mulieribus, & ne ſe ornaret, ornata obuiam exueretur & verberaretur à quoque 36.6 21
Adulteræ ignominioſa circunductio in Gallia, & Colonia 36.6.28
Adulteram compertam retinere non licet in matrimonio 36.6.40
Adulteram ex ſuſpinione quare maritus poſſit accuſare 48.11.5
Adulteram quando patri filiam, & marito vxorẽ, & vbi occidere liceat 11.8.8
Adulteræ vxoris conuictæ dos pertinet ad maritum, & donatio propter nuptias ad vxorem ex adulterio mariti, niſi liberi ſint 9.23.12
& ob adulterium vxoris dotem petere non poteſt vir, qui etiam adulter eſt eod.15
Adulterans vxorem domini ſui vaſſallus, vel rem habens cum aliis eius domus, priuatur feudo. Item turpiter cum vxore domini ſui ludẽs &c. 6.19.18. Etiã ſi vxor domini ſit vidua vel ſponſa. idem in eius pediſſequa, etiam ſi prædictæ perſonæ eſſent publicæ meretrices eod.19. Sed ſi ſe ſupponat vxor domini vaſſalli in lecto eius, feudum non amittit eod.20
Adulterum maritus per 20. horas retinere poteſt tantùm 36.31.11
Adulterum occidere cui licuit, & qua lege 36.6.6. & 22
Adulterum maritum nõ licuit 12. Tab. lege, vxori tangere 36.6.7
Adulterum compertum maritus poteſt contumelia afficere, & retinere per 20. horas 36.6.8
Adulteri ſimul igne vſti. 36.6.13. Adulteris ſupplicium vltimum impoſitum eod.12
Adulterorum aliæ ciuiles pœnæ 36.6.16
Adulteri & adulteræ vbi, & quando eadem pœna 36.6.29

Adulterum deprehenſum in adulterio, marito licet retinere per 20. horas 49.5.5
Adulterans cum domina, vel cum ſeruo morte plectendi 36.6.20
Adulterantis res venales ex Platonis lege pœna 25.15.6
Adulterinus filius vt dignoſci poſsit 10.3.9. quis is ſit eod. nu. 22. & 24
Adulterini filij num legitimentur per ſubſequens matrimonium 10.4.4
Adulterium à dæmone ſuppoſitum 34.19.7
Adulterium grauius dicitur, accedente raptu 36.8.1
Adulterium quomodo obuciat marito vxor 32.13.11
Adulterium quid 28.10.24
Adolterium comparatum delicto maieſtatis, & falſi 36.6.1
Adulterium quid 36.6.2. committi in ſponſis eod. grauiſsimum peccatum eod.
Adulterij plura mala 36.6.1. pœna eod. nu. 5
Adulterium vxoris marito Porphirio auis detegit 36.6.3
Adulterio puniendo conſyderanda 36.6.4
Adulterij pœna & delictum excuſatur, ſi vi committatur, vel ignoraoter, ſi rumor de morte mariti ſit 36.6.17. & 18
Adulterij diuerſarum nationum pœoæ 36.6.21. & ſeq.
Adulterij iuris pontificij pœna, & accuſatio 36.6.32
Adulterij in Gallia ſupplicium, quale 36.6.38
Adulterium punitum ſeuerius aut leuius, ſecūdum opinionem populorum 36.6.36
Adulteria vindicanda lex naturæ iubet, lex Zaleuci, Cumerum, vindicta Dei 36.6. num. 24. 25. 26.27
Adulteris delectari, ſumma malorum imprecatio 36.6.3
Adulterium naturâ probrum dicitur 8.1.25
Adulterium vbi grauius 39.6.3
Adulterij accuſatio quibus concedatur 36.13.2
Adulterij accuſandi poteſtas durat per quinquennium tantum 36.13.3
Adulterium poteſt accuſari poſt mortem adulteræ eod.
Adulterium nuptæ ſolus maritus in Gallia accuſat eod.6
Adulterij cur non ſit tranſactio 36.11.8
Adulterij accuſatio iure mariti, quo tempore præſcribatur 40.5.15
Adulterij accuſatio, quomodo ſex menſibus tollatur 40.5.19
Adulterij accuſationis præſcriptio 40.5.26.
Adulterij cum inceſtu punitio 36.7.2
Adulterij de crimine tranſigi nequit, quare 28.2.10
Adulterij præludia 9.23.13
Aduocatus aduerſarij familiaris vel proximus iudici, non facit ſuſpectum iudicem 49.3.7
Aduocatus an poſſit poſtulare contra ſuum dominum directum 49.6.13. non contra propriam eccleſiam eod. nec pro duobus aduerſariis in eadem cauſa eod.14.
Aduocatus & iudex eiuſdem rei nemo eſſe poteſt 49.6.26.
Aduocatus ſophiſta ſubſelliis amouendus 49.6.29. néue extra rem dicat plura mooentur, & leges adferuntur, & oe conuicientur eod. Aduocatorum futilium & verboſorum pernities in repub. eod.30
Aduocatus paciſceos de quota litis, quomodo puniatur 49.6.33.
Aduocatus nemo bonus in cauſa propria eod.36
Aduocatus fiſci quis dicatur 49.7.1
Aduocatus & procurator officium gerunt 15.40.5
Aduocatus malè conſulens tenetur ad damna clienti in foro conſcientiæ 47.7.12
Aduocatus qua methodo debeat petere in iudicio, voce vel libello 48.5.6. & 7
Aduocatus regius hodiè ſolus legitimus accuſator 32.4.12. de calumnia non tenetur eod.
Aduocatus vel procurator non poteſt teſtimonium dicere contra clientem ſuum 48.13.31
Aduocati, os & mens procuratorum 49.6.1
Aduocati, & eius officij ſynooima, eiúſque finitio eod.2. & 5
Aduocati conſiſtoriales Romæ qui, & eorum priuilegia 49.6.10
Aduocati pauperum Romæ eod.11
Aduocati quas cauſas tueri debent, & eorum iuramentum eod.12
Aduocati neceſſarij, & dantur à iudice oon habentibus 49.6.16
Aduocati aſſumendi in album quæ præcedat probatio 49.6.18. mores & geſtus eorum quales eſſe debeaot eod.19. doctrina eod.20
Aduocati eſſe non poſſunt imperiti literarum eo. 28
Aduocati lingua ſub mortem & loquela priuatur præmaturè in pœnam 49.6.31
Aduocati filijfami. ſibi quærunt 49.6.35
Aduocati ad decorem & dignitatem iudicum pertinent 49.6.37
Aduocati cogi poſſunt cauſas agere pro opem implorantibus 49.6.37
Aduocati fiſci qui, & qoot eſſent, & vode ſtipēdia, & quæ haberent apud Romanos, & de Gallicis 49.7.6
Aduocati regij vel procuratores nihil preter ſtipēdia regia prohibentur capere 49.7.6
Aduocati & procuratoris fiſci conſtituendi finis, & rationes 49.7.7
Aduocatis regijs alia mandata 49.7.14
Aduocati ſalarium quo iure, & quomodo accipiant 49.8.1
Aduocati an poſſint pro cauſis orandis quippiam accipere, legibus certatum olim 49.8.6
Aduocati auari & rapaces, quibus ſimiles eod.11
Aduocatis cur dari debeat ſalarium 49.8.6 & 7
Aduocatis data aliquando ſalatia, vt ſilerent poquàm loquerentur eod.7
Aduocatorum diſtinctiones, priuatarum & publicarum cauſarum 49.6.7
Aduocatorum ex curijs diuerſa oomina 49.6.8 diuerſa dignitas ex illis, diuerſus numerus eo.9
Aduocatorum album ex quibus repleatur, vel qui poſſunt eſſe aduocati 49.6.15

Aduoca

Aduocatorum album ex quibus repleatur, vel qui poſſint eſſe aduocati 49.6.15
Aduocatos ſuſtulit clientibus Claudius Cęſor 49.6.15. Poloni eod.17
Aduocato regio non datur præmium, quod debebatur delatoribus 32.41.13
Aduocati doctores ſupremarum curiarum, vel etiã non aduocati, immunes à collectis, idem in licentiatis, ſed non ſeruari 3.8.14
Aduocati peculium habent quaſi caſtrenſe præcipuum 46.8.9
Aduocati & oratores vbi improbati 32.24.8
Aduocati in Gallia quando iurant de calumnia 48.7.9
Aduocati pro falſa religione necati 35.7.9
Aduocati quare cauſidici dicti 47.7.3
Aduocatorum officium, & diligentia quæ 49.6.34. Eius officij conſtituendi rationes eod.35.& ſeq.
Aduocatorum militia 19.1.8
Aduocatis & medicis data occidendi impunitas vi detur 36.21.29
Aduocatis interdictio cauſarum facta ex cauſa 31.6.17
Aduocatio quid 49.6.5
Aduocatione impunè libertus contra patronum fungitur, quod non poteſt vaſallus contra dominum 6.19.16
Aduram lapidauit omnis Iſraël 3.5.11
Ædepol, iurabant antiqui 33.12.14
Ædes ab aditu plano 4.67.9
Ædes ſacræ tantùm authoritate Dei conſecrantur & eriguntur quare 15.29.7
Ædificans ædificium perficere cogatur 18 22.3
Ædificantis opus quando nunciatione ſuſpenditur 4 30.3
Ædificandi architectis dictæ leges 18.22.2
Ædificando in alieno, & ſerendo quando Domino prædij acquiritur, & quatenus 20.9.7.& 16
Ædificare licet ſuper ergaſteria publica 3.21.5
Ædificare non licet in muris vel portus ciuitatis, vel loco publico 18.22.4
Ædificare non licet priuatis contra muros vel portas ciuitatis 2.29.4
Ædificare ſuper parietem alterius, vel in alterius ſolo quando liceat 4.7.22
Ædificatum in loco publico cui quæratur 20.9.15
Ædificator operis publici de vitio intra quindecim annos tenetur, ſe ſuósque obligat 3.21.3
Ædificator quandiu de operis vitio teneatur 18.22.2
Ædificio futuro quæ ſeruitus imponi poſſit 4 1.6
Ædificium priuatum publico non iungendum intra 15. pedes: vel iuxta horrea publica 100. pedũ, omni præſcriptione ceſſante 3.21.4
Ædificium quilibet ſuum licitè tollit, etiamſi obſcuret vicini lumina, niſi impediatur ſeruitute 4.10.6
Ædificia facta expedit potius conſeruare, quàm noua inchoare 12.3.9
Ædificia magna & ſplendida qui ædificare faciunt quales habendi 4.27.2
Ædificia publica magnificentius, quàm priuata, olim extructa 3.21.1
Ædificiorum ciuitatis res vendi quę non poſſint 25.11.2
Ædificiorum cura Ædilium 47.31.8
Ædificijs publicis qui contribuunt, & qui non 3.21.6
Ædiles authoritatis tribunitiæ ademiæ 47.34.6
Ædiles curam refectionis templorum habuerunt 15.31.3
Ædiles ex plebe quando creati 47.10.14
Ædiles vnde dicti, & qui 47.31.1. eorum duo ordines, plebeiorum, & patritiorum eod.3
Ædiles à quibus crearentur 47.31.4. munera & officia eorum eod.6.7.8.& 9. Inſignia eod.9
Ædiles cereales 47.31.4
Ædiles municipiorum eod.6
Ædilitas quid 36.30.9
Ædilitias ne ante Tribunatum plebis antiquior 47.31.2
Æditij duumuiri qui 18.16.8
Æditia actio in factum, & ob eam quot dies ad redhibendum dentur emptori 25.21.17
in Æditia redhibitione quid præſtandum vtrinque 26.21.2.& quid differat à gentilitia eod.7
Æditium edictum morbos & vitia exprimi in venditione iubet 25.21.2
Æditium ius pars prætoriani 47.31.8
Ædilium Curulium origo, & conatus 47.31.3. poteſtatis incrementum eod.5
Ædilium Curulium redhibitio ad res donatas non pertinet 26.7.1
Ædilium notio de menſuris 36.1.16
Ædilibus Curulibus demandata viarum cura 32.9.3
Ædium ſacrarum cuſtodes 18.20.1
Ædium vſusfructus, quæ omnino conſumptæ ſunt an reſtituatur refecto ædificio 4.5.4
Æditui templorum qui, & eorum munus 15.31.2
Ægeus à Pandide adoptatus, ipſe autem Theſeum adoptat 10.6.29
Ægeus pater Theſei adoptiuus 42.28.24
Ægrotus ſeruus eiectus domo à Domino, liber fit
Ægyptij de quibus grauius ſupplicium ſumant 30.6.3
Ægyptij ignem ſeruabant 15.39.11
Ægyptij in ſepulchris quid expenderent 18.22.6
Ægyptij in ſeruos ob famem & miſeriam ſe vendebant ditioribus 14.3.14
Ægyptij iurabant per allium & cæpe 30.8.28
Ægyptij ſacerdotes cur totum corpus raderent 16.1.27
Ægyptij ſacerdotes ex publico alebantur immunes à tributis 16.8.25. apud eos piaculum immolare hoſtiam non notatam eod.7
Ægyptij 5. partem fructuum regi pendunt 3.5.7
Ægyptij ſolis præcibus & thure Deum placabant 16.8.7
Ægyptiorum lege ſupra duplum vſuræ non exigebantur 22.4.1
Ægyptiorum legiſlator Bocchoris 22.14.4

Ægyptiorum luctus circa funus qualis 16.1.20
Ægyptiorum mos quoad accuſationes 32.24.8
Ægyptiorum mulieres virilia munera obeunt 47.11.2
Ægyptiorum reges ex ſacerdotibus 15.1.10
Ægyptiorum reges, Pharaones dicti 18.2.11
Ægyptiorum reges mortui, ante funus vel laudati vel vituperati 32.7.11
Ægyptiorum ſapientes à carnibus abſtinebant 15.15.12
apud Ægyptios fœminæ adoptabant 10.6.20
apud Ægyptios nulla in corpus pro debito animaduerſio 22.6.10
apud Ægyptios reges gerebant ſummum pontificatum 15.29.9
apud Ægyptios ſubulcis omnibus templa interdicta 16.3.6
Ægyptijs quæ cura ſit mortuorum 33.23.9
Ægyptijs vxores precariæ & conductitiæ 9.4.5
apud Ægyptios patris filium occidentis pœna leuis 11.5.8
Ægypti præfectus in Alexandria imperium accipiebat 15.6.4
Ægyptum omnem emit Ioſeph tempore famis 3.5.7
Ælius Gordianus Iuriſconſultus 18.11.5
Ælius Adrianus proſcriptorum liberis duodecimas bonorum conceſſit 31.31.13
Ælius Pertinax imperium deponere ſæpè voluit 6.20.8
Ælius Verus in Cæſarem ab Adriano adoptatus 8.1.27
Ælij Pertinacis de repub. ditanda ſapiens dictum 42.35.3
Ælij Pertinacis dictum præclarum 3.12.3
Æmilia lex de cenſuræ tempore 47.16.21
Æmilius Lepidus 44.2.23
Æmilius Lepidus Conſul 42.33.4
Æmilius Lepidus Mamercus Genutium cur hereditate indignum exiſtimauerit 7.2.14
Æmulius rex Albanorum 47.17.4
Ænobarbus Mediolanum euertit 4.5.15
Æoles Deos vt dicerent 18.6.9
Æqualitas donationis propter nuptias, quare hodie non deſideratur cum dote 8.7.27. & quid in equalitate dotis conſtituenda conſiderandum eod. 29
Æqualitas geometrica conſiderata in collatione 46.8.30
Æqualitas in pluribus ſeruanda quare 46.8.31
ob Æqualitatem conſeruandam, exilium introductum 31.6.6
Aër communis omnibus, & vſus eius 1.5.2
Æraria vbi apud Romanos, & quot, & copia, & extenſio eorum 3.2.11
Ærariæ annonæ quæ 19.6.4
Ærarium militare 46.5.4
Ærarium Romæ qui ex manubijs hoſtium, & triumphis victorum ditarint 3.2.11
Ærarij conſtituendi neceſſitas 3.2.5. quid à fiſco differat eod. 7.9.11 & 12
Ærarij Gallici tres ſummæ curiæ 47.38.1
Ærario olim Romano qui præfecti 3.2.16
in Ærario populi Romani quot opes inuentæ 3.2.11
Ærarij qui 47.16.10
Æris alieni loco quæ in falcidiæ ratione habentur 42.34.18
Aeris conſideratio, & ad ſalutem, & ad ſeruitutes pertinet 1.5.1
Æris & libræ & libripendis in quibus ſolemnitas 36.2.2
Æris vſus pro commercijs 42.3.3
Ære diruti qui 27.2.14
Ære & libra quomodo fiebat venditio 25.1.3
Ære leges & alia inſcripta, ad perpetuam memoriam 48.10.3
Aerius Hæreticus de ieiunio malè ſentiens, iudicatus 31.7.3
Æs alienum ab hæreditate deducendum 25.4.4
Æs rude aliquando pro numis 36.2.2
Æſculapij templum expoſitorum 15.28.24
Æſopus Crœſum Lydiorum regem alloquitur 33.21.12
Æſopus præcipitij pœna affectus 31.19.1
Æſopi apologus de Herinaceo 6.19.24
Æſtimata veſtis data vxori, in dotem eſt, & teritur periculo mariti 25.5.4
Æſtimatæ & ineſtimatæ res quomodo reſtituendæ 9.18.2
Æſtimatæ res dotales in dotem datæ, num poſſint alienari 9.22.13
Æſtimatæ res dotales à marito quomodo vendi poſſunt 25.5.8
Æſtimatio facta rei dotalis, facit vt laudimia ex ea debeantur 9.24.11. & quando faciat emptionē æſtimatio eod.
Æſtimatio in dubio facit emptionem 25.5.8
Æſtimatio in lege Acquilia quomodo facienda 38.9.13
Æſtimatio in quo caſu non faciat emptionem 9.18.2
Æſtimatio litis, ſimilis emptioni 26.8.3
Æſtimatio quæ fit in iuramento affectionis, à quo normam & legem accipere debeat 21.10.8
Æſtimatio rei facta à teſtatore non nocet hæredi 42.34.23
Æſtimatio eſt facienda ex rei veritate, non conuentione partium 42.34.24
Æſtimatio annuæ penſionis & alimentorum quomodo fiat à iure eod. 25
Æſtimationis adiectio in ſolutione facienda quādo non conſideretur 21.18.5
Æſtimationem omnem contineri nomine pretij 25.12.1
Æſtimatoria actio quæ, & pro quo detur 25.19.5
Æſtimatorium iudicium quid 25.21.11. & 16
Æſtiuę aquæ vnde ſic dictæ 4.15.19
Ætas acolyti conſtituendi 16.6.4
Ætas Diaconiſſæ, quæ: & item diaconorum & preſbyterorum 16.7.10. & 11
Ætas à tutela excuſat 12.6.9

Aetas à tutela excuſat 12.6.9
Ætas in ſingulis ordinibus minoribus & maioribus requiſita 16.10.22.& 23
Ætas iudicum 47.9.19.20 & 21
Ætas legitima naturalis 25. annorum 47.9.16
Ætas legitima nuptiarum quæ Platoni & Ariſtoteli 9.7.3
Ætas magiſtratibus quando lege definita 47.9.19
Ætas militaris 17. annorum 19.3.11.
Ætas minoribus ſubuenire, non nocere, ſolet 50.7.2
Ætas quæ legitima in Sacerdotiis obtinendis 17.6.11. ætas epiſcoporum eod. 12. Abbatis eod. 15. in Gallia autem ætas prælatorum quæ eſſe debeat eod. 16. canonicorum item ætas eod.
Ætas beneficiendorum in non curatis beneficiis quæ requiratur ex antiquo & nouo iure 17.6.20
Ætatis gratia non fit, niſi duorum annorum eod. 17. huic ætati diſpenſatur à Sum. ponti. ex cauſa 17.6.27
Ætas prætextata quid 9.19.23
Ætas ſecunda filij quæ dicatur 42.15.1
Ætas vel ſexus impunitatem non dant criminibus 32.19.2
Ætatis conſideratio inter priuilegia perſonalia 13.4.1
Ætatis in delictis diſtinctis adhibenda 30.6.6.& 7.& 8
Ætatem ante legitimam nuptiæ factæ non valent nec iure ſponſaliorum 9.7.13.& 18
Ætates ſex mundi, & vt illis generatio & hominis ſtatus finitur, ſic propinquitas tot gradibus terminatur 9.9.16
Æternarum pœnarum gradus, vt diuerſitates 31.28.4
apud Æthiopes olim tanta ſacerdotum poteſtas, vt regibus nunciarent, vt mortem oppeterent 15.5.11
Æthiopes, promiſcuos concubitus habebant 9.2.19
Æthneli piſces nō niſi cum ſocia & compari fœmina conueniunt 9.2.14
Ætholi templum Iouis Dodonæi funditus euertunt 33.16.15
Aetius hæreticus damnatus in ſynodo 33.9.3
Aetius verus adoptatus ab Adriano 24.10.14
Affectatæ tutelæ non excuſant ab alijs 12.6.6
Affectio, quartum gradum proximitatis non ægre ditur 42.10.5
Affectionis gratia donationes in meretrices valent 9.25.8
Affectionis iuramentum vt præſtetur, & de quibus 21.10.8
Affines iure proximitatis retrahere non poſſunt 26.17.9
Affines qui ſint 9.8.7.& cur vir & vxor affines non ſint eod. Affines ex nuptiarum coniunctione 9.9.1
Affines qui 9.10.1. Affinum perſonarum & graduum nomina, ſocer, gener, vnde nomen priuignus, vitricus, nouerca eod.4
Affinis an teſtetur pro affine 48.13.27
Affinitas & cognatio ſpiritalis ex præſentatione ad ſanctum lauacrum 2.4.18
Affinitas nulla inter coniuges, ſed principium affinitatis 9.11.3
Affinitas iure ciuili tantùm contrahitur ex coniunctione legitima: iure pontificio, ex naturali etiam illegitima eod.5
Affinitas non naſcitur ex ſponſalibus, ſed proximitas publicæ honeſtatis 9.10.6
Affinitas duplex, primi & ſecundi generis eodem 7
Affinitas primi generis prohibet nuptias, non ſecundi 9.11.22. & quis in gradibus prohibitis diſpenſet eod.23
Affinitas propinquitas mixtè quid 9.8.7
Affinitas vſque ad quem gradum à matrimonio prohibitionem habeat 9.11.20
Affinitatis gradus multi proprij, ſed naturalis cognationis gradus imitantur 9.10.4
Affinitatis & publicæ honeſtatis gradus in nuptiis iure pontificio conſiderati 9.10.8
Affinitatis tractationis vtilitas, in quibus locum habeat 9.10.12
ob Affinitatem donationes inter coniuges receptæ 9.25.17
Affinitatem non faciunt ſponſalia 8.4.7
Affrayramenta coniugum 27.4.7
Affrayramenta quæ dicantur, & quomodo fiant, & num approbata 41.5.17. non ſunt ſocietates, ſed donationes cauſa mortis eodem 18.
Affrayramenta vxoris & mariti 45.14.18
A francz deniers, quæ venditio 25.16.2
Africæ populi quos grauius puniant 30.6.3
Africanus iuriſconſultus 18.11.5
Agamemnon conſultat cum ſene 47.9.22
Agamemnon eripit Briſeidem Achilli 20.1.8
Agamemnonis expurgatio, ab intacta Hippodamia 50.8.7. & ab intacta Briſeide quoque eod. 10
Agamemnon Græcorum exercitus rex declaratur 33.16.6
ἀγάπη quid 15.28.37
Agapita, mulier 21.5.13
Agar verberata à Sarra 33.6.4
Agar vxor Abrahæ vt dicta 10.1.8
Agareni habent vxores mercede conductas 19.1.11
Agareni tot ducunt vxores, quot nutrire poſſunt 9.2.22
Agarenorum de baptiſmo Chriſtianorum opinio 2.4.14
Agarenorum ieiunium 2.18.14
Agarenorum regna in vnam & ſexaginta prouincias diuiſa 6.11.10
Agarenorum ſeu Turcarum religio exploſa 33.4.14
Agaſo, an dominus teneatur de damno dato ab equis & mulis 18.24.9
Agaſones 18.24.4
Agathocles rex Siciliæ 6.4.6. & libr. 9.4.1
Aganes ſtultiſſimus furor, melancholicus, & cæcus 13.5.18

Agendi facultas aliud, quàm actus 14.1.5

ad Agendum temporalia, ſunt perpetua ad eacipiendum 21.17.9

Ager quid 18.23.3

Agri natura quomodo ſeruiat 4.17.5

Agri etiam quibuſdam militibus ab Ottomanis principibus diuiſi, vt equites exhibeant aut pedites 6.11.14

Agricolæ fuerunt viri priſci præſtantiores, qui 18.23.2

Agricolæ inertes à cenſore notati 47.16.10

Agricolæ mores à cenſore notati 47.16.10

Agricolarum Indorum natura, & munus, ſecuritas tempore bellorum, prohibitio ne arma deferant eod.13

Agricolarum ingenuorum differentia, qui ſua colunt, & aliena tuta: & eorum qui aliena colunt triplex genus 18.23.14

Agricolatio primum opus homini impoſitum 18.23.1

Agriculturæ inſtrumenta furatus, quomodo puniendus 37.4.5

Agriculturæ materia quæ 18.23.16

Agriculturæ res deſtinatæ oppignerari nequeunt 23.9.10

Agricolarum ſecuritas apud Indos 18.5.2

Agrimenſores cur inuenti. 39.13.11. quomodo de falſo modo renunciata tenentur. eodem 12

Agere, facere, gerere differunt 24.1.29

Agere qui poſſint, aut prohibeantur 49.2.1

Agere vel defendere ſine mandato pro aliis quæ perſonæ poſsint 49.4.8

Ageſilaus de futuris nuptiis filiæ Otydis regis cum eo paciſcitur 18.2.5

Ageſilaus in ſucceſsione regni Agidis fratris prælatus Leotichidi filio, vt ſpurio 10.3.27

Ageſilai factum 47.6.9

Aggeres quomodo debeant reſtitui 4.17.12

Aggeres vnde 2.29.1

Aggæus propheta 18.6.4

Aggrediens vaſſallus beneficij patronum vel dominum eius, vel ſi inſidias ei moliatur, feudo priuatur 6.19.13

Aggreſſorem occidens non tenetur de homicidio 36.20.14

Agis rex Lacedæmoniorum Leotichidem filium moriens agnouit, quem viuus non agnouerat 10.3.27

coram Agide rege Dauid ſtultitiam ſimulauit 13.5.26

Agnatos magis priuilegiatus, quàm filius 6.13.12

Agnatus repudiata hæreditate defuncti, feudum poteſt retinere: filius hoc nō poteſt inuitis agnatis proximioribus 6.13.12

Agnati & cognati qui dicantur. 12. 9. 6. eorum agnatorum legitima tutela, proximis, demptis fœminis, defertur. eod 5. & eis cur potius deferatur, quàm aliis à lege. eod.9

Agnati adhibebantur ex lege in conſilium iudicij vxoris à marito vindicante 12.9.10

Agnati qui ſucceſſuri erant pupillo, tutores lege Solonis ei dari non poterant, & quare. eod. 11

Agnato legitimo proximiore minore vel abſente, ſi poſsit idoneus eſſe, vel redire ante ætatem legitimam pupilli, non datur legitimus tutor remotior, ſed datiuus interim. 12. 9. 8

Agnati qui dicantur 9.8.2

Agnati qui, & quando ab inteſtato ſuccedebant 45.11.2

Agnati tantùm proximiores ſuccedunt 45.11.3

Agnati, & cognati qui 45.12.1

Agnati vel cognati quando non ſuccedant vſque ad decimum gradum. eod.6

Agnati in ſucceſsione feudi quando præferantur filiis, & quando ad eos potius redeat feudum, quàm ad dominum 6.21.4

Agnatorum & cognatorum differentia 9.9.12

Agnatorum, & parentum legitima tutela, iuris ferè eiuſdem hodiè non olim 12.10.1

Agnatis quod venditum eſt, non videtur propriè alienatum 6.17.4

Agnationis & cognationis ſublata differentia 9.9.19

Agnationis nomen iuris ciuilis eſt, & eo tollitur & datur 45.11.14

Agnationis ius duo poſtulat, ſexum maſculinum, & ex maſculis originem 45.13.6

Agnorum ſubtractorum pœna Salicarum legum 37.5.21

Agnum & lapidem tenentes iurabant Carthaginenſes ſolemniter 50.3.11

Agoranomi 47.31 5. & 7.

Agoronomi 36.30.9

Agrippa gener Auguſti, ab eo curator viarum conſtitutus 3 13 5

Agrippa quos philoſophos euitãdos ſuadeat Octauiano 13.7.7

Agrippæ Menennij factum, vt plebem Romanam Senatui conciliaret 3.2.1

Agrippina vxor Claudij Cæſaris, malum quòd iudiciis mariti intereſſet, audiuit 47.11.8

Agrippina Claudium maritum venenato boleto interemit 36.18.8

Agrippinæ Claudij Cæſaris vxoris in vitricos crudelitas. vrſum faueret 9.26.12

in Agro ſulci aquarij faciendi 4.17.11

& agrorum ſiccandorum cauſa, quomodo foſſas liceat facere eod.12

pro modo Agrorum arbiter datur, & menſor 5.5.8

Agrorum varia limitatio, & terminatio qualis 4.17.4

Aiacis corpus crematum à Neoptolemo 2.14.10

Aiacis corpus cremauit Neoptolemus, & quale funus eius 16.1.20

Aiacis ſtultiſſimus furor, & cæcus 13 5.18

Alapa infigebatur in manumiſſione manumiſſis 14.5.8

Alapam plus, quàm pugnum impingere, vindicatum 38 3.16

Alapam poteſtatem gerenti inferens, capitali iudicio puniendus 38.3.10

Ala

A la pareille donatio, à Langobardis vt dicta 28.13.21
Alarichus rex Vuiſigothorũ à Clodoueo necatus 47.27.9
Alaricini belli in Italia clades 49.6.16
Alaſtores occiſus à Climeneo 9.11.8
Alazarchos quis dictus 3.10.1
Abba ob crimen ducis dirruta 35.1.19
Alba quid 34.22.14
Albanagij iure & Galliæ princeps ſuccedit alienigenis in regno morientibus non factis regnicolis, filiis excluſis 3.12.9
Albanorum reges, Syluij dicti 18.2.11
Albertus Marchio Brandeburgenſis, dux Pruſiæ conſtitutus 15.35.5
Albinus in Galliæ quid 17.6.41
Albrachi hoſpitale 15.28.33
Album iudicium quid 47.23.4
Alcaçat de Conſnegna, locus ſic dictus, vbi 18 26.7
Alcauai milites apud Turcas qui 6.11.13
Alceus aureo plectro ob quid donatus 6.20.4
Alcibiades Athænis reus factus 33.21.9
Alcybiades infamis habitus, quod myſteria in ſua domo ſacra ageret 39.1.4
Alcibiadis calumnia 32.15.6
Alcibiadis in iudicium vocatis nolent. venire, acutè dictum 36.25.36
Alcibiadem deuouerunt Eumolpidæ ſacerdotes 31.&9
ab Alcibiade procreatus Leotichides ex vxore Agidis Timæa 10.3.27
Alcinoës ita Mineruæ periit 27,2.12
Alcmæon matrem Euriphylem occidit 36.24.28
Alcmanes morbo pediculari mortuus 31.25 2
Aleba quid 31 33.1
Alea militibus aliquando permiſſa, poſteà vetita 39.3.6. ei addicti Germani, vt ſeipſos luderent. eod. à dæmone inuenta, eod. 7. opprobrio fuit ludentibus. eod. 8
Alea lucratum. an poſſit repeti 39.3.13
Aleacum ex luſu quot crimina oriuntur 39 3.10
Alearum prohibitio quot ſpecies ludorum contineat 39.3.11.& quare prohibita alea eod.
Alea quæſita non ſunt confecenda fratribus à filiofa. 46.8 20
Alcala oppidum, Regale dictum 15.35.10
Aleæ luſus, malorum & iurgiorum origo. 39.30. vetitus cum pœna eorum qui ludunt & cogunt ludere eod. & 5
Aleator publicus, nec ordinari, nec beneficiũ aſſequi poteſt. 39.3.14. & ſi habeat, quãdo deponendus eod.
Aleator fures quare dicuntur 39.3.9
Alemaniæ regnum in ducatus conuerſum 6.7.20
in Alemania vnde dicti centenarij magiſtratus, qui erant comitibus ſubiecti 6.7 23
Alemani à Francis vincuntur apud Tolbiacum 14.2.3
Alemanorum regna ſublata 18 2.2
Alenconius regulus nominat ad prælaturas 15.12 51
Alenconius regulus ad prelaturas nomine regis nominat 17.12 38
Alere vxorem etiam indotatam, onus primum matrimonij 9.19.2.& 4
Alexander Magnus Cariam ex regno Satrapatum fecit, & in filium adoptatur ab Ada. Hecatomni filia 6.12 7
Alexander Magnus adoptatus à Cariæ regina Adama 10.6 21
Alexander Magnus Cariam ex regno Satrapatum fecit 6.12.7
Alexander Magnus Perdicam quomodo ſibi delegit ſucceſſorem, 6.14.19
Alexander Magnus quoſdam Mallorum in ſeruiturem redegit 14.3.16
Alexãder Magnus Thebanos in ſeruiturem redegit 2.28.2
Alexander Magnus per ſe iudicauit 47.20 15
Alexander in Cilicia apud Solem in delubro depoſuit pecuniam 23.3.18
Alexander ſe monarcham dixit 18.2.6
Alexander Magnus iratus in Theſſalos 33 16.15.
Alexander Magnus omnibus exulantibus, præter ſacrilegos & homicidas, reditum in patriam conceſſit 33 15.7
Alexander Magnus Perſas ſubegit 31.16.9
Alexander in Cilicia apud Solem depoſuit pecuniam 33.14.8
Alexander Magnus cõqueſtus de Ariſtotele, quòd euulgaſſet libros Phyſices 33.9.7
Alexander raptor Helenæ 13.6.14
Alexander Cæſar quæ rura, & cur militibus donauerit 6.3.14
Alexander Cæſar nunquam vendidit magiſtratus, & quare 36.29.10
Alexander Cæſar in eligendis rectoribus prouinciarum, quid obſeruauerit 15.26.15
Alexander imperator concubinas ſingulas ſingulis adminiſtratoribus prouinciarum, ſi vxores non haberent, permiſit 10.1 10
Alexander Seuerus vectigalia ciuitatum ad earum proprias fabricas deputat 3.3 10
Alexander Seuerus honorem iuris, & gladij nunquam vendidit 25.11.7
Alexander Seuerus vſuras trientales execuit 22.3.36
Alexander Seuerus Chriſtianos paſſus, & quãtum detulerit pontificibus 15.3.10
Alexander Seuerus in omnibus vſus Iuriſconſultorum opera 18.11.5
Alexander Seuerus quos fumo necari iuberet 31.15.4
Alexander 3. ſum. ponti. quando ſedit, & de electione ſummi pontif. quid ſtatuerit 15.3.20
Alexander 3. ſum. pont. Imperatori Friderico Aenobacho reſtitit 15.3 20
Alexandri Magni luctus ob mortem Ephcſtionis 16.1.20
Alexandri Magni duces ſenes 47.9.21
Alexandri mortis cauſa Ariſtoteles viſus Antonino Caracalo 18.7.9
Alex. Seueri dictum præclarum 3.13.6

Alexandri Cæſaris tempore vixerunt Vlpianus, & Hermogenes 28.13.7
Alexandri Seueri lex ſingularis de via publica 1.2.5
ex Alexandria ſodalitates omnes Ariſtotelicorũ ſublatæ 18.7.9
Alexandria ab Octauiano capta 2.16.12
in Alexandria ciuitate ſexcenti medici 18.25.2
Alexandria ciuitas, quæ, & qualis 15.6.2
in Alexandria præfectus Ægyptij imperium accipiebat 15.6.4
Alexandriæ reges, Ptolomæi dicti 18.2.11
Alexandrina eccleſia olim honore prior 15.5.4
Alexandrina ſeditio 35.6.7
Alexandrinus patriarcha vnde dictus 15.6.1. & quibus præeſt eod.3
Alexandro Magno pyrata comprehenſus quid reſponderit. 18. 1. 6. is fœlix prædo dictus, eodem
Alexandrum famulum ſuum appellabat Darius. 18.1.11.
ab Alexandro Magno mendacij conuictus Antigonus monoculus 24.1.30
ſub Alexandro 3. quarta Lateran. ſynodus habita 17.9.13
Alexię Mandubiorum comitatui, ius regnicolatus in Gallia conceſſum 42.8.25
Alexij Comneni de epiſcopo eligẽdo ſanctio 15.12.13
in Aliena nemora & bona non licet pecus immittere, prohibente domino 3.15.4
Aliena res quomodo relinqui, vel legari poſſit 42.7.6
Aliena res vendi poteſt 25.18.4
Aliena res legata, quando ab hærede dari, vel eius æſtimatio debeat 42.32.17. & 20.
Aliena ſi res data ſit, feudum extinguitur, & vaſſallo tenetur dominus de euictione 6.19.31
Alienæ pecuniæ ſolutio, quomodo liberet 21.18.11
Alienæ rei venditio in quantum, & quando valet 25.10.2. & 3
Aliena mobilia vendens, furtum committit 25.10.5
Alienæ res quãdo, & quomodo oppignerari poſſunt 23.9.9
Alienam rem colens, qua actione ſua repetit, & aliena ſuis addens rebus, quibus actionibus à domino conuenìatur 20.9.13
Alienatum rerum inuitis dominis prohibitum commercium, exceptis quibuſdam 21.4.8
Alienandi prohibitio quando non valet 42.10.5
Alienare inuitos vaſſallos dominus in alios, iure feudorum non poteſt 6.19.24
Alienari dos non poteſt 9.24.10
Alienari quando poſſunt ſubiecta reſtitutioni 42.18.4
Alienari res nequit pendente communi diuidundo iudicio 5.3.20
Alienari res nequeunt pendente familiæ erciſc. iudicio 5.4.3
Alienari res quæ prohibetur, nec per beneficium dari poteſt 6.6.9
Alienari quæ prohibeantur per contractum, & ab homine, vltima voluntate, & lege quoque 21.4.5.6.& 7
Alienari à non dominis res nequeunt, exceptis quibuſdam 21.48
Alienari nũ poſſint dotales res mobiles. 9.22.14. & immobilium quando valeat alienatio. eod. 15
Alienatio legitimæ quando poſſit prohiberi filio à patre 44.5.29
Alienatio patrimonij apud Locros, niſi cauſa cognita, prohibita 41.7.6
Alienatio poteſt à iudice interdici pendente lite 23.3.27
Alienationis rerum eccleſiaſticarum cauſa debet eſſe neceſſaria & vtilis 25.8.4. & 5
de Alienationis prohibitione in vltima voluntate 21.4. item per contractum vel ab homine 21.4.5. & 6
Alienatione rei finitur nunciatio 4.31.6
in Alienatione rerum minorum quid requiratur 12.3.16. 17. & 18
Alienæ rei beneficium qui facit, fur dicitur 6.6.9
Alienigena in Gallia beneficia eccleſiaſtica non poteſt poſſidere 27.6.41
Alienigenæ in Britannia, Hungaria, Bononiæ, Veronę ſacerdotia habere non poſſunt 17.6.42
Alieni facti ignorantia quando excuſat 30.10.3
Alienigena quando à tutela & cura excuſatur 12.6.11
Alienigena quilibet pro opere in loco publico facto, opus nouum nunciare poteſt 4.27.9
Alienigenæ in Gallia, non teſtantur de quæſitis, niſi affiliati 42.8.24
Alienigenæ, in Gallia incapaces beneficiorum & officiorum, ſine gratia 20.11.5
Alienigenorum bona, excluſis filiis, qui principes & reſpub. ſuccedant 3.12.9
ad Alienigenas bona ne transferantur regni, reip. intereſt 45.13.5
Alienigenis in Gallia bonorum ceſſio denegatur. 22.9.16
Alienum factum in quantum quis efficaciter promittere poteſt 24.3.18
per Alienum prædium tranſire ius non eſt, fas etſi ſit 4.14.1
Alienum vendens, in quantum Boiariorum lege tenetur 25.22.11
Alimenta denegare, & occidere vicina 11.10.2
Alimenta legare licet iis, quibus alia relinquere non licet 42.33.3
Alimenta quæ tranſactionem recipiunt 28.2.20
Alimenta ingratis liberis negaſa 44.5.11
Alimenta qui tenentur pręſtare 6.19.26
Alimenta ſubtrahens, necare videtur 36.23.2
Alimentorum cauſa quando, & quomodo monachis detur patet in ſucceſsione parentum 45.2.9
Alimentorum cauſa relicta quare non admittant ius accreſcendi 46.11.17

Alimen

Alimentorum & legitimæ differentia 44. 5. 11
Alimentorum prouiſio quando agenti inofficioſi querela detur 44.4.21
Alimentorum nomine quod debetur, num vendi poſſit 25.6.2
Alimentorum nomine veſtes contineri 9.19.6
Aliud pro alio ſolui non poteſt, quomodo 21.18. 5.6.8
Alius pro alio quare in repreſaliis tenetur 38.8. 12.13.& 14
Allelengium, quale tributum 3.8.16.&17
ἀλληλέγγυον tributum, à diuitibus pro pauperibus ſolutum inductum & abolitum 3.8. 17
Allia & cæpe pro diis, Ægyptiis 50.8.27
Alliance, fœdera 20.5.8
Allobroges ſuos principes, Delphinos vocabant 18.2.21
Allobrogibus, ius regnicolatus quando in Gallia conceſſum 42.8.23
Allodiales res feudales & cenſuales, quæ emphyteoticariæ & ſuperficiariæ 6.1.2
Allodialis res integrum habet primæ diuiſionis dominium eod.3.
Allodium vnde dictum, & quare 6.1.4
Allodium in ſubſtantia quid eod.7
Allodium liberum, quod à nullo alio quàm à Deo pendet, ſecundum aliquos eod.9
Allodium & libellum diuerſa eſſe docetur 6.1. 10
Allophylorum ſeu alienigenarum naturalitatis literæ quid 45.7.12
Alluuionis ius non habet locum in agris limitatis aſsignatis limitibus 5 5.9
de Alluuionum incremento: aliáque terræ inhærentia ponuntur 1.2.4
Almyralli iuriſdictio 47.37.8
d. Aloiſi corpus Vallentiam tranſportatum 2. 12.1
Allium edere, eſt militare 50.1.16
Allodij lex Caroli Magni 6.1.5
Allodij & feudi differentia, eodem numero 8. & 11
Allodij & cambij differentia eod.12
Alluuio quid. 20.8.2. quando mutet vel alteret rem cui accedit eodem 4. eius acquiſitio quare iuriſgentium eod.6. eiúſque ius in quibus caſibus locum non habet eod.7
Alluuionis acceſsio in agris limitatis & clientelaribus, ad quos pertineat. 20.8.9. eius differentia ab alluuione 5
Almoacenus rex victus ab Alphonſo 11. rege Hiſpania 15.35.10
de Almyrarchi, quem dicunt Admirallum iuriſdictione 1.3.7.
Allophylis ſuccedit in Gallia princeps 45. 16 7
Aloy in moneta, quid 36.2.9
Alphenus iuriſconſultus 18.11.5
Alphonſus 6. rex Hiſpaniarum 18.26.7
Alphonſus Hiſpaniæ rex fœneratores, harpyas dicebat 22.3.6
Alphonſus 7. rex Hiſpaniarum, raptus à dæmone diſparuit, in vltionem quòd equos in templo Dei ſtabulaſſet 33.16.14
Alphonſus 9. Hiſpaniæ rex militum S. Iacobi de Spatha ordinem inſtituit 15.35.9
Alphonſus rex Hiſpaniarum Maſsiliam capit 2. 12.1
Alphonſus 11. rex Hiſpaniæ quando ordinem militum de la banda inſtituerit 15.35 10
Alphonſus lupanaria Aragoniæ tollit, & expellit 3.10.8
Alphonſus iurabat per eſſe patris 50.8.7
Alphonſus rex Luſitaniæ regno pulſus à fratre 33. 21.16
Alphonſus Tarraconenſium rex adoptatus à Neapolitani regni regina 10.6.21
Alphonſo Hiſpaniarum regi pro tributo trulla aurea à Genuenſibus ſoluta 3.3.3
Alruna & Aliruna quæ manes euocat 34.6 3
Alſicales 19.3.12
Altare portatile quid, & priuilegium eius 17.5. 11
Altare quare ſit dictum. 2. 1. 6. duplicis ſpeciei. eod.15.
Altari applicabantur iuraturi ſolemniter apud Ethnicos 50.8.16.
Altaria caprinis pellibus olim tegebantur 15, 29 1
Altæ iuriſdictionis quæ eſſe dicantur 47.21.12
Alteri facta ſtipulatio quando valet etiam abſenti 24.1.20 & 26
Alternatiua dandi plura promiſsio, vnum habet in ſolutione 21.18.41
Alteri non faciendum, quod nobis ipſis fieri nolumus 1.2.5
de Alternatiua ſtipulatione, vel adiectionis perſonæ diſſoluenda 21.18 30
Altitudo quæ inſpicienda in ſeruitute altius non tollendi 4 10.11
Altitudinis domorum modus quando, & qualis præſcriptus 4.7 10
Altius non tollendi in ſeruitute minus eſt, quàm in ſeruitute ne luminibus officiatur 4.10 10.& in ea ſeruitute quæ inſpicienda altitudo. eod. 11
Altius tollendi ſeruitus negatiua & affirmatiua quid 4.10.1
Altius vt quis teneatur ædes tollere, rationes. eodem 2
Aluerniæ regnum ſublatum 18.2 2
Alueus fluuij exiccatus, cuius ſit 20.8.3
Alumnus patrem nutritium accuſare non poteſt 32.16.6
Alumni & adoptati quomodo differant 10.6. 30
Alzeconus dux Bulgarorum 6.3.14
Amalechitæ ſpoliarunt Sicelech 20.4.6
Amalechites qui Saulem volenter occiderat, necatus in pœnam 36.22.14
Aman mentio cùm fit, qui mos Iudæorum 2. 16. 10
Amã præfectus annulli Aſsueri Perſarum & Medorum regis 47.29.13

Aman præpoſitus Aſſueri regis Aſſyriorum, ſortes in vnã mittit ad perdendos Iudæos 34.5.7
Amantes iracundi, & eorum remedia 30.3.9
Amanuenſes iudicum, vide ſcribæ 47.41.4
Amanuenſes iudicij à quibus creentur eod. 8
Amanuenſium leges 47.41.9
Amaſias decem millia captiuo. præcipitari iuſſit 31.19.1
Amaſis Ægyptiorum regis lex 39.6.20
Amaſis maleficiatus, ne poſſet cõcumbere cum vxore, cum aliis poſſet, quomodo liberatur faſcinatio 34.9.6
Amaſis regis Ægyptiorum maleficium coitionis quomodo diſſolutum 9.12.9
Amaſis ſub ſpecie oſculi interfectus 8.8.11
ab Amaſi Ægypti rege lex lata in ſplendidè viuentes 9.19.13
Amatoria eſſe incantamenta 34.12.1.2.& ſeq.
Amatoria pocula natutalia 34.12.6.& ſeq.
Amatorio poculo Caligula in furorem verſus eodem
Amatoria pocula propinantes, lenonis pœna digni 34.12.19
Amatus Allobrogum dux, quem ordinem militũ equitum inſtituerit 15.35.13
Amazonum reginæ quæ 6.12.7
Ambactr, Gallorum dicti ſerui ſunt 14.3.15.& eod. lib.c.10.num.14
Ambacti Gallorum, pro clientibus Romanorum 47.7.17
Ambianenſis epiſcopus, Garmundus 15.33.6
Ambitionis vitandæ lex 2. Fabij Maximi 36.29.24
Ambitioſa decreta quæ dicuntur 18.14.3
Ambitus crimen proximum crimini repetundarũ, eſt crimen publicum 36.29.1
Ambitioſa legata & decreta, improbata 42.32.14
Ambitus leges vnde dictæ 36.29.5. à quibus latæ, & pœnæ earum eod. num.3.7.9
Ambitus quis tenetur 36.29.7
Ambitus lex in ſacerdotij locum habet 36.29.12
Ambitus lex quomodo dicatur ceſſare in curia principis, vel prælati 36.29.13
Ambitus legis alia capita 36.29.21.22.& ſeq.
Ambitus quæ pœna 36.29.25.& ſeq.
Ambitus ſimilis ſimoniæ 33.13.6
d. Ambroſius ab ingreſſu eccleſiæ Theodoſium imper. repulit 2.8.10
d. Ambroſius nondum baptizatus, præſidialis homo 15.12.8
d. Ambroſius Theodoſio imperatori eccleſiæ ingreſſum prohibuit 15.1.12
Ambroſius Theodoſium imperato. ab ingreſſu templi prohibuit 31.8.13
Ambroſius reconciliat Theodoſium Cæſarem eccleſiæ 31.14.9
Ambulatorij epiſcopi qui, & vnde dicti 15.12.44
Ameanthus lapis contra maleficia 34.22.13
Amentes ſunt pueri, & ebrij 13.5.6
Amicitia quid 6.19.1
Amentia quid, & à mania quid differat 13.5.4
Americæ quando regno Franciæ vnitæ 42.8.25
Amicabilis compoſitor vt differat ab arbitro 47.39.7
Amicis vicini prælati 4.24.7
Amicitia finis conceſſionis feudi, & quædam ex fide neceſſitudo 6.19.2
Amicitia maxima inter vicinos 4.24.7
Amicitia priuata poſtponenda ſaluti, & mandatis reipublicæ 32.15.4
Amicitia ſumma patris in filios 11.5.9
Amicitiæ veteræ & bonæ leges, non peccandum amicorum cauſa 30.3.10
Amicus quis dicitur 30.3.9
Amicus verus non poteſt adulator eſſe 39.9.5
Amicorum cauſa à recta via non deflectendum 30.3.10
Amicorum cauſa non peccandum 36.12.6
Amida ciuitas Romanorum 19.1.4
Amilcar 47.16.17
Amilcar & Carthaginenſes victi à Syracuſiorum rege 20.4.8
Amiſſimus res tot modis, quot acquirere poſſumus 20.1.13
Ammon cum vxore continetur, & ſine mixtione vixit 9.3.5
Amneſtia lex 38.7.6
Amneſtia, obliuionis lex, & quando ea Romani vſi 32.23.12
Amomino intelligentia ſeu angelus tutelaris Ægypti 34.12.8
Amonite in contumeliam Dauidis legatis barbam raſit 16.1.23
Amor mulierum exhaurit bona amantium 9.25.5.6.& 7.
Amor nimius ſpoliat facultatibus amantes 28.10.2. eius vis eod.
Amor princeps ad beneuolentiam conciliandã 6.19.1
Amor verus ſolus animus, ſine pretio conſtat 9.25.13
Amor verus ſolis animis conſtat 28.10.7
Amoris coniugalis exempla 9.3.2.& amorem verum coniugium ſolis animis conſtare, rati maiores eod.3
Amoris & amicitiæ plures effectus & vires, remiſſiue 43.1.15
Amoris & luxuriæ ſuſpitiones, & indicia 36.12.9
Amoris furor ad plura cogit mulieres temerè 41.10.3
Amoris furore nihil vehementius, dignus ideo venia 9.25.9
Amoris ſignum oſculari manum 8.8.19
Amoris violentes impetus 30.3.9
Amoris vis ad prædictionem coëgit Pyſidicem 35.5.23.
Amori iuuenis indultum, non lenonibus. 36.11.11
Amorem dicuntur conciliare ſagittæ ex corpore eductæ 34.12.8
Amoris excantationes quibus pœnis dignæ 34.12.num.9.10.11
Amorem honeſtum ſolis animis conſtare exiſtimarunt antiqui 34.12.10
de Amore in patriam 3.181

Amo

Amare perſuadens tenetur interdicto de ſeruo corrupto 9.3.27
Amorrhæorum lege nupta præſidebat per ſeptem dies in porta in fornicatione 9.2.28
Amotarum rerũ actione quid conſequatur 37.11.7
Amotis rebus à coniuge, quando detur actio de peculio in patrem eius 37.11 8
Amphetercplnn quid 12.3.48.
Amphiaraus Thebanus vates terra abſorptus 31.26.1.
Amphictyonũ ſenatus Græciæ totius, vbi & quãdo haberetur 47 26.6
Amphyctionum ſenatus qualis 31.5.29
Amphilochus Driantis filius 27.2.11
Amphimachus legatus Philippi regis Macedoniæ 35.4 3.
Amphiſtides inſignis ſtultus 13 5.10.
Amplexatió clerici & mulieris, num ſuſpitionem habeat libidinis 36.12.18
Ampliatio iudicij, & ampliati rei qui 50.1.11
Amulius 41.3.3
Amulij Latinorũ regis tempore, carceres in pœnam erant 31.33.10.
Amurathus Mahometis pater 15.5.9
Amyclas vrbs deleta à ſerpentibus 31 13.2
ad Amyclis aram pueri circunſtantes ſe mutuò cædebant 31.11.4
Amyntora iratus Phœnici filio maledicit 11.5.14
Anabaptiſtarum hæreſis de baptiſmo 2.4.20
Anabaptiſtis vxores communes 9.2.26
Anacharſis cur Solonis ſtudium circa leges irrideret 21.2.8
Anachoritæ quod genus monachorum in Ægypto 15.14.9
Anachriſis quomodo fiebat, & facienda ſit 32 24.6.
Anacletus à D. Petro tertius ſummus pontifex 15.12.4.
de Anadicho, ſiue patre luſtrali, & quis is ſit 2.4.10
Ananias punitur à D. Petro 15.1.14.
Ananiæ & Saphiræ furtum detectum 18.6.3
Ananiæ & Saphiræ mors, ob mendacium 33 8 20
Anaſtaſius in exilium miſſus ob ſuum errorem 33.8.21.
Anathema quid 31.9 2
Anathema, excommunicatio maior ſolemnis 31 9 2.
ab Anatolio qui captus ſe ad ſtatuam beatæ virginis Mariæ conuerterat, ſtatua ſe vt ab infando auertit 2 12 5.
Anaurus flumen obſcurum reddit ſepulchrum Ceycis 33.16.2
Anaxandrides poëta inedia cur necatus 38 6.7
Anaxarcho exprobratum quòd aulas regum frequentaret 15 14.7
Anaxilaus, dux Lacedæmoniorum 35 5.21
Anchurus pro Celæneis ſe deuouit 24.10.4
Ancilla vel pellex vxoris adulteri ſit ſerua 35.6.31
Ancillæ ſolicitantes ad ſtuprum dominas, vt puniantur 36.11.6
Ancillæ ſuppoſitæ ab vxoribus, prolis cauſa, Abrahæ, & Iacobo, quare 9 16.14
Ancillam ſi famulus vel alius vitiat, quæ ſit pœna 36.9.8 & 9.
Ancona, Ptolomais dicta 15.35.3
Ancus Martius primus carcerem ad terrorem Romæ inſtituit 31.33 19
Ancus Martius 4. Roma. rex 18.2.8
Ancus Martius rex 47.25.20
Ancyrani concilij de lamiis explicatio 34 20 7. & 8.
Ancyrenſe concilium ſub Carolo Magno habitum 15.12.47
Andium regulus nominat ad prælaturas 15.12.15
Andium regulus nominat ad prælaturas, & Alenconius nomine regis 17.12.38
Andragathus proditor 35.5.23
ἀνδράποδος quis, & ἀνδραποδιστὴς 36.31.3
Andræas Pannoniæ rex fidei violatæ poſtulatus apud Honorium 3. Pont. ſum 6.17.9
Androgyni quomodo natura gignantur 7.2.8
Androgynes inter prodigia aliquando 7.2.10
Androgynum Platonis fabula 7.2.6
Androgynorum alia poetarum fabula 7.2.7
Androlepſia quid 38.8.2
Andromede deuoranda expoſita monſtro marino 33.20.1
Andromytes primus Lydorum rex eunuchas mulieres effecit 7.2.20
Andronicus aduocatus pro Iudæis, obtinet contra Samaritanos 33.7.9
Anemocætæ qui 34.13 3
Angariarum curator 13.12.4
Angarus Topoarcha Edeſſæ 2.12.5
Angelus Dei poteſt aliquem de loco in locum diſtantem, momento transferre 34.20.8
Angelus Politianus ignorauit, quis ſuus hæres 42.13.1.
Angeli boni malis ſeu dæmonibus obſiſtunt, Dei virtute 34.22.3
Angeli boni & mali vbique in aëre, in terra, in aquis, &c. eod. boni curant ignorantias noſtras & populos ſibi commiſſos. eod.
Angelum cuſtodem quiſque habet bonum, & eius munus quale 34.22.4
Angeli tutelares prius vincendi vel amouendi, quàm res defenſæ 34.22.7. & 8
Angeli mali, filij Dei oratione dicti 10.5.4
Angelorum militia 19.1.7
Angilæ vxores prima nocte nuptiarum, omnium concubitibus expoſitæ 9.2.18
Angli è Gallia expulſi à Carolo 7. rege 19.3.17
Anglorum pœnæ capitales vix mortem habent 31.3.36.
Anglis nundinarum Lugdunenſium priuilegia negata 25.3.6
apud Anglos tẽpore Ricardi 2. regis, ærarium exhauſtum 3.5.12
Anglis quæ ciuitates datæ à rege Galliæ 6.6.18
cum Anglis & Francis pax quando 45.4.11
Angliæ & Franciæ bellorum cauſæ 45.4.10. pax ratione cuius eod. 11
in Anglia ingens ſeditio ob exactionem tributorum 3.3.11
in Anglia quæ tributi introductio de hæreditatibus nobilium 3.6.7

in Anglia quis ordo equitum militum inſtitutus 15 35.14.
Angliæ rex præbendas quarumdam eccleſiarum confert 17.7.19
Anicetus ſum. Pontifex quando ſedit 15.11.5
Anon Amonitarum rex 16.1.23
Anonymus antiquus interpræs 26.2.15
Anrunus Babyloniæ rex 18.2.19
Anima defuncti triſtatur de ſecundis nuptiis vxoris 45.9.4
Anima defuncti, viduæ ſuæ ægrè fert ſecundas nuptias 9.4.13.
Anima imperium poſt mortem corporis extendit 41.1.2
Anima noſtra quomodo operari poſſit in corpore alieno 34.11.10
Anima per dæmones ad inferos deferri videtur 2.25.7.
Anima præſtantior, & ſpiritualia corpore & corporeis 15 1.5
pro Anima in quibus caſibus de feudo vaſſallus teſtetur iure communi feudorum 6.18.1
Animæ cura ſumma nobis eſſe debet 2.16.25. & 2 20.8.
Animæ Hermorimi & Ariſtæi, vagabãtur relicto corpore, & redibant in proprium corpus 34.20.5.
Animæ inditus Dei natura dictante cultus 16.8.1
Animæ mors quæ 36.23.1, & 3
Animæ periculum habet, tutelam gerere 12.6.1
Animæ ſedes præcipua in capite 31.16 4
Animam perire Deus non vult 31 3.17
Animæ nõ tranſeunt in angelos tutelares 34.22.4
Animarum apparentium ſpectra, & earum nomina 34.20.31
Animarum expiationem igne fieri qui crediderint 31.8.7
Animas bonas, in bonos dæmones: malas, in malos arbitrati impiè antiqui 34 20,32
Animas hominum in corpora animalium tranſire Pythagorei arbitrabantur 15.15.10
Animal quod ſequitur viatorem, quando facit furem viatorem ſui acceptum 37.5.4
quæ Animalia adulteria non admittant, & niſi cum compari & ſocia fœmina conueniant 9.2.14.
Animalia bruta pœnis affecta, ob crimen commiſſum 36.15.9
Animalia bruta, quæ non niſi cum compare fœmina miſcentur 9.2.14
Animalia damnum dantia num includere liceat 38.9.15.16.& 17.
Animalia fera quæ nocere poſſunt, qua pœna plecti debent 38 12.6
Animalia inter illa quæ ſui generis ſunt, bella non gerunt 19.2.2
Animalia paſci non debent regia vltra 7. dies 40.5.9.
Animalia quæ capientium fiant 39.10.1.
Animalia noxia ſatis, & hominibus, cum laude capiuntur 39.10.4.
Animalia in paſcuis & nemore principis inuenta pro noxa ſunt: non ſi inueniantur in priuatorum paſcuis: quia tunc tantum damnum datur. 3.15.6. Quando autem & quomodo dominus habet ius retentionis animalium & iumentorum in ſuo paſcentium, & de praxi huius rei. eod.7.
Animalia varia quæ vaſtarunt ciuitates, & oppida, & depopulata ſunt fructus. 27.1.24
Animalium captatio 3.5.12
Animalium cicurorum, non ferarum fit furtum, & quomodo 37.5.6
Animalium decimæ quibus ſoluantur 2.25.24 Et ab illis ex tribus ſoluuntur, ex fœtu, lacte, & lana. eod. 3.
Animalium vſu conceſſo, quid liceat vſuario 4 2.16.
Animalibus minutis quibuſdam illatæ clades & damna ciuitatibus & oppidis 31.13.2
Animatorum corporum exempla 1.9.4
Animus cum corpore in poſſeſſione concurrere debet 1.13.13
Animus, non euentus, quando inſpiciatur: & econtrà 30.4.3
Animi immortales 9.26.37
Animi impetus excuſabilis, & qualis is ſit 30.3.3
Animi ne corrumperentur, qualis cura Athenienſium 34.12.17
Animorum & corporum in nuptiis coniunctio 9.3.1.
Animis ſolis verum amorem conſtare, rati maiores. eod. 3
Animoſi ſuperbi dicti ab Auguſto 4.27.2
Annæ perenne feſtum geniale Romæ 2.16.10
Annale quid debitorum 22.7.2
Annales, & anni clauis fixis numerati. 47.17.16
Annales vacantiæ beneficiorum conceſſæ, reuocatæ 15.38.16
Annatæ quæ decimæ 2.21.1
Annibalis crudelitas in Attilium Regulũ 31.27.5
in Anniuerſariis conuiuia facta vnde proceſſerint 2.27.1.
Annona militum olim qualis, & quid pro ea diſtribueretur 14.10.18.
Annonæ ciuiles inter immobilia computata 6, 6.16.
Annonæ cura Epiſcopis demandata 15.12.35
Annonæ cura 18.20.1
Annona feudi de camera & cauea petitur quotidie, ſi adſint qui petant, ſi modò dominus habeat, non aliter 6 3.10
Annona militaris, & in quibus æduliis quotidie præbebatur. 19.6.2. quomodo diſtribueretur. eod. Annonæ ætariæ, quæ. eod. Annonæ ciuiles eod. 1
Annonam exercitui miſſam nemo priuatus emere poteſt. eod. 5
Annona quid, quæ contineat, eius ſpecies 36.30.1
Annona temere diſpenſanda non eſt 36.30.3
Annonam fraudare & attentare, onerare qui dicantur, & pœna eorum. eod.
Annona iuſto pretio vt veneat, cura magiſtratuũ 36.30.4.
Annonam carius vendentis pœna, vt nemo egenti eidem vendat 36.30.6

Annona tranſportari non debet, dum ij vbi excreſcit, egent 36 30.8
Annonæ apud Rom. antiquitus qui habuere, & qualem curam 36.30 9
Annonæ cura ad magiſtratus municipales pertinet 36 30.10
Annonæ æraríæ quæ 36.30.16
Annonæ præfecti quæ cura 47.31 10
Annonariæ legis qui fiant rei 36 30.2
Annonariæ legis duplex, ciuilis & criminalis pœna 36.30.5
Annonariæ legis quare mulier accuſat 32.13.6
Annonariæ rei cura penes quos 47.31.10.11.& 12.
Annotatio bonorum per inuentarium 46 3.4
Annotatio bonorum quare, & quomodo fiat 48.3.21.
Annotationes bonorum abſentium reorum quomodo, & quando fiant 32.24.11
Annuæ penſionis præſcribendæ agitata controuerſia 40.5.32
Annulus piſcatoris in breuibus ſummo Pontifici vnde 17.15 14
Annulus pro arraa 25.17.1
Annulus, quale olim inſigne. 54.9.3. & de iure aureorum anulorum. eod. 2
Annulus, quid ſignificet in Epiſcopo 15.12.40
Annulus, ſymbolum inueſtituræ 6.14.16
Annulus D. Mauritij Sabaudiorum ducum inſigne eod. 17
Annulus vt plerumque in ſponſalibus arrha, & in aliis 8.7.2.& 3
Annulus ſpōſæ mittebatur ſiue gemma 4.eod.
Annulus quo deſponſat dux Mediolani mare & imperium. eod. 7
Annulus quare detur epiſcopis 8.7.8
Annulus ſponſalitius quare in digito medicinali ſponſæ ponatur. eod. 10
Annuli aurei ius inſigne ducatus Venetorum 6 14.18.
Annulo dato Perdicæ, Alexander Magnus eundē delegit ſibi ſucceſſorem, &c. 6.14 19
Annuli in mare iniectio à duce Venetorum, in ſymbolum perpetui imperij 3.3.1
Annuli incantati Execeſti Tyranni 34 15.11
Annulorum delatio facit præſumptionem pro matrimonio 9.21 4
Annulorum Execeſti Phocenſium dux incantatorum, & Sygis & Mydæ narratio 8.7.5
Annulorum regiorum cuſtodes 47.29.10
Annulos ferens mulier, deſponſata cenſetur 8. 7.6.& 9.
Annulus antiqui venenum ferebant, quo quando voluiſſent, poſſent mori 36.18.15
Annulis quare fingant ſe includi poſſe dæmones 8.7.4.
Annuntiationis beatæ Mariæ Allobrogum ordn equeſtris militum quando 15.35.13.
Annus & dies ad ius morticinij impetrandum datur tantum 6 5.7
Annus luctus olim 10. nunc 12. menſium 9.26.18
Anni per Olympiadas quando numerari cœpti 39.5.11.
in Antiquarios ruderum perſcrutatores 48.10.5
Annua penſio & cenſus à quo tempore præſcribā- 40.6.3.
Annua præſtatio, biennio præſcribitur. 40 5. 22. vide latius, nu. 32. & c.6. nu 3.
Anſegnis filius S. Arnulphi Metenſis Epiſcopi 6 8 9.
per Anſerem deieratio 50.8 22 & 25.
Anſeres quid, lingua Ægyptiaca 15.14.9
Anſeres ſacri Romæ 47.16.23
Anſeres Romæ ob conſeruatum Capitolium quo præmio affecti 31 2.12
Anſeres ſuo clangore hoſtium aduentum detegunt 31.17.3
Anſerum paſtores 18.24.6
Anſegnis compilatur legum Franciſcarū 47.17.6
Anteſtatio quomodo olim fiebat 48.2.23
Anthemius princeps 16.1.23
Anthemocritus legatus Athenienſium 35.4.3
Atherus 1. ſum. Pont. 15.42.12
Anthropophagi habiti Chriſtiani 33.9.6
Antichriſtis quid 23.5.1
Antichriſtus ex Sebaſta ſeu Samaria venturus 47.11.9.
Antichriſti proximè venturi ſignum, viduæ imperium eod.
Antigonus cauea ænea incluſus, combuſtus 35. 5.23.
Antigonus monoculus mendacij ab Alexandro Magno conuictus 24.1.30
Antigonus aula ob mendacium ab Alexandro pulſus 39.15.6
Antigonus rex crucis ſupplicio affectus 31.17.3
Antigoni admonitio ad filium 18.2.13
Antigoni in iniuriantes reſponſum 35.8.3.& 5
Antiochena eccleſia prior olim tempore, & in qua ſedes prima D. Petri 15.5.4
Antiochenſes odio habuit Adrianus 15.7.3
Antiochenus Patriarcha à ciuitate dictus 15.7.1
Antiochenus patriarchatus quibus præeſt. eod.4
Antiochenus Patriarcha cur dictus catholicus eod.5.
in Antiochia cœpit mos pſallendi bifariàm Dauidicos pſalmos 15.22.12
Antiochia ciuitas, Syriæ, quæ nunc Suria caput 15.7.2.
Antiochia prætorij Orientis ſedes, eiúſque ditioni ſubditæ ciuitates 15.7.3
Antiochus præpoſitus honore priuatus à Theodoſio 16.1.29
Antiochus quale ſupplicium de 7. Machabæis ſumſerit ſummi 31.24.1
Antiochus victus à Iuda Machabæo. 2.16.12
Antipherna quid 9.17.6
ἀντίφερνα dicuntur donationes propter nuptias 8.7.24.
ἀντιφώνησις quid 24.7.2
Antiquum feudum datur ab eccleſiaſticis perſonis, non nouum 7.6.2
Antiqui, & paterni differentia 6.2.14
Antiqui canonici in fructibus menſæ non maiorem partem habent, quàm nuper recepti 15. 23.27.
inter Antiqua & noua feuda diſcrimen 6.7.2

Antiqui-

Antiquitate quomodo conſtituantur ſeruitutes ſeu de præſcriptione ſeruitutum 4.21.6
in Antiquitate quæ conſyderantur 4.21.6
Antiquius dictum, quod melius 15.21.9
Antiquius, pro honoratius 16.8.8
Aotiſiodorenſis diæceſis 17.8.18
Antiſtites, patres pietatis dicti 15.1.7
Antonia dicta Conſtantinopolis ciuitas 15.5.7
Antonius Muſa medicus Auguſti 18 25.4
D. Antonius vbi condidit monaſterium 15.13.2
Antonius Triumuir 36.2.7
D. Antonii auſtera eremitica vita 15.14.14
S Antonij beatæ Matiæ Theutonorum beneficia in commendam non dantur 17.15.39
Antoninus Caracalla Papinianum ſecuri percuti iuſſit 18.11.6
Antoninus dictus Caracalla vxorem inceſtu Iuliã nouercam ſuam duxit 9.15.9
Antoninus Carracallus inimicus Ariſtoteli, & eius ſequacibus 18.7.9
Antoninus Pius hæreditates ignotorum, & quibus filij eſſent, recuſauit 42 35.2
Antoninus Pius repudiauit hæredit. ſibi delatas 3 12 2.
Antoninus Cæſar cur Fauſtinam adulteram repudiare noluerit 9.22.1
Antoninus tricenales vſuras exercuit 22.3.36
Antoninus Pius intra vrbes mortuos ſepeliri vetat 33.23.4
Antonini Pij Imperatoris paternum genus vnde 18.2.12.
Antonini Caracallæ vitia & mors 18.1.9
Antonini Pij humanitas in repetundarum damnatis 31.31.13
Antonini cuiuſdam proditio in Romanos 26.2.9
Antonini Caracallæ imperij prædictio 18.6.13
Antonini imperatoris de marc præclarum reſponſum 1.3.5
M Antonioo Philoſopho inſtitutum profeſſionis naturalitatis puerorum malè attributum à Capitolino 10.3.2
ab Antonino Cenni populi deuicti 11.1.13
Anubis templum cur dirutum 36.11.11
Anxur oppidum, nunc Terracinæ dictum 6.6.4
Anxuriæ 10.3.12
Anzetena prouincia 19.18.5
Apelles vir ſanctus dæmonem ſub figura mulieris detexit 34 20.29
Apes furatus quomodo damnandus 37.5.13
Apes quomodo & cui acquirantur eod.
Apes fures oderunt, nec furatæ fertiles ſunt 37.1.1
Apes ignauiam caſtigant morte 39.6.11
Apes ſuffocant animalia 38.12.18
Apertum feudum quando dicatur 6.6.12
Aphobum tutorem ſuum Demoſthenes accuſat 11 3.14.
Aphraates monachus 15.15.8
Aphthonetus flagris cyſus iuſſu Philippi. Macedo. regis 19.10.1.
Apicus diuinationibus vtens 34.7.9
Apicata vxor Ælij Seiani 35.1.13
Apnum quid 34.13.4
in Apocalypſi quatuor animalia deſcripta, quatuor Patriarchas deſignare dixit Lyranus 15.5.3
Apocha, & quid differat à Syngrapha 24.13.5
Apochæ quid 21.18 48
Apocha, & antipocha quid 48.14.7
Apochæ & acceptilationis ſolutio 21.19.1
ἀποχειροτονία quid 50.1.19
Apocrilarij in iure qui dicantur 49.5 4
Apolides, & banniti quid retineant. 31.6.13
Apollinarius Alexandrinus patriarcha 15.8.3
Apollinares duo ſub Gallo Cæſare vt puniti 31.16.11.
Apollo, acer ſui nominis vindex 33.16.9
Apollo Colophonius, Delius, Pythius &c. 34 3.10
Apollinis de dæmonibus reſponſio 16.5.4
Appollinis ſimulachrum ſudat 2.12.5
Apollini quædam ex manubiis hoſtium oblata 20.4.8.
Apollonia ciuitas vbi 15.6.3
Apollonius Tyanæus conſultus de pœna Eunuchi, quid reſponderit 31.33.10
Apollonius Tyanæus peregri. 31.6.3
Apollonius Thyanæus dæmonis ſpectrum pepulit 34 19.6.
Apollonius Tyanæus auium garritus intelligebat 34 6 5.
Apollonius Thyanæus magus, impoſtor 34.16.10
Apollonij Tyanæi viſio in morte Domitiani 18.6.12.
Apollonij Tyanæi præclara admonitio ad Veſpaſianum, quoad vectigalia 3.3.10
ab Apollonio Tyanæo dæmon in ſpecie leonis, Epheſi pulſus. 26.5.16. & ab eodem Lamia dæmon qualis eſſet, coacta fateri eod. 16.
Apologus herinacei & vulpis lepidiſſim. 47.15.27
Apoſtata quis dicitur 2.2.5
Apoſtatatum à fide pœnitentia num recipiatur 33 8 18.
Apoſtatantium à fide, vel apoſtatare cogentium, pœna 33.8.17
Apoſtoli à Deo electi, eis ſucceſſerunt epiſcopi 16.8 28.
Apoſtoli appellationum quid & quando peti debent. 50.2 28. Eorum quinque ſpecies. eod. 29. in Gallia qualis eorum obſeruatio 50.2.30
Apoſtolicæ ſedi qui reges ſua regna in feudum dederint 6.2.12.
ἀπολιμενίται qui 23.6.3
Aprilis menſe beneficia vacantia quibus debeantur 17.6.44
A Prato cancellarius magnus 47 29.16
A priz dargent, quæ venditio 25.16 2
Appamææ Iouis templi in demolitione, dæmon teterrimus apparuit 16 5.14
Appamieoſium reſpublica libera 18.17.2
Apparitoris relationi quatenus credatur 48.2.8
Apparitori dicenti ſe fuiſſe verberatum, vel ſibi adempta mandata, quomodo credatur, & in quantum 47.40.30
Apparitorem violantis quæ ſit maieſtatis pœna 35.3.6.
Apparitores armorum 19.18.11
Apparitores iudicum varij nominis, vnde 47.40.1
Apparitores qui dicantur. 47.40.14. de quibus crea-

crearentur.eod.16.& à quibus.eod.17.quomodo exequi debeant mandata.eod.18.
Apparitores quando cum mandatis, & ſine mandatis iudicis exequi poſſint ſibi commiſſa. 47.40.18.& 19.Exequuntur per ſe non per ſubſtitutos.eod.21. teſtibus adhibitis.eod.22. intra fines ſuos.eod.23. ſine exceſſu.eod.24. Eorum multatio,& punitio.eod.24. eorum authoritas vt ſint inuiolabiles,iuuandi.eod.27.
Apparitorum militia. 19.1.8
Appellandi dies decem,ſunt fatales 40.5.11
Appellandi poteſtas, libertatis arx 32.10.2
Appellandi vſus neceſſarius 50.2.2
Appellandi duplex formula, voce,& ſcripto 50.2.25.
Appellandum & releuãdum in Gallia intra quod tempus ſit 50.2.30
Appellandum ad proximum ſuperiorem, non ommiſſo medio.50.2.33. quis ſuperior dicatur proximus.eod.34.
Appellandum modeſtè à iudice,& per iudicem ſine contumelia reſpondendum 50.2.38
Appellans iudici à quo prouocatur conuitia non debet inferre,& punitur ſi faciat 38.3.9
Appellans pro ſe, & ſibi adhærere volentibus in cauſa vniuerſitatis,pro quibus cenſeatur appellaſſe 50.2.41
Appellans intra quot dies impunè renunciare poteſt appellationi 50.2.42
Appellante vno ex pluribus quando aliis proficiat,vel noceat appellatio 50.2.40
Appellantium temerè multa,& pœna 50.2.51
Appellare pro damnato,cuique licet 31.38.7
Appellare quando liceat à ſententia interlocutoria 50.2.11
Appellare non licet à præhenſione,vadimonio,& iudiciis præparatoriis,& citatione 50.2.13
Appellare intra quod tempus oporteat.eod.27
Appellare quis poſſit.50.2.39.& ſeq. quis pro alio eod.41.
Appellari à quibus iudicibus non poſſit 50.2.24
Appellari à quibus non poſſit,iure ciuili 50.2.11 iure canonico.eod.12.Gallico 13.& 14
Appellari à ſententia criminum, in iure ciuili quando,& in iure Gallico liceat 50.2.21
Appellatio,beneficium iuris, nec iniuriam adfert iudici,à quo prouocatur 38.3.9
Appellatio à nimium breui data dilatione 38.8.5
Appellatio à iudicibus datis,ad dantes 47.25.30
Appellatio à ſententia arbitrali denegata, non exceptio 47.39.27
Appellatio à tortura quando admittatur 48.12.21
Appellatio fieri debet ad maius tribunal 47.12.7
Appellatio fit à commiſſario ad committentem 47.22.19
Appellatio quid. 50.2.3. diuiſio eius,in extraiudicialem & iudicialem.eod.5.quid à prouocatione,& interceſſione ſecundum aliquos differat eod.4.
Appellatio extraiudicialis quæ.50.2.6. & de quibus fiat eod.7
Appellatio extraiudicialis in oppoſitionem conuertitur aliquando. 50.2.7. & quando, & quomodo eod.8.
Appellatio iudicialis quid & quotuplex.50.2.10. à quibus appellari non poſſit, iure ciuili,eod.11.iure canonico.eod.12.iure Gallico.eod.13.& 14.
Appellatio ab interlocutoria,iure ciuili & Gallico quando ſuſpendit iudicatum 50.2.15. Ei non deferens iudex quomodo puniendus eod.28.
Appellatio manifeſtè iniuſta an debeat admitti 50.2.20
Appellatio non admittitur à præſidialibus, aut à contumacia,& aliis quibuſdam eod.22
Appellatio cur ab actuario iudicis à quo,ſcribi debeat 50.2.26
Appellatio ab abuſu eccleſiaſticorum iudicum quid,& quando,& ad quem fiat 50.2.36
Appellatio ſuſpendit iudicatum 28.9.3
Appellationis codicillis in cancellaria denegatis curia pro impetrati facit 47.27.19
Appellationis introducendæ ratio 32.24.16
Appellationis proſequendæ tempus 50.2.31
Appellationis finiendæ tempus eod.32.
Appellationis cauſa ab interlocutoria ex iiſdem actis iudicatur:contrà, ſi à definitiua eod. 37
Appellationis finalis cauſa 50.2.43. per eam ſuſpenditur officium iudicis a quo, exceptis notatis,nihilque innouandum eod.
Appellationis admittendæ rationes 50.2.52
Appellatione remota clauſula reſcripti, an tollat facultatem appellandi 50.2.19
Appellationes criminalium ſententiarum, quando ommiſſo medio fiunt ad curiam parlamenti 50.2.34.
Appellationum iudices quomodo pro varietate negotiorum in Gallia, & alibi conſtituti fuerunt eod.35.
Appellationes hominum diſtingui cœperunt,iure gentium ſeruitute inducta 14.1.3
Appellationes duæ præparatoriæ, dilatoriæ, quæ 48.8.8
Appellationes omnes ad ſenatum Romanum reuocatæ,quando 47.25.30
Appellatur quando ab executore 50.2.9
Appellatur in Gallia, & iure pontificio, ab omni ſententia 50.2.14
Appellatur in Gallia à denegatione iuris & iuſtitiæ, & quomodo. 50.2.16. à detentione longa carcerum,& quid in ea ſtatuendum eod.17
Appius Claudius Cæcus ſententiã in ſenatu dixit 47.10.19.
Appius Claudius Centimanus 21.8.2
Appius Claudius Centonis ex Celtiberis in ærarium Romæ quantas opes reportarit 3.2.11
Appius Claudius conſul exercitum decimat 34.5.12
Appius Claudius obſides Volſcorum, ſecuri percuti iuſſit 19.13.3
Applegement & complainctte, Interdictum recuperandæ poſſeſſionis cui detur 6.16.10
Applegement in Gallia,pro interd. Quorum bonorum 21.9.10
ex Approbatis ſacerdotes, & rectores prouinciarum eli-

rum eligendi 15.26.5
Apuleia lex maieſtatis 35.2.10
Apuleiana ſeditio 35.6.7
Apulia lex de theſauris inuentis 3.11.6
in Apulia prætioſiores Eunuchi, quàm in Italia 7.2.21
Apuliæ regis ius in beneficia 17.7.21
Apulis conductoribus releuat penſionem Theodoricus rex 3.8.21
Apuliæ regnum ex feudo ſedis Apoſtolicæ 45.8.6.
Aqua & ignis in nuptijs cur adhibebantur 9.5 41
Aqua benedicta contra maleficia 34.10.9
Aqua deorſum tendit 4.13.4
Aqua ducitur ex publico vel priuato loco, ſed permittente domino, &c. 4.15.1. Princeps permittit eam ex riuo vel loco publico ducere, hócque ius eſt reale & perſonale. Et allud concedebant olim prætores & ſenatus, cauſa cognita, priuatis, &c. eod. 2. vide & 5
Apua euaneſcens in baptizatione cuiuſdam Barbæ per Deuterium Epiſcopum 2.4.9.& 15
Aqua exareſcens, ea qua ſeruitus, ſi poſtea redeat, ſeruitutem retinet 4.15.22
Aqua expiata homicidia 36.21.1
Aqua fluens, & pluuia 1.3.1
Aqua ſtagnans, aqua viua, flumen, & fluminum partitio, torrens, riuus, ripa, littus eod. 2.
Aqua noſtra, aliena, ex qua ſeruitutes, ductus, hauſtúſque, ad aquam pecoris appulſus 1.3.3
Aqua quotidiana, æſtiua eod. 4
Aquarum publicarum vtilitas non immutanda 1.4.1. earum vſus communis. eod.
Aquarum abuſus multatus per curatores aquarum eod. nu. 2
Aqua luſtralis & purgatiua Ethnicorum & aliorum 31.8.6
Aqua pluuialis, non pluuialis, & mixta quid 4.17.7.
Aqua quotidiana vno die probatur 40.5.6
Aqua zeli purgatoria 48.15 4
Aquæ feruentis purgatio, & examinatio 48.15.5
Aquæ dominus, ſi alius ius ſeruituris non habeat concludere & continere in ſuo aquam poteſt opere manufacto 4 15.1
Aquæ hauſtus ſeruitus ruſtica prædialis, cui aquæ imponitur 4 16.1
Aquæ ducendæ ius quomodo præſcribatur 3.22.4
Aqua de cœlo incantationibus elicita 34 13 4
Aquæ ducendæ modus conceſſus, & quomodo quis incipit vti ſe indefinitè fuiſſet, conceſſum ius ducendi, ſequendus 4.15.20
de modis Aquæ ducendæ. &c. 4 15.13.& 14
Aquæ ducendæ modus mutandus non eſt eod. 16.
Aquæ ducendæ, vt nec itineris ius diuidi nequit: at poteſt aqua & vſus diuidi 4.15.18
Aquæ ductus quid 4.15.1
Aquæ ductus publici lex 20 9.5
Aquæ ductus Romani ſeptem amnium Tarquinij priſci 36.22.4
Aquæ ductum cuſtodes, hydrophilaces 31.35.2
Aquæductum qui habet, non poteſt ſupra alterius iter aream ſcindere 4.15.10
Aquæ ductum quæ impediant 4.15.5
Aquæ ductu contra vtentem alio quàm oportet modo: quæ remedia competant, & de tuitione rectè vtentis 4 15.21
Aquæductuum publicorum leges 3.22.5
de Aquæ ductibus inſignioribus Romanorum 4.15.15
Aquæ & ignis interdictio quid 31.8.4
Aquæ & ignis in nuptiis myſteria 31.8
Aquæ & ignis interdictio olim grauiſſima pœna 31 3.18.
Aquæ & ignis interdictio 36.27.1
Aquæ & igni interdicto non accedat fideiuſſor 24.3 31
Aquæ excipiendæ ſeruitus impoſita fundo inferiori, quæ ſit 4.17.1
Aquæ fontis Cylli potus mulieres impregnat 8.1.33.
Aquæ luſtralis & conſecratæ vis mira 16.5.14. & 15.
Aquæ pluuiæ arcendæ actio quando locum habeat. 4.17.3. & eius interdictum quando competat. eod. 8.
Aquam calidam vendidiſſe, habitum crimen maieſtatis 35.7.2
Aquam conſpurcare, iniuria grauis 38.3.30
Aquam cribro Tucia veſtalis detulit 48.15.10
Aquam ducere ex publico licet, ſi ſine iniuria fieri alterius poſſit, vel nauigantium. 4.15.6. Ex flumine quoque publico non nauigabili, & quod in nauigabile non deſcendit licet cuique priuato aquam ducere, ſine præiudicio tamen accolarum, & nō auertendo aquæ alueum eod. 7
Aquam ex ſuperiori loco, vel quiſquilias, proiicere non licet, ſine iure ſeruitutis: alter ius prohibendi eſt. 4.14.12 Et qui talem ſeruitutem habet proiiciendi aquam in inferiora, non poteſt fœtida, vel vrinam, vel alia in inferiorum iniuriam proiicere eod. 2
Aquam recipiendi vel continendi foſſæ in fundo ſuo qui debet ſeruitutem, non tenetur foſſas purgare, vel reficere 4.17.13
Aqua crimina poſſe expiari Ethnici crediderunt 2 4.7
Aqua & igne expiata crimina 31.8.6
Aquæ & ignis vtilitas ſumma 31 8.5
Aquæ diurnæ, nocturnæ, æſtiuæ, quotidianæ ab vſu diuiſio dictæ, quomodo 4 15.19
Aquarum iuriſdictio 47.37.7.& 8
Aquarum magiſtri, & ſubpræfecti eius iuriſdictio eod. 10
Aquarum vſus neceſſarius, & vtilis, & ſalubris 3.22.1
Aquarum, & aquæductuum publicorum leges, & de officio curatorum aquarum 3.22.5
Aquenſe parlamentum quando conſtitutum 47.27.13
de Aquis leges Langobardorum 1.4.1
ex Aquis omnia orta crediderunt antiqui 16.1.25. & ob id comas eis ſacrabant eod.
Aquila capillum cur ſibi ſucciderit 16.1.14
Aquila coadiutor D.Pauli 15.25.3

in lege

in lege Aquilia lis creſcit per inficiationem 21.15
Aquiliana ſtipulatio 21.19.4
Aquilienſis primas, in Italia 15.10.3
Aquiſgrani, primam ſuſcepit Imperator electus coronam 18.2.23
Aquitani nullam confiſcationem recipiunt 31.31.13
Aquitania à Carolo.6.an.1401.diademati vnita 6.6.21
Aquitaniæ olim regnum in ducatum conuerſum. 6.7.15
Aquitania quando in ditionem Clodouei regis Francorum venit 47.27.9
Aquitaniæ regnum ſublatum 18.2.2
in Aquitania non confiſcatur niſi raro 3.17.3
Ara quare ſic dicta 2.1.6
in Arabia ſcopeliſmum committere, graue 30.6.3
ex Arabia thus 56.8.24
in Arabia vna ſolùm erat vxor conſanguineis 9.2.23
Arabum permiſſu, templum Hieroſolymis poſt Titi ruinam à Chriſtianis ædificatum 15.33.6
Aræ olim, refugium delinquentium 30.4.2
Aragoniæ regis ius in beneficia ob Mauros depulſos 27.7.22
Aragonum rex hominium Summo pontif. debet 18.2.4
ab Aramæis Græci plura mutuati nomina 15.39.9
Aranearum telis leges Solonis comparauit Anacharſis 21.2.8
Aratrum, vomerem, vel iugum furantes, qua pœna puniuntur 37.4.3
Aratus dux fideliſſimus Philippi 24.3.37
in Arati honorem feſtum Sicyonij celebrabant 2.16.7
Arayrius Demagogus Athænis quòd mollis eſſet, habitus infamis 10.2.42
Arbaces damnatus pro pœna capitali, meretricem humeris publicè referre 10.2.23
Arbactus imperium Aſſyriorum tranſtulit in Medos 41.7.24
Arbactus tranſtulit Aſſyriorum imperium in Medos 47.29.4
Arbiter quis 47.39.2
Arbiter etiam ex generali compromiſſo non iudicat de rebus poſt compromiſſum ſubortis 47.39.12. eius ſententia qualis eſſe debeat, & an poſſit retractari eod.21
Arbiter eſſe non poteſt mutus vel ſurdus. 47.9.10. nec furioſus. eod.12. non impubes eod.16.
Arbiter datur & mẽſor pro modo agrorum 5.5.8
Arbiter eligendus quomodo, & quare in quartæ Falcidiæ ineunda ratione, & eius officium 42.34.20
Arbiter populus Romanus electus inter Ardeates & Aricinos 47.3.5
Arbiter recuſato iudice, intra quot dies eligi debet 40.5.8
ex Arbitri vel iudicis petitione, optima formula diuidendi 5.4.18
Arbitri accepti & dati à iudice, qui: & à quibus dabantur arbitri ſeu iudices 47.12.5
Arbitri mercatorum 47.37.13
Arbitri eſſe non poſſunt ſerui 47.11.18
Arbitri ex edicto litigantibus dati 47.12.6
Arbitri machinarij 39.13.12
Arbitri non fiunt de delictis, & quare 47.39.9
Arbitri duo vel plures, quando alium vel tertium eligunt eod.17
Arbitri qui eſſe poſſunt 47.39.23
Arbitri apud Athenienſes, iudices, & compromiſſarij diuerſæ poteſtatis 47.39.35
Arbitrorum diſtinctio, & ſpecies 47.39.3
Arbitrorum ſpecies apud Græcos 47.39.8
Arbitrorum finis, & ratio, & ſupra iudices fauor 47.39.24
Arbitrorum ſententia quando impunè reducitur ad arbitrium boni viri eod.27. & ſeq.
Arbitrorum ſententia à quo iudice ſit executioni demandanda 47.39.30
Arbitros eligere vel accipere, qui in Gallia coguntur 47.4.9
Arbitrandi dies an proferri ab arbitrio poſſit 47.39.16
Arbitraria actio 49.1.6
Arbitraria actio quid 47.39.3
in Arbitrariis cauſa non priuabat, actionis vitioſæ formulæ conceptio 21.8.5
in Arbitrium tertij emptionis pretium relatum num validam efficiat emptionem 25.13.1
Arbitrium boni viri quid, & arbitrium tutelæ, arbitraria actio quid 47.39.3
Arbitrium quid. eod.4. diuiſio arbitriorum eod.
Arbitrium pendere non debet ex alio, quàm ex eo in quem compromiſſum 47.39.17
Arbitrium nemo cogitur ſuſcipere, ſuſceptum tamen cogitur, & quando exequi 47.39.20
Arbitrium an valeat ex compromiſſo ſine pœna 47.39.25
Arbitrij, & iudicij differentia 47.39.5. & 15
Arbitrij compromittendi formula. eod.14. & ſeq.
Arbitrij dies labitur à tempore acceptati per arbitrum compromiſſi eod.19
Arbitria ad ſimilitudinem iudiciorum 47.39.1
Arbitria quomodo in Gallia obſeruentur 47.39.32
Arbitriorum ſeruandorum rationes eod.33. & 34
Arbitrij, & iudicij differentia 47.1.21
Arbitrij libertas de rebus ſuis diſponendi quomodo temperanda 41.4.15
Arbitrio alterius, quæ in vltima voluntate & quomodo committi poſſunt 42.2.4
Arbitria non ſunt iudicia neceſſaria 47.4.8
Arbor radices vel ramos in aliena prædia mittẽs cuius: & de interdicto pro eius damno 20.9.2
Arbores alienas impunè quando cædere poſſimus 37.6.3
Arbores iniuria cædentis pœna. 12. Tabula 37.6.13
Arborem in parte cædens tantum, nihilominus de arboribus cædendis tenetur eod.16
Arborum appellatione quid contineatur 37.6.4
Arboribus furtim cæſis, quæ actiones pro his dantur 37.6.5

Arboribus cæſis, ex pluribus actionibus vna eligẽda 37.6.5
Arbores ſubrogare quando teneatur vſufructuarius 43.19
Arborum ſerendarum, vel plantandarum lex ruſtica 20.9.4
Arborum ſuccisio in iudicium cõmuni diuid. venit 5.3.17
pro Arboribus ſucciſis communibus agi poteſt contra ſucciſorem ſocium 5.3.17
Arbuſtorum ſures ex conſuetudine Burdegalenſi, vt puniantur 37.6.15
Arcadis homicidium vt detectum 48.12
Arcarius communis, Galli. *Receptueur* 3.6
Arcem ſine principis authoritate relinquere, proditionis crimen 35.5.37
Archadio Cæſari reſtitit Innocentius 1. 15.1.12
Archebuſiorum prohibitio 36.26.6
Archelemoſinarij regis facultas 47.36.14
Archemorus à ſerpente ſuffocatus 39.5.16
Archers, ſtipendiarij milites 6.6.4
Archeſilaus, Cyrenæorum rex 41.4.4
Archi apud Theſſalos 47.17.4
Archi magiſtratus Græcorum qui, & eorum poteſtas 47.36.16
Archiatri medici 18.25.4
Archidiaconus quis. 15.20.3. eius conſtituẽdi qualitas. eod. 4. officium eod. 6
Archidiaconi cum officio, & fine. eod. 15.20.5
Archiepiſcopus à quo conſecratur 17.14.8
Archiepiſcopus viſitando prouinciam debet inquirere de criminibus cleri 32.6.6
Archiepiſcopus & metropolitanus idem. 15.11.1
Archiepiſcopus à quibus eligitur eod. 5
Archiepiſcopus conſecrandus, vnguendus, & ordinandus eod. 6
Archiepiſcopus quid non poſſit ante conſecrationem eod.
Archiepiſcopi conſtituti, vbi ante erant archiflamines, & rectores prouinciarum 15.11.1.
Archiepiſcopi Moſcouitici à quibus, & ex quibus eligantur, & conſecrentur eod. 7.
Archiepiſcopi patriarchæ dici non poſſunt, licet econtrà 15.5.1
Archiepiſcoporum & patriarcharum in beneficiis poteſtas. 17.7.8
Archiepiſcoporum authoritas & officium 15.11. 8. & 9
Archiepiſcopalis pallij inſignia 30.6.3
Archigrammateus, princeps ſcribarum 47.29.14
Archiflamines idolatriæ vbi olim, ibi hodie archiepiſcopi conſtituti 15.11.1
Archilochi libri oblectionem parùm pudicam, Lacedæmona exportati 36.12.4
Archilochi poetæ homicidæ detecti ab Apolline 48.12.16
Archimandrita quis 15.13.5
Archipresbyter quis, & authoritas 15.21.11
Archipreſbyter ciuitatenſis quis, & eius officium eod. 14
Archipreſbyter ruralis quis, & eius officiũ, & iuriſdictio eod. 15
Archipreſbyter archidiacono inferior eod. 16
Architecti ars circa quæ verſatur 18.22.1
Architecti inuentum, parietes corruentes retinẽdi, malè remuneratum 39.1.17
Architecturæ partes 18.22.1
Architrenius in quos philoſophos inuehitur 18.7.3
Archobaſianum monaſteriũ Ciſterſiẽſis ordinis, in Portugalia 15.35.11
Archon Athenienſium 47.22.7
Archondæ magiſtratus qui 32.15.3
Archontes iudices 36.28.4
Arcinatticia cauſa 21.5.13
Arcuarij milites in Gallia 6.6.4
ἀρδάνιον quid apud Græcos 31.8.6
Ardeatum & Aricinorum contentio 47.3.5
Ardens perpetuò lucerna Romæ in æde S. Petri à Polonicis præbita 6.2.12
Ardentia perpetuò loca 36.19.8
Area, in quam cadit ſtillicidium, præſumitur eſſe proprietatis domus 4.9.5. & 6
per Areas diſtributa loca fundandis ciuitatibus deſignata, vbi ædificia fierent 4.7.7
Arelatenſis prouincia exempta à iure regaliorum 17.8.18
Arelatenſibus ob quid remiſſa tributa à Theodorico rege 3.8.21
in Arena depugnantes qui erant infames 48.16.3
Arenæ fodiendæ ſeruitus, quando prædialis, & quando perſonalis 4.20.1
Areopagitici ſenatus iudicia 47.26.4
Areopagitis viarum cura erat publicarum 1.2.5
Areopagus de quibus iudicabat 47.5.2
Areſti parlamenti retractatio à quo, & quomodo impetretur 50.1.40
Areſtorum executiones & acceſſoria, in curia tractantur quæ dedit 47.27.19
Aretia Hebraicè dicta Noachi vxor 15.17.7
Aretia Noachi vxor 15.39.9
Argentariæ menſæ & argentarij vbi Romæ, & de fraudibus eorum 22.9.11
Argentoractenſis ſedes epiſcopalis à Dagoberto rege inſtituta 15.12.4
Argentoratenſis tractus 19.18.5
Argentum quãdo pro numis ſignatum Romę 36.2.3
Argentum accuratè defecatum. 12. denariorũ dictum 36.2.10
Argenti in ære, quæ æſtimatio 36.2.12
Argilæ naues deos putabant & conſulebant 50.8.21
Argiui à Lacedæmoniis victi quam legẽ condiderint 16.1.24
Argiui vrbem Mycęnam cœperunt 14.3.6. & 16
Argumentum quid 48.9.1
ἀργυράσπις 49.8.7
Argyrus Cæſar quod tributum ſuſtulerit 22.10.4
Arialius Aſſyriorum rex 7. adauxit muliebres delicias 9.19.12
Aribertus. 26. rex Langobardorum 16.1.23
Aricini cum Ardeatibus contendunt 47.3.5
Ariobarzanes ceſſionem regni Capadociæ in fauorem filij facit 6.14.21.

Ario

Ariobarzanes filius Darij 45.3.15
Ariolationem & alia paganica obſeruans, quibus puniatur pœnis 34.18.6
Ariolus, & is eſt, qui nocet artibus malis 34.5.11
Arioli qui, & prohibitio eorum 34.3.9
ab Aris qui olim arcebantur 16.3.6
Ariſtæi anima vagabunda 34.20.5
Ariſtagora Corinthia Demetrij filij alterius Demetrij Phalerei amica 10.1.14
Ariſteas 41 4.3
Ariſtides pauper bonus 47.10.17
Ariſtio à Sylla occiſus 33.21.9
Ariſto cur filium Demaratum, vt nothum abdicauerit 9.26.22
Ariſtocratia, optimatum regnum 18 2.5
Ariſtocratiæ ſimilis viri & vxoris ſocietas 11.3.1
Ariſtodemus ſolus ſaluus ex 300. qui contra Perſas occubuerunt 31.8.4
Ariſtogitonis & Harmodij quę immunitas, & quando ceſſaret 2.28.4
Ariſtonici lex de certo pretio 25 13.2
Ariſtonici lex de vendendis rebus 36.30.13
Ariſtotelis ſecta ex Alexandria per Antoninum Caracallam ſublata 1.8.3
Ariſtoteli & Ariſtotelicis philoſophis inimicus Caracallus 18.7.8
Ariſtoteli quæ ætas legitima nuptiarum 9.7.3
Arithmetica de numeris agit 34.1.5
Arithmetica proportio in pœnis non ſeruatur 30.5 2
Arithmetici qui 18.8.1
Aritobiſaces & Mitræus cur occiſi à Cyro 47.14.8
Arius 6. Babyloniæ rex 18.2.19
Arma capiens occidendi cauſa, tenetur de homicidio ab alio ſecum commiſſo 36.20.15
Arma in bello amittere vel alienare, militi capitale. 19.5.2. eorum cura impoſita militibus. eod. & 3.4.5
Arma deferre, & habere priuatis prohibitum. eo. 8
Arma in foro iuditiali deferre, capitale 36.25.36
Arma lex temperat & regit 19.2.10
Arma obligari nequeunt 23.9.11
Arma quæ liceat impunè habere. 36.26.1. & 4. nō ferenda in concionibus, nec in palatio. eod. nume. 5
Arma adempta quibus, non fidebat Dionyſius 36.26.8
Armorum & armatorum appellatio quid contineat 36.26.2
Armorum & bellorum poteſtas penes ſolum principem 36.26.4
Arma Turcis ſubminiſtrare prohibitum 17.9.13
Armorum delatio clericis vetita 30.11.18
Armorum poteſtas ſoli principi commiſſa 35.1.5. & 6
Armorum ſumma cura Romanis, & bellorum cupido 3.7.8
Armorum vſus ab alio quàm à principe concedi non poteſt 48.16.9
Armis imperia iuſta quæſita quædam 18.2.2
Armis offendendi & defendendi artem Romæ P. Rutilius conſul inſtituit 39.5.18
Armatos incedere prohibuit Franciſcus 1. rex Gallorum 39.11.2
Armatos incedere per vias, pœnis edictíſque regum prohibitum 36.26.6
Armenia prima & ſecunda 19.18.5
Armenia, quæ tributa Romanis penderet 3.5.6
Armenij auriculas denotabant in nuptiis firmādis 9.5 44
Armeniorum de ſucceſſione filiarum lex emendata 45 4.3
Armillæ datæ vxori quando reſtituantur 9.25.20
Armoricus princeps quod guidagium exigeret 3.3.7
Armoſtæ qui magiſtratus dicti 15.2.5
Arnæ perpetui coloni 18.23.9
Arnulphus canonicos regulares auſpicatus 15 23 19
S. Arnulphus Metenſis epiſcopus 6.8.9
Arnuphis philoſophus magus 34.13 2
Arnutius inceſtuoſus à filia necatus 37.6.10
Arphazat rex filiis Iſrael & aliis pueris, cur annonam ſingulis diebus conſtituerit 6.3 9
Arrha ſponſaliorum in ſymbolum futuri matrimonij, & ad probationem fidei datæ 8.7.1
Arrha in ſponſalibus vt plerumque annulus, & in aliis eod 3
Arrhæ datio quid efficiat in contractu emptionis 25 17.1
Arrhæ & pignoris differentia 8.7.2
Arrhæ quomodo duplicandæ & quando, diſſentientibus à nuptiis ſponſis eod. 12
Arrhæ vt dictæ 8.8.1
Arrharum nomine aliud quàm annulus 8.7.11
Arrharum ſponſalitiarum, & ſponſalitiæ largitatis differentia 8.7.13
Arriani ſedem Romanam confeſſi ſunt, eam matrem appellantes 15 3.4
Arrianos Cæſares Carolus Magnus ab imperio & ſede amouit 18 2 2
Arriereſiefz an hominium debeant 6.15.11
Arrius Antonius, Pius dictus, adoptatus ab Adriano 10.7.17
Arrij mors qualis 33.8.21
Arrogandi per populum forma 10.6.10
Arrogandi cauſas conſiliū Pontificum diſpiciebat eod. 11
Arrogari nec arrogare poteſt fœmina, adoptari tamen: non ante adoptare poteſt iure Romano, aliter apud alios eod. 21
Arrogatio quomodo fit, & facta authoritate principis, & rogatione populi. Vnde autem dicta 10 6.9
Arrogatio impuberis, curatoris eius aſſenſum deſiderat eod. 14
Arrogatio & adoptio transferunt in poteſtatem adoptantis adoptatum & ſuos 10.6.24
Arrogato quare in bonis propriis arrogator non ſubſtituit pupillariter 42.18.3
Arrogatis filiis in quantum ſubſtitui poſſit 42.22.3
Ars eſt, celare artem 21.3.13
Arſaces Parthos ſubegit 6.4.6

Arſaces vltimus tex Aſſyriorum 18.1.14
Arſacidæ proditores, & pœna 36.15.16
Arſacidæ quid 35.5.2
Arſinoë ciuitas vbi 15.6.3
Artaxerxes cuſtodes ſuorum ſaltuũ habebat 3.16.2
Artaxerxes iubet Arbacem deſertorem, pro pœna capitali humeris meretricem publicè deferre 10.2.23
Artaxerxes, Ochus cognominatus 33.16.11
Artaxerxis regis Perſarum celebre iudicium 32.16.8
in Artaxerxem coniurantium pœna 35.1.13
Artis alterius cũ homine, vel alterius generis ne liceret matrimonia inire, Indorum lege cauebatur 9.13.5
Artem aliquam apud Vtopienſes qui addiſcere vellet, dabatur in adoptionẽ eius familiæ, qui artem apperitam exerceret 10.6.18
Artes à dæmone inuentæ, aruſpicina, augurium, aſtrologia, necromantia, &c. 34.21.4
Artes Magicæ, cur artes dicantur 34.3.1
Artes plures exercere non licebat Indis, niſi philoſophis 9.13.5
Artes pro dolo & faude 34.3.1
Arthemiſia in funere Mauſoli, propoſuit præmiũ melius laudantibus eum 39.5.8
Artemiſia Cariæ regina, Rhodios vicit 6.12.7
Arrenij & Antiochi regis formæ ſimiles 36.6.17
Artinij Pythonaclis filij damnatio 35.5.14
Artifices bubulci 18.24.4
inter artifices magna differentia 21.18.7. & lib. 26.2.17
Artifices viles tanquam ſerui, à iudicando remouentur 47.11.19
Artifices qui gaudent immunitate perſonalium, munerum 18.20.10
Artificum, & eiuſdem quoque artis differentia 18.21.2
Artificum plurium nomenclatura. eod.7
Artificum profana collegia 15.32.3
Artificum proprij iudices 47.36.17
Artificium quid. 18.21.1. à profeſſione artis quid differat. eod.3. ab officio item. eod.4
Artificium auget æſtimationem ſerui 18.21.6
ſecundum Artificium diuiſio perſonarum in iure 18.5.5
Arturus Britannicus Britanniæ dux 6.8.15
Aruales ſacerdotes 16.8.29
Aruerna vrbs depopulata Theodorico rege 33.16.16
Aruſpices vt ſagæ impoſtores, pelli debent 34.14.11. & 12
Aryandes Ægypti prætor, memoriæ ſui conſeruãdæ auidus. 36.2.32. pecunia eius argentea, & ſupplicium. eod.
As quid 42.34.1
As quid, & in quot vncias vel partes diuiditur 42.3.32
Aſaf cuſtos ſaltuum regis Artaxerxis 3.16.2
Aſcalon, vrbs Paleſtinæ 33.16.4
Aſcendentes an in feudis filiorum deſcendentiũ inteſtatorum ſuccedant 45.10.6
Aſcendentes deſcendentibus quando & quomodo in feudo ſuccedant 6.13.8
Aſcendentes & deſcendentes qui 9.9.14
Aſcendentium, deſcendentium, & collateralium ſtemmatum diuiſionis typus 9.9.20
Aſcendentium quæ ſit hodie in deſcendentium ſucceſsione lex poſita 45.9.9
Aſcendentiũ ſucceſſio quomodo recipiat diſtinctionem ex bonis paternis vel maternis 45.9.11
Aſcendentium de deſcendentibus ſucceſſio prætermiſſa à quibuſdam legiſlatoribus 45.9.2
Aſcendentibus inteſtatorum deſcendentium cur deferantur ſucceſſiones 45.10.1. & ſeq.
Aſcidæ dicti Parthorum reges 18.2.11
Aſinius Gallus deformis 35.1.32
Aſini caput 80. argenteis venditum 31.23.5
de Aſino Luciani, & Apulei 34.2.3
Aſinorum congreſſum tunc equæ admittunt, ſi iubæ raſæ eis fuerint 9.3.29
Aſmodeus dæmon necans maritos Sarræ 34.22.5
Aſpectu quomodo fiat probatio 48.10.1
Aſpides non niſi cum compari & ſocia fœmina conueniunt 9.2.14
Aſſaiſini qui 35.5.2
Aſſapi milites apud Turcas qui 6.11.13
Aſſaſini homicidæ qui, & pœna 36.15.16
Aſſes tres lege Romanorum veteri mulieres nubentes ad virum deferebant 9.5.29
Aſſectati pudicitiam alterius, quid, & pœna eius 36.12.7
Aſſertor deſideratus interdum ab eo qui reuocabatur in ſeruitutem 14.6.3
Aſſeſſores quare municipalibus dantur magiſtratibus 47.10.12
Aſſeurement formel quomodo fiat 48.4.16
Aſſiduitas in delictis conſideranda 33.12.13
Aſſiſes, quid in Gallia 47.33.14
Aſſiſij in eccleſia qui 15.23.11. & lib. 17.3.18
Aſſopus curſor eximius 17.12.6
Aſſuerus Perſarum rex vxorem Vaſti repudiauit quòd eius dicto audiens non fuiſſet 9.15.24
Aſſuerus Vaſtim reginam cur reiecerit, & in eius locum Heſter ſubrogauerit 11.4.6
Aſſyrij per ſortes iudicabant 34.5.7
Aſſyriorum monarchia per luxuriam collapſa 18.1.14
Aſſyriorum reges non omnibus viſi 47.29.4
de Aſſyriorum regno coloniæ tranſlatæ in Samariam 31.20.1
apud Aſſyrios adoptandi antiquiſſimus fuit mos 10.6.29
Aſtaroth, idoli templum 17.5.18
Aſterites lapis philtrum habet amoris 34.12.7
Aſthazna prouincia 19.18.5
Aſtragalomantia, diuinatio 34.3.5
L'aſtrapade. 48.12.30
Aſtrologia quæ tractet 34.1.5
Aſtronomia, quæ diuinatio 34.3.5
Aſtulphus Langobardorum rex inimicus eccleſiæ 6.20.13
Aſtyanactes Hectoris filius ab Vlyſſe in præceps datus 31.19.1

Ἀστυνόμοι apud Græcos viarum munus decretum 3.13.4
Aſylum quid 33.21.3
ab Aſylo abſtrahentis vi confugientem, quæ pœna ex vtroque iure eod.4.& 9
Aſyli ius quibus tantùm templis ethnicorum conceſſum 33.21.8.& 9
Aſylum, templum miſericordiæ qui primi conſtituerunt 33.21.10
Aſyli loco, ſtatuæ Cæſarum 33. 21. 11. Princeps ipſe eod. 12. Cardinales eod. Signa in caſtris eod. 13. Sacerdos deferens ſacroſanctam Euchariſtiam eod.14
Aſylo eccleſiarum nõ gaudent alieni à religione, ſerui olim & adſcriptitij coloni, adulteri, homicidæ, proditores, prehenſi ob cauſas ciuiles, rei tributorum publicorum, ſacrilegi, eccleſiarum effractores, effractores carcerum damnati à iudice, perſequuti vt comprehendantur 33.22.1.& 2.
Aſyla in Gallia, Alemania, Langobardia etiam eccleſiarum meritò ſublata 33.22.3
Aſylorum in violatione quæ conſideranda 33.21.1
Aſylorum eccleſiaſticorum violatio ad maieſtatis diuinæ crimen pertinet eod.2
Aſylorum abuſus 33.21.8.& 9
Aſylorum immunitas quibus non proficit 33.22.1.
Aternia lex de molcta 31.3.9
Atræ bilis inſaniæ ſpecies quomodo generentur 13.5.8
Athalaricus rex Gotthorũ annonæ curam epiſcopis iniunxit 15.12.35
Athalaricus rex Gotthorum 18.3.7
Athalaricus rex Gotthis bigamiam prohibuit. 9.2.15
Athalarici edictum de magis puniendis 34 14.3
Athalia à populo occiditur iuſſu Ioiadæ 6.20.4
Athalia interfecta iuſſu Ioiadæ 15.1 14
Athamantis ſtultiſſimus furor 13.5.18
Athanagoras Cynicus philoſophus virgis quare cæſus 36.30.7
Athenienſes cremabant corpora, Thucididis tempore 33.23.27
Athenienſes cum Mytilenæis contendunt 20.4.1
Athenienſes decem Imperatores, quòd militum corpora inſepulta reliquiſſent, capitali iudicio condemnarunt 214.8
Athenienſes decimati à Sylla 31.27.4
Athenienſes famem patiuntur ob vrſam Dianæ occiſam 31.23.4
Athenienſes lotione purgabant execrandos 2.4.7
Athenienſes ſuos imperatores, ob mortuos non ſepultos, condemnant 19.12.3
Athenienſes tantùm qui eſſent ex lege Periclis 9.13.4
Athenienſes victi ab Ageſilao 33.21.2
Athenienſibus aliquando tantùm ſucceſsio legitima 44.2.24
Athenienſibus lex erat, vt proximis nuberẽt mulieres 9.11.12
apud Athẽienſes in vterinis tantùm fratribus germanis nuptiæ vetitæ, non in aliis 9.11. 11
apud Athenienſes iudicia diſtincta per tribunalia 47.5.2
apud Athenienſes philoſophis quid tractare prohibitum 34.12.17
apud Athenienſes rei perpetua oratione ſe non defendebant 32.24.8
Athenienſes ſcortis ſimiles dixit Iſocrates 25.15.8
apud Athenienſes vſque ad hordei modium contrahebant mulieres 21.5.9
ab Athenienſibus meretrices infamia damnatæ 10.2.31
Athenis prætores Tyranni effecti vt puniti 6.20.4
Athenis viduæ ignem perpetuum ſeruarunt 15.39.10
Athladis rex. 12. Babyloniæ 18.2.19
Athlantes ab animalium carnibus abſtinebant 15.15.12
Athletæ qui 39.5.3
Atomos, aliudve corpus ſitne natura indiuiduum 5.3.3
Atrei & Thieſtes fratrum inimicitia 32. 16.2
Atrox iniuria vnde iudicanda 38.3.3
Attariotæ ab Inſula ob ramas pulſi 31.13.2
Attentata contra appellationem quando reuocẽtur. 50.2.45. idque duplici via. eod.46
Attentantium in præiudicium appellationis, pœna 50.2.49
Atteſtationes falſas faciens, lege Cornelia de falſis tenetur 36.4.7
Attici tempore belli Peloponeſia. vectigalia & decimas exigebant 2.20.2
Attiliani tutores qui 12.13.13
Attilius Calatinus Fidei templum conſecrauit 21 2.8
Attilius Regulus fidem Pœnis datam ſeruat 21.2.9
Attilia ſeu Attinia lex 40.1.7
Attinia lex 20.3.7
Attinia lex de vſucapione rerum furtiuarum prohibita 37.1.27
Attinium plebiſcitum 47.25.12
Atys Manis filius Lydiorum rex 39.4.9
Auaritia, radix peſsima ſimoniæ, & aliorum 33.13.5
Auaritia turbauit dominia rerum, & poſſeſsionẽ 20.1.3
Audiancier quid, & eius munus 47.29.25
Audientia vnde dicta 47.9.3
Auditor cameræ apoſtolicæ 15.42.7
Auditores Rotæ qui, & quot numero, & munus 15.42.13
Auditores Rotæ, primi & ſecundi gradus. eod.14
Auditores ſacri palatij qui ſummi pontif. 15.29.14
Auditores Rotæ qui, & quot eod.15
Auditorium iuriſconſultorum quid 18.11.3
Auditoriũ rerũ gratiæ, & rerum iuſtitiæ 15.42.17
Auditus læſi variæ ſpecies 47.9.5
d. Audomari oppidum inuadentes Normani excæcantur 33.16.20
Auenio pars Galliæ, & Auenionenſibus ius regnicolatus conceſſum 42.8.25
Aueroſtes rex 21. 2 19.7

Auerſione nauem conducere, quid 29.9.6
Aufidianus filiam conſtupratam necauit cum lenone 36.11.12
Augeri communiter accidit obligationibus, & quibus augeantur 21.10.1.& 2. eod.c.15.7.
Augmentum integrum debetur dotis, ſi dos fuerit ſoluta, non aliter 9. 23.6. eius lucrum & dotis quando fiat. eod.8. dota non ſoluta, num debeatur augmentum eod.7
Augmentum ſeu ὑπόβολον pro dote datum vxoribus & pro eo à Græcis data dimidia pars dotis apud Hellines tiens 8.7.31
de Augmento ſeu incremento dotis 8.7.31
Augures lituo vtebantur 15.12.40
Augurium mutationis imperij Perſarum in Græcos 47.14.7
Auguria vnde ſumebantur 34.3 8. Auguriorum & auſpiciorum ſpecies, & collegium 34.3.7
de Auguſta iudicium d. Chriſoſtomi 26 2.10
d. Auguſtinus aſcitus coadiutor à Valerio epiſcopo Hipponenſi 15.25.3
Auguſtus Cæſar cur proprium locum in theatro maritis diſtinxerit 9.6.38
Auguſtus de ſtatu filij Tectij poſt mortem patris non paſſus eſt queri 10.3.6
Auguſtus imperium ſæpè deponere voluit 6.20.8
Auguſtus curſores publicos inſtituit 17.12.9
Auguſti menſe beneficia vacantia quibus debeantur 17.6.44
Auguſti imperatoris iudicium pro poſſeſſoribus rerum de quibus contentio orta 20.4.1
Auguſti liberalitas in Mathemathicos & alios 18.8.1
Auguſti ſalutis cauſa oblationes à Ro. factæ 3.6.3
Auguſti vnde 18.2.12
ſub Auguſto & Claudio coſſ. interdictũ mulieribus, ne pro viris intercederent 24.3.25
Auidius Caſſius quod genus combuſtionis adinuenerit 31.15.4
Auium domeſticarum & venantium furta, quomodo punita 37.5.12
Auiũ ſermonẽ qui intelligere ſe profitentur 34.6.5
Auibus exponi pro pœna 31.20.1
Auiola, & Panſa coſſ. 25.11.2
Auitus Cæſar Hieroclem aurigam pro marito accepit 9.2.5
Auiti Cæſa viria, & mors 18.1.9
Aulæ domeſtici, qui 6.8.20. Aulæ conſiliarij, qui item eod.15
Aulicæ muſicæ 37.14.4
Aulici iudices 47.36.11
Aulicorum vendentium gratiam principum, quã ſe habere mentiuntur, pœna 39.15.18
Au. Sempronius Atracinus interiæ Romanorũ 36.29.4
Aulus Vitellius obuios quoſlibet milites caligatos oſculabatur 8.8.14
Aulus Vitellius circumuentus à militibus 47.14.6.
Auli Vitellij cognomina 36.4.4
Aureæ monetæ quare æs argentúmque mixtum 36.2.11
Aureliacenſe concilium habitum ſub Clodoueo 15 38.12
Aureliæ regnum ſublatum 18.2.2
Aurelianus Cæſar noluit vxorem veſte ſerica vti 9.19.25
Aurelianus Cæſar delatores proſecutus 32.4 9
Aurelius Fuluius pater Antonini Pij 18.2.12
Au. Hoſtilij Mancini ædilis notatio 38.3.8
ab Aureliano leges de militum diſciplina præſcriptæ 19.10.5
Aurelio Scauro in L. Flaccum non data nominis deferendi poteſtas 32.18.3
Auriculæ furibus pro paruis furtis abſciſſæ 37.2 11. & 18.
Aurichalchi numi Indorum 36.2.6
Aureorum anulorum ius quale 14.9.2
Aureorum priſcorum ſolidorum valor, & mutatio 36.2.15
Aurifodinæ ſeu aurariæ ad quos pertineant 3 10.6
Auris fibula perforabatur Hebræis, qui à ſeruitute liberabantur 31.35.3
Auris perforata ſubula ſerui, erat ſignum perpetuæ ſeruitutis voluntariæ 14.6.15
Aurem tangere, quare teſtimonij cauſa & quibus ſolitum 48.2.23
Aurium amputatio pro quibus 31.16.9
Auribus arreptis cur pueri olim deoſcularentur 8.8.17
Aurum luſtrale à quibus ſuſciperetur, & quomodo, & nomina ipſorum officiorum Gallicis explicata 3.7.6
Aurum luſtrale, & Coronarium quid inter ſe differant 3.7.5
Aurum negotiatorium luſtrale exactum ex lucro mercatum: aliquando remiſſum poſteà ab Alexan. Seuero 3.8.26
Aurum quando primùm in numis ſignatum 36.2.3
Auro & argento æs vel ſtannum miſcuiſſe, capitale 36.2.8
Auri in argento, quæ æſtimatio 36.2.12
Auro qualem vim ineſſe exiſtimaret Philippus Macedo 3.2.2
Auro veſtes intexere qui prohibuerint 9.19.29.& penſio talis veſtibus impoſita: permiſſæ tamen auratæ veſtes nuptiis, prohibitæ quotidiano vſui 9.19 32
Auro olim apud Romanos quantum poſſidere liceret 22.2.13
Auſtraſia vnde dicta 6.9 12
Auſtraſiæ regnum olim in ducatum conuerſum 6.7.15
Auth. ex cauſa, de libe. præter c. explicatio 42. 22.31
Authen. licet, de natural. libe. non obſeruatur in Gallia 45.11.12
Authen. omnes peregrini, in Gallia locum non habet 45.16.7
Authen. res quæ, c. Commun. de lega. explicatio 42.29.23
Authen. Sed quæ nihil, de pact. conuen. an ſit abrogata 45.14.10.& 11
Auth. Si verò, de iudic. c. abrogata 49.3.22
Authenticum, & authentica ſcriptura quid 48. 14.4
Author inquilinorum Athenis, quid 45.5.8

Author pupillorum & minorum filiorumfami.& vxorum quis end.9
Author primus & ſecundus in emptione 25.22.8
Author quis 24 3.15
Authorem in emptionibus nominare, quid 49.5.10.
Authoritas quid. 49.5.9. quid in vſucapionibus eod.10.
Authoritas tutoris in quibus negotiis pupillorum non exigatur, & in quibus exigatur. 12.2.7. & debet eſſe præſentis & intelligentis tutoris eod.8.
Authoritas & conſenſus tutoris duo ſunt, quæ ſeparari poſſunt 12.2.9
Authoritas ſenatus, poteſtas populi 47.25.24. & 25
Authoritatis ius, quid 40.1.2.& 7
Authoritatem præbere, quid ſit 12 2.5
Authoritate propria fructus colligere poteſt vſufructuarius, non qui habet tantùm emptionem fructuum pendentium 4.3.15
Authoritate propria ſuam rem alio poſſidente & inuito non licet accipere 44.5.26
Auus, auia, & ſuperiores quomodo ſuccedant deſcendentibus 45.9.10
Auus & auia, cum patre ſimul admittuntur io tutela nepotis 3 6.4
Auxiliares oblationes à quibus rectè peti poſſint 12 10.8
Auxitanenſis prouincia exempta à iure regaliorum 17.8.18
Axinomantia, quæ diuinatio 34.3 5
Azi filius Bani epiſcopus Leuitarum in Hieruſalem 15.12.1
Azimus panis 2.6.5
de pane Azimo Euchariſtiæ 2.6.5

B

BAal prophetæ interfecti iuſſu Eliæ 15.1.14
Babelis turris 17.6.39
Babyla martyr à Numeriano Cæſare occiſus 2.12.1
in Babylonem tranſlati Hebræi per tranſmigrationem 31.6.15
Babylonij ſupra Iſraelitas 18.2.2
Bacchalarij qui ſint 6.11.16
Bacchalaureatus, licentiaturæ vel doctoratus cauſa filij impenſa, num imputentur in legitimam 44.5.45
Bacchanales quales conuentus 34.20.10
Bacchanalia ſenatus Roma pepulit 34.6.7
Bacchardus à monte Morentij eccleſiarum fundus inuaſit 2.28.2
Bacchus ex fœmore Iouis genitus 8.1.19
Baculus & annulus inueſtitura epiſcoporum. 15.12.10.& 38. baculi loco præteritur Epiſcopo apud Vtopienſes cereus, & quare eod.39 colus in iudicio quod habet ſymbolum 47 24.10
Baculus paſtoralis pedum, ſymbolum dignitatis 6.4.14
Baculus paſtoralis, & quid ſignificet, quidque eius loco deferatur apud Vtopienſes 15.12.38
Baculus ſeu baſtula quomodo delatus in iudiciis Germaniæ 47.24.6
Bagage, impedimenta in bello non ducenda 19.12.5.
Bagoa eunuchus Artaxerxem necat 33.16.11
Baianus magus peritiſſimus 34.16 5
Baiazet Turcarum rex Zizimum fratem pellit 33.21.16.
Baillas quid vocant milites Hieroſolymitani 47.26 9.
Bailler larreſt 22.6 10
Bailler les eſtriuieres 31.11. 6
Bailly vnde dicitur, & bailliana 47.33.5
Bailliana vnde dicitur 47.33.5
Baillinus palatij Lutetiæ iuriſdictio in mercatores 47.37.5.
Bala Iſaaco concubina fuit 10.1.8
Balaam impius prophetizauit 18.6.5
Balaam magus 34 9 11
Balaami in exprobrationem anima loquitur 2.12.5
Balabethena prouincia 19.18.5
Balduinus ferreus abducens vxorem Iudiham filiam Caroli Calui regis, communione fidelium concilio Epiſcoporum priuatus eſt 9.3.25
Balduino regnante anno 1118. Templarij inſtituti 15.33.6
Baliſtariorum magiſter 47.29.10
Balleatium inſularum princeps, regulus tantùm hodie dicetur 6.7.6
Balnei calidi ſuffocatio, in ſupplicium 36.24.17
Balneo calido necata Fauſta 36.7.9
Balnea parieti num liceat admouere 4.7.13
Balnea publica, priuata. 18.26.6. num prohibenda vel neceſſaria eod.7
Balneorum extruendorum leges 18.22.7
Balnearij fures extra ordinem puniendi 37.13.3
Balneatores viliores hiſtrionibus 18.26.6
Baluchas Hiſpani minutas arenas auri vocant 3.10.16
Balſamum verum vt dignoſceret Galenus, in Iudæam nauigauit 31.6.3
Ban & arriereban vnde, & quid in Gallia 6.6.8
Banaias occidit A loman 31.38.3
Banchatij beneficiorum diem & horam, quibus curſores proficiſcuntur impetratori beneficia, ſcribunt 17.12.8
Banchatij ſeu menſatij ſolum vertentes, non vtuntur beneficio quinquennalis dilationis, vel ceſſionis 22.7.6
Banchatotario ceſsió debiti pro parte facta num repeti poſsit eo facto dimiſſo 22.13.2
de la Banda militum ordo Hiſpaniæ 15.35.10
Bannarium piſtrinum 6.19.11
Bannaria flumina, quæ videlicet donata vaſſallis 3.14.3
Bannaria molendina 3.4.6
Bannum quid 3.15.5
Bannum & heribannum quid vocemus in Gallia. 6.19.11. feuda franca à banno libera eod. 12
Banni, quid in nuptiis 19.5.10

Banno vel cruce prohibiti conſeotur ingreſſus paſcuorum 3.15.5
Banna ſub pœoa *de la bart*, quid 47.21.15
Banniſſement, quid 31.6.17
Bannitus quando teſtari poſſit 42.8.16
Bannito nnn confertur beneficium, & tantùm relegatione poſſeſſo beoeficio non priuatur 17 6.52
Bannitum ſuſcipientis pœoa 37.15.3
Banniti quando à quoliber, & vbi occidi poterant 31.6.18
Banniti ad tempus ſi carcere detineantur, imputant illud tempus exilio 31.6.19
Banquariorum vſuræ ſceleſtiſſimæ 22.3.47
Banquefalliti Italis qui 22.9.11
Banqueroterij à ceſſione bonorum reiecti, & puniti 22.9.10.11.12
Faire banqueroute 22.7.6
Baphia Romani imperij 18.26.5
Baptiſmatis regeneratione, filij Dei dicimur 10.55
Baptiſmatis ſacramentalis differentia ab aliis baptiſmis D. Ioannis, & aliorum, & de ſpeciebus baptiſmi 2.4.2
Baptiſmus ianua ſacrameotorum aliorum, & quid & efficacia eius 2.4.1
Baptiſmus iterari oon poteſt, & de pœna rebaptizaorium 2.4 15
Baptiſmus D. Ioannis in pœnitentiam 31.8.6
Baptiſmi figura quæ præceſſerit 16.5.5.
Baptiſmi io ſortilegiis abuſus vindicatus 34.15.9
Baptiſmi aquæ forma 2.4 3
Baptiſmi aquæ vis per formam verborum & ſpiritusancto 2.4.5.8.9
Baptiſmi ſacramentum quare potius in regeneratione, aquam, quàm aliam materiam babet, & de figuris legis præcedentibus baptiſmum 2.4.6
Baptiſmi adultorum ſolemoia, & tempora 2.4.17
Baptiſmi finis, & efficacia eod. nu.19
Baptiſmi ratione inter quos ooptiæ prohibitæ 9.11.18
Baptiſmo aqua quæ interueoire debeat 2.4.4
in Baptiſmo quæ perſonæ conſideraodæ ſunt 2.4.11
Baptiſmo adhibitæ ceremooiæ, & de earum antiquitate 2 4.10
per Baptiſmum contrahitur cognatio ſpiritualis. 9.9.10. & per hoc ſacramentum renaſcitur homo ad vitam æternam eod.
Baptiſmo peccata omnia eluuntur 31.8.6
à Baptiſmo ad matrimooium ratio, pro indiſſolubili copula per adulterium 9.16.3
in Baptiſmo, & oleo chriſmatis exorciſmi adhibiti 16.5.17
Baptizari deſiderant Turcæ à ſacerdotibus Chriſtianis, ob corporis ſalutem 2.4.14
Baptizari in eccleſia propria quare debent parochiaoi 15.24.9
Baptizatus in areoa 2.4.12
de Baptizato puero à pueris 2.4 13
Baptizatis infantibus comas detondent Moſcouitæ 16.1.30
Baptizandi pueri 2.4.16
Barba in rixa aliquem capere, pœoam habet 38.3.16. ſi euellat crioes, quam eod.17
Barathrum quid 31.33.12
Barba detonſa olim & coma, in ſignum ſeruitutis 16 1.23.
Barba quidam dum baptizaretur aqua euanuit 2.4.9
cum Barbara ne liceret inre matrimonium, Cæſarum lex erat 9.13.6
Barbati prætioſiores Eunuchos quàm alios habebant 7.2.20
Barnabas electus 17.12.28
Baro baronia vt inueſtiatur 6.14.23
Baro habet omnimodam iuriſdictiooem, & ideo habet inſigoia, *Iuſtices à quatre pillers ſans feſt.* eod.3.
Baro debet habere ſub ſua ditione ad minus duas Caſtellanias 6.10 2.
Baro in Germania & Scotia, idē quod vaſſallus regius: & duces boc nomine contineri quoque Blondus ait 6.10.4
Baro Langbardis dicitur magnus Caſtellanus & in Gallia cum omoi iuriſdictiooe valuaſſor magnus, capitaneus regni eod.5
Baro aliis inferior comite dicitur eod.6
Baronem aliis ſupremam dignitatem in beneficiaria cauſa putaot. Et Baronis notationes in nomine 6.10.7
Baronis aliæ nominis declioationes 6.10 8
Baroni quæ neceſſaria, vt comes fieri poſſit 6.9.14
Baroniæ feudum in Gallia cum Caſtellania par, eiúſque iuriſdictionis 6.10.1
Barranes Perſarum rex 31.24.1
Barres ludus, quis & permiſſus 39.4.5
D. Bartholomeus eccleſiam purificat 17.5.18
Baſanus rex Francorum, & ſummus Pontifex Iouis viuus raptus 34.10.5
Baſami ſexti regis Francorum iuſtitia ſingularis etiam in filium 47.14.6
Baſia, pudicorum affectuum ſuot 8.8.4.
Baſilica via, quid 1.2.5
Baſiliſcus cur viſu necet 34.11.9
Baſilinda, ludus qualis 39.4.6
Baſilius buccinator quidam ſeparatur à ſua infideli vxore 9.16.10
Baſilius Magnus Cæſareæ Cappadocum præſul quaodo floruit 15.14.15
Baſilius quidam magus tempore regni Theodorici 34.11.2
Baſſæ iuriſdictionis quæ dicantur 47.21 16
Baſſi qui 6.11.9
Baſtardelle quid 47.42.5
Baſtardi noo poſſunt hæredes à patribus inſtitui directò, vel per obliquum 42.35.6.& 9
Baſtardi non retrahuot vendita iure proximitatis 26.17.9. niſi bona matris eod.10
Baſtardis quando fiſcus ſuccedit 45 11 13
Baſtonades, apud Gallos quid 31.11.7
Bataui Romanis viros & arma miniſtrabant 6.6.6
Batus Dalmatum dux quid de rebellione ſuorum Tyberio Cæſari reſponderit 3.3.11
Bauduinus cancellarius Clotarij 47.18.6

Bauduinus cancellarius 47.29.10
de Beatæ virginis Mariæ ſtatua miraculum 2.12.5
Beglerbegh apud Turcas qui 6.11.11
Begler, Beghi, Baſſi qui 6.51.9
Beguinæ quæ mulieres dictæ 15 23.21
Beguinarum de oſculo error 36.12.20
Belis ſacerdotum technæ à Daniele detectæ 2. 12.2
Belgradum oppidum quando à Turcis captum 15. 34.12
Belitres qui, & quales dicantur Gallis 31.33.20
Bellandi ius, alterius non eſt quàm principis 48. 16.9
Bellum, carnificina, & vindicta ſcelerum 31.22 1
Bellum ex quibus cauſis iuſtum ſit. 19.2.3.7.11.13. quomodo ſolemniter indicebatur eod.
Bellum iniuſtum quinque modis dicitur 6.19.9
Bellum iuſtum quod dicitur 31.22.3 & 5.
Bellum inter Egiſteos & Selimutios, & alios, de finibus agrorum 39.13.2
Belli Illyrici cauſa 38.8.7
Belli neceſſitatis cauſâ res domanij infeudari poſſunt 6.6.26
Belli poteſtas in manu principis 35.1.5
in Bello dominum non adiuuans vaſſallus, feudo priuatur 6.19.7
à Bello per annum immunes vxorem ducentes 8.3.6
Bella & pugnæ vnde oriuntur 19.2.2
Bella ob legatos violatos ſuſcepta 35.4.3.4.& 5
Bella ob quid introducta 31.22.2
Bella, ob res eccleſiæ temerè occupatas 2 28.2
Bella tollunt iura & iudiciorum exercitia 49.6.16
Bellorum ciuilium miſeria 35.6 24
Bellorum leges à iure gentium quare poſitæ aut receptæ 19.2.2
Bellis num perſonæ eccleſiaſticæ intereſſe poſſint 31.22.4
Bellicæ res pertractandæ referuntur Lutetiæ in marmorea menſa 19.18.11
Belochus 10. Aſſyriorum rex cum imperio ſummum Pon. Iouis Beli exercet 15.1.9
Belus Iupiter ab Aſſyriis colebatur 15.1 9
Beli idolum 34.8.3
Benadab rex Syriæ obſidet Samariam 31.23.5
Benedicuntur minimè ſecundæ nuptiæ, & cur 9. 26.2. Sed primæ eod. 9
Benedici intra annum poſt electionem abbates debent 15.13.13
Benedictus Nurcinus Cœnobitarum collegia inſtituit 15.14.15
Benedictus 11. Ponti. max. Philippum regem Gallorum ab excommunicatione abſoluit 15. 38.11
Benedicti, abbates dicuntur 16.1.37
S. Benedicti ordinis monachis quãdo, & vbi prædicare conceſſum 15.15.6
Benedictio per ironiam blaſphemia dicta 33.12.8
Benedictio Dei, cauſa abundantiæ: & contrà, eius ſubſtractio cauſa famis 31.23.3. & 4
Benedictionis paternæ vis 11.5.14. & exempla eod.
Benedictionis vis, & quomodo in nomine Dei Tetragrammâton fieret 33.13.10
Benefaciendum quibus 28.12.3
Beneficium beneficio compenſandum 21.1.4
Beneficium conceſſum à ſummo Pontifice & ordinario, diuerſis, cui debeatur 40.5.4
Beneficium conferens iure deuoluto, antequam deuolutio fiat, nihil agit: ideo & poſt deuolutionem iterum conferre poteſt 17.9.23
Beneficium ſum. Pont. confert, quod deuoluto iure conferri poteſt, per concurſum eod.
Beneficium cum ſimplici tonſura, quale 17.6.7
Beneficium habens vxorem per verba de præſenti ducens, eo priuatur eod. 25. vt & eo priuatur qui non eſt clericus eod. 24
Beneficium conferri non poteſt ex illegitima coniunctione nato 17.6.32
Beneficium paternum filius legitimus, & naturalis immediatè à patre capere non poteſt, mediatè poteſt 17.6.33
Beneficium conferri debet ei, qui idioma loci intelligat eod. 38
Beneficium bannito non confertur eod. 52
Beneficium extinguitur, fundatione eius reprobata. 17.5.9. Num illud remaneat, eccleſiæ parietibus omnino ſubrutis eod. 11. & 13. & ſeq. vſque ad 22
Beneficium diuiſionis tutelæ & curæ quale, & quando detur tutoribus & curatoribus 13.10.13
Beneficium ceſsionis actionis datum contutori eod. 14
Beneficium diuiſionis agenti minori contra tutores obiici nequit ab illis, inter illos quatenus locum habeat 13.10 30
Beneficium habet diſtinctam portionem 17.2.3
Beneficium impropriè dicitur ſine fructibus & reditu eod. 4
Beneficium eccleſiaſticum conſtat officio diuino, & redditibus 17 2.5
Beneficium qui habet in expectatione, non permutat illud eod.
Beneficium omne, etiam minimum, exigit reſidentiam 17.2.12
Beneficium eiurare nemo cogitur eod. 15
Beneficium eccleſiaſticum non datur iure hæreditario proximis 17.2.17
Beneficium litigioſum quod dicatur 17.20.1
Beneficium manuale quomodo à ſuperiori adimi poteſt poſſeſſori: & remedium ſi adimatur ſine cauſa 15.36.3
Beneficium occupatum ab hoſtibus, non amittitur ab eo qui ius habet 33.23.20
Beneficium periuro conferri non poteſt, & collatum adimendum 50.11.5
Beneficium prius vacare debet, quàm detur 17.12. 2. & 12
Beneficium viuentis quando, & quomodo odioſum eod. 2
Beneficium viuentis impetrans per obitum, eo mortuo non poteſt impetrare eod. 11
Beneficium quod pater procurauit dari filio, nec expenſæ pro eo factæ, non imputantur in legitimam filij 44.5.47
Beneficium ſine damno alicuius conferri debet. 46.6

46.6.17.nec inuito eod.18.
Beneficium triennio pacificè poſſeſſum ſequeſtrari non poteſt 23.3.22
Beneficium vacat ipſo iure per mortem 17.19.1
Beneficium vacat facto tantùm, non iure 17.17.4
Beneficium criminoſi quo tempore impetrari poteſt, & renunciari eod.10
Beneficium viuentis impetrans, quomodo puniatur 41.4.5.& 6
Beneficium quando ſimoniacè dicatur poſſeſſum 33.13.18
Beneficium litigioſum, ſi tranſactio facta de eo ſit quæ cenſetur ſimoniaca, tamen non vacat per ſimoniam 33.13.19
de Beneficio valet facta amicabilis compoſitio, etſi non valeat tranſactio 33.13.19
Beneficiorum permutatio cum pacto, niſi fiat ſub beneplacito ſuperioris eſt ſimoniaca 33.13.20
Beneficium pro ſtipendiis debitis conferre, ſimonia eſt 33.13.26
Beneficium conferre proximis, quãdo ſimoniam habet, vel non eod.27
Beneficium per ſimoniam adeptum, impetrari poteſt ante declarationem ſimoniæ 33.13.33.& 34
Beneficium per incapacitatem poſſeſſoris impetrari in Gallia nequit, ante declaratam incapacitatem 33.13.34
Beneficio ſimoniacè prouiſus, etiamſi inſcio ſe ſimonia facta ſit, debet illud eiurare in conſcientia 33.13.35.& nu.40
Beneficij litigioſi concordia, aut non litigioſi permutatio, quomodo fieri debeat 33.13.42
Beneficiorum taxationes curiæ Romanæ, & burſales, regulæ cancellariæ, & annatæ, in Gallia ſublatæ 33.13.44
Beneficij appellatio lata 17.2.1
Beneficij eccleſiaſtici definitio 17.2.2. veri eius beneficij notæ eod.21.
Beneficij fundatio & creatio quid. 17.5.1. reſtitutio item eius quid eod.2
Beneficij impetratio non exigit mutationem vnitæ eccleſiæ eod.6
Beneficij poſſeſſio vt adipiſcenda, & intra quod tempus 17.16.6. & 7. eius in beneficiis vtilitas eod.8
Beneficij poſſeſſionis adeptio quando præcipuè deſideratur 15.12.29
Beneficij in titulum hoſpitalia quando conceſſa 15.28.39
Beneficij ſequeſtratio quid operatur 23.3.14
Beneficia manualia non propriè beneficia, quia amouibilia & regularia 15.36.1. quomodo fiant perpetua 15.36.4
Beneficij nomen quàm latè pateat, & quid in hac finitione feudi 6.2.4
Beneficij nomine non venit penſio 15.27.2
Beneficij poſſeſſio accipitur cum ſimplici ſignatura verificata, in Gallia quomodo 17.15.20
Beneficij ſucceſſor in quantum teneatur pro debitis prædeceſſoris 31.18.19.
Beneficij vacaturi promiſſio, quomodo valeat 41.5.26
de Beneficio, & re ſpirituali tranſigere non licet, ſed componere 28.2.16
Beneficio priuandus, qui illud precibus hæreticorum fuerit adeptus 33.8.3
Beneficia conſiſtorialia quæ 15.4.15
Beneficia canonicè dari debent 17.12.1
Beneficia purè conferri debent, & quid purè, & ſine ſimonia eod.13
Beneficia duobus modis in ſumma acquiruntur, electione, collatione 17.12.17
Beneficia conferunt tantùm clerici, non laici 17.7.1
Beneficia conferre ex priuilegio quomodo laici poſſint, & qui eod.2
Beneficia confert & vicarius loco epiſcopi eod.15
Beneficia cum cura, non niſi presbyteris actu, vel qui intra annum tales fiant conceduntur 17.3.3.& 5.
Beneficia non curata, ſimplicia dicta eod.6
Beneficia regularia & non regularia quæ, & ex præſcriptione talia eod.7
Beneficia regularia regularibus, ſecularia ſecularibus debita eod.& c.6.nu.26
Beneficia duo, vnum in titulum, aliud in commendam habere quis poteſt 17.3.9
Beneficia villæ muratæ, & non muratæ, & quibus villæ muratæ conferri poſſunt eod.11
Beneficia alia eccleſiæ collegiatæ, alia non collegiatæ. eod.13. alia cum dignitate, alia cum perſonatu, alia cum officio, adminiſtratione, præpoſitura eod.16
Beneficia nominata, & innominata, quæ 17.3.18 electiua & non electiua, quæ eod.19. patronata, & non patronata eod.20
Beneficia eccleſiaſtica iure ſucceſsionis hæreditariè non debentur 42.7.4
Beneficia eccleſiaſtica nec emi, nec vẽdi poſſunt, quare 17.2.7
Beneficia cum quibus oneribus dari poſsint eo.8
Beneficia eccleſiaſtica gratis conferenda eod.9
Beneficia perpetuò, non ad tempus poſsidenda dantur. 17.2.15.& quæ in commendam ad tempus dentur eod.16
Beneficia eccleſiaſticis conceduntur, laici interdum eorum capaces eod.19
Beneficia teneri non poſſunt ſine canonica inſtitutione 17.2.20
Beneficia intra ſex menſes ſaltem conferenda, aliter deuoluuntur collationes ad ſuperiorem, &c. 17.9.18.& 23
Beneficia occupata ab hoſtibus an intereant 17.5.10.
Beneficia, & eccleſiæ vt reſtaurentur 17.5.21
Beneficia omnia eleemoſinariæ ſpeciem præ ſe ferunt 15.28.32
Beneficia plura non licet habere ſimul 15.15.20
Beneficia pro titulo 15.26.9
Beneficia quæ dicantur vacare in curia Romana. 17.10.3. de eorum reſeruationibus eod. per totum.
ad Beneficia rependenda, præſertim parentibus, tenemur 11.5.15.& c.6.nu.4
Beneficia tantùm idoneis ſunt conferenda, & qui illi

illi 17.6.4
Beneficia laicis non conferuntur eccleſiaſtica eod.5
Beneficia regularia regularibus ordinis tantùm eius beneficij conferenda 17.6.27
Beneficia quæ vacant certis menſibus, quando graduatis, aut nominatis, vel aliis debeantur 17.6.44
Beneficia villæ muratæ conferri debent graduatis eod.45
ad Beneficia literæ expectatiuæ debent exprimere poſſeſſa beneficia per impetrantem, & qualitatem eorum eod.47
ad Beneficia nominatorum præfertur antiquior, qui eo anno debitè quæ oportet inſinuauerit eod.49
Beneficia conferri quibus non poſſint 17.6.51. & 52
Beneficiorum collatio iure ordinario pertinet ad Epiſcopum diœceſeos. 17.7.5. In eorum collatione cõcurrit Summus pontifex cum ordinariis, & qui potior tempore potior iure eod. 10
Beneficiorum tituli iuris poſitiui, & in arbitrio Summi pontificis ſunt 17.7.12
Beneficiorum collatio ad alios quàm ordinarios pertinet conſuetudine, priuilegio, præſcriptione, eod.17. & interdum ad laicos, & mulieres interdum illa pertinet. eod.18. quomodo ad regem Gallorum pertineat. eod. 19
Beneficiorum concordiæ à ſolo Papa confirmari poſſunt 17.15.26
Beneficiorum decimæ quare nunc non debentur Epiſcopis 15.12.34
Beneficiorum lis de poſſeſſorio aut petitorio 17.20.2
Beneficiorum poſſeſſio & titulus coram iudicibus ſecularibus in Gallia tractatur, contrà iure canonico eod.3.
Beneficiorum eccleſiaſticorum diuiſio in propriè & impropriè beneficia. 17.3.1. propriè beneficia maiora, & minora quæ eod.
Beneficiorum 3. diuiſio, in habentia curam animorum, & non habentia eod.2.
Beneficiorum num prius de collatione, quàm vocatione dicendum 17.6.1. in collatione eorum quæ conſideranda eod.2
Beneficiorum optio quomodo obſeruanda 17.16.2
Beneficiorum origo 17.5.1. quot modis extinguãtur & reſtituantur eod. 3. & 54. quare extingui poſſint eod. illa intereunt vnione eod.5. vnio autem eorum quid eod. & tripliciter fit eod. 6
Beneficiorum tranſmutatio quæ, & quatenus permiſſa 17.5.22
Beneficiorum pluralitas prohibita, & promiſſio & antequam vacent 17.9.13
Beneficiorum reſeruationes in Gallia ſublatæ 17.17.2. de eorum renunciatione, & permutatione eod. c. per totum.
Beneficiorum vacantiæ annales conceſſæ reuocatæ 15.38.15
Beneficiis quando filius delinquentis patris priuatur 44.5.53
Beneficiaria in cauſa, contumacia non adimit ſuperiori nouam inquiſitionem 48.3.13
Beneficiarius de fructibus beneficij teſtatur in Gallia 17.3.18
Beneficiarius eccleſiaſticus, an teſtari poſsit de fructibus perceptis ex beneficiis per eum poſſeſsis 42.7.2. num dicatur vſuarius vel vſufructuarius eod.
Beneficiarius qualificatus quis 17.6.22
Beneficiarij verè non ſunt commendatarij 15.38.1
Beneficiarij, ſintné ſacerdotiorum vſuarij 43.8
Beneficiatis hominium & iuramentum fidelitatis quando teneantur præſtare, & intra quod tempus 6.15.10
Beneficiatum mortuum celare non licet, & quod de eo ſtatuatur 17.12.10
Beneficiatorum quale eſt officium diuinum iniunctum 17.2.50. de eorum reſidentia in loco beneficij eod.12.
Beneficiandorum mores quales eſſe debeant. 17.6.9. & 21. quæ ſcientia requiratur, eod. 50. ætas quæ legitima eod. 11. eog. in ætati diſpenſatur à ſum. Pont. ex cauſa eod. 17.
Beneficiandorum ætas in non curatis beneficiis quæ requiratur ex antiquo & nouo iure 17.6.20
Beneficiandorum in Gallia qualitates eod. 43
Bennarius furnus quis 18.22.8
Benneretus baronia vt inueſtiatur 6.14.23
Benneretus quis, & quomodo fiat 6.10.9
Berengarij error quando damnatus 17.9.11
Beronices ciuitas in regione Libyea 15.6.3
in Bericho ciuitate miraculum de imagine Chriſti à Iudæis flagellata 1.12.5
D. Bertini templum ſpoliantes Normani excæcantur 33.16.20.
Berytus ciuitas in prouincia Phæniciæ 15.11.4
Bes quid 41.34.1
Beſſes vſuræ quæ 22.3.40
Beſſus patrem occidiſſe quomodo detectus ſit 48.12.12
Beſtiarium obiectio, pœna capitalis, & diuina & ciuilis 31.20.1
Beſtiarum pugna cum hominibus 39.5.30
Beſtiis obiici, pœna 36.31.5
Beſtiis ſubiici qui dicantur 31.20.1
Beſtiis ſubiici parricidas 36.24.5. & 6
Bethel, ciuitas 31.20.1
Bethel vrbs à quo ſic dicta 2.4.20
Bethſabeæ per Dauidem promiſſum, Salomonẽ poſt eum regnaturum 41.6.8
Biarnenſibus ius regnicolatus in Gallia conceſſum 42.8.25
Bias quam opinionem de nauta haberet 22.3.51
Bibendi aſsiduitas maledictionem habet 39.8.7
Bibendo apud quos inueſtitura feudi fiat 6.14.13
Bibentes qui obſeruarent num æquè biberent magiſtratus tres Athænis 39.8.5
Bibere non eſſe inuitandum quemquam, lege dictum 39.8.6
Biblij de innentis nihil tollunt 20.3.2

Bibliothe-

Bibliothecarius num idem fuerit, ac vicecancellarius 15 42.2
Biblis ſe ſuſpendit ob inceſtum cum fratre commiſſum 36.7.14
Bibuli conſulatus cum Iulio Cæſare 47.15.3
Biens de l'eſtoc, quid 26.2.6
Bigamus, & qui viduam duxit, non poteſt promoueri ad ſacros ordines 9.26.11
Bigamus non vtitur priuilegio clerici 9.26.16
Bigamus ad quos ordines promoueri non poteſt 16.10.8
Bigamus cenſetur meretricem ducens, vel cognoſcens ſuam vxorem adulteram eod.
Bigamia in vno matrimonio non eſt 9.2.10
Bigamia ſeuerius vindicata in Lamecho, quàm parricidium Caini 9.2.11
Billon, ſeu *argent de billon*, quid 36.2.10
Bione herba contra maleficia 34.22.17
Bis iudicare de eodem crimine quando liceat 32.12.8. & 32.19.4
Bis peccans, & in crimen recidens, grauius punitur 30.9.2
Bis pro eodem delicto quis non puniendus 32.8.10
Bis nullam veſtem induit Nero 9.19.16
Biſſimus Thoringorum rex 18.1.14
Biſſima Thoringorum regis vxor 18.1.14
Bituricenſis primas 15.10.3
Bituricenſis prouincia 17.8.18
apud Bituricenſes nulla confiſcatio recepta 31.31.13
Biturigum capella ſancta 17.8.19
Biturigum regnum ſublatum 18.2.2
Biturigibus non erant ſerui 14.1.21
Bizantium, noua Roma dicta. 15.5.4. à quo fundata, & vt aliter dicta eod.7
Bizanij decimas imponunt 2.20.2
Blandinæ martyris verba, dum eſſet in tormentis 33 9.6
Blanditiis donata quæ non repetantur 39.9.13
Blanditiis permiſſum ne ſit, prouocare voluntatem vltimam 42.2.6
Blaſphemantem obuium cuique permittit verberare D.Chryſoſtomus 33.12.11
Blaſphemare, & iurare, diuerſa eſſe 33.12.1
Blaſphemi quatenus ira, & dementia, & ebrietate excuſentur à pœna 33.12.13
Blaſphemorum quædam diuinæ animaduerſiones 33 12.7. & 10
in Blaſphemorum caſtigationes, conſtitutiones Caroli 5. Maximiliani, & regum Gallorum 33.12.12
de Blaſphemis vt rectè iudicetur, quæ obſeruanda 33.12 13
Blaſphemia crimen atrociſſimum 33.12.2. Blaſphemia quid, & in quo conſiſtit eod 3. Atrocitas & ſpecies eius, & vindictæ diuinæ eod.4. pœna eod.5. & 6
Blaſphemia per ironiam dicta benedictio 33.12.8
Blaſphemiæ à Iudæis valde exoſæ, & à Deo punitæ eod.9
Blaſphemia prohibita 50.4 3
ob Blaſphemias in Deum prolatas, imago lapidea ſe inclinans 2.12.5
Blitum, herba 31.33.20
Bocchoris legiſlator Ægyptiorum 22.14.4
Boëmundus dux Apuliæ, princeps Antiochiæ factus 15.5.5
Bœotij ſerui ſpontè ſeruituti ſe ſubiecerunt 14.3.9
Bohemis vſus Euchariſtiæ ſub vtraque ſpecie indultus 2.6.6
apud Bohemos meretricum vectigal non exigi 10.2.27
Boiarones apud Moſcouitas, nobiles dicuntur 15.12.37
Boioarij qui, & de ſucceſsione filiarum, eorum lex 45.4 4
Baioariorum de adulteriis lex 36.6.31
Bohemi lupanaria prohibent 3.10.9
Bœotarchia quid 18.1.16. & lib.47.14.14
apud Bœotios quæ de bitorum inopum infamia 22.11 12
Boetius & Symmachus ſocer occiſi à Theodorico 48.12.13
Baioariorum leges latæ à Theodorico rege Francorum 6.1.5
Boleſlaus rex Polonorum equitibus Polonis ſatrapias diſtribuit 6.6.6
Bombardica tormenta hodie pro pœna 31.18.2
Boncilchar Amylcaris filius cruci affixus 31.17.3
Bonus & à mali ſuſpicione alienus eſſe debet 46.3.22
Bonus quandiu quilibet præſumatur 41.5.22
Bonus vir num quis ſit, difficile habet iudicium 50.1.10
Bona fides, aliud contractuum fundamentum 21.2.5
Bona fides quo tempore in emptione eſſe debet 25.2.2
Bona gratia per occaſionem rationabilem diuortium olim fiebat 9.15 16 & 19
Bonæ fidei & ſtricti iuris rationes 21.8.18
Bonæ fidei poſſeſſor quis dicatur 40.8.2
Bona fides poſſeſſoris, vel malæ, à quo probanda 40.8.2
Bona fides, num in omni tempore præſcriptionis interuenire debeat 40.8.4. & 5
Bonæ fidei poſſeſſoris & vſufructuarij differentia in fructibus colligendis & pendentibus 4 3.7
Bona aliorum in auferentes, maledictio Dei 4.24.11
Bona confiſcata in quibus criminibus quærantur dominis iuriſdictionalibus, & quando ſoli Regi 3.17.4
Bona & facultates honores gerentibus requiruntur 18.13.7
Bona coronæ vnita, quæ 31.31.4
Bona immobilia quare manus mortuæ non poſſideant ſine gratia 15.38.6
Bona malefacta, mala ſunt 34.18.5
Bona obſidis loco rempublicam gerentibus 19.3.4

Bona pauperum ſunt 9.18.8
Bona vendi & præſcribi, infamia dominos afficit quare 41.1.9
Bonorum poſſeſſio ad cauſam teſtati & inteſtati pertinet 43.1.1
Bonorum poſſeſſio quid 43.2.1
Bonorum poſſeſſio, & poſſeſſio bonorum differunt eod.2
Bonorum poſſeſſio pluribus ex cauſis defertur 43.2.3. Diuiſio, ex teſtamẽto, ab inteſtato, ordinaria, extraordinaria, vtilis, neceſſaria & eod.4.5.&6
Bonorũ poſſeſsio edictalis & decretalis quæ eo.6
Bonorum poſſeſsiones 3. quæ non tribuunt ius in proprietate quæ 43.2.5
Bonorum poſſeſsio, & hæreditas de hisdem rebus ſunt 43.2.7
Bonorum poſſeſsio à prætore inducta eod.8
Bonorum poſſeſsionem petendi formulæ 43.2.9
Bonorum poſſeſsio abijt ab vſu in Gallia eod.
Bonorum poſſeſsionis petendæ tempora ſuorum & extraneorum 43.2.10
Bonorum poſſeſsio quibus detur eod.13
Bonorum poſſeſsionis finis, conſequi quæ hæres iure ciuili conſequitur 43.2.14
Bonorum poſſeſsionis deferendæ rationes eod.15
Bonorum poſſeſsio in quibus hodie caſibus dicitur neceſſaria 43.2.16
Bonorum póſſeſsio ſecundum tabulas quid 43.3.2. quotuplex eod.3. ex quibus tabulis detur eo.4. Secundũ tabulas quomodo dicatur eod.5. quibus detur eod.6. quibus non, eod.7. Effectus petitionis, eod.8. In quibus etiam hodie hæc bonorum poſſeſsio neceſſaria ſit eod,
Bonorum poſſeſsio ſecundũ tabulas potior, quàm contra tabulas 43.4.1
Bonorum poſſeſsio contra tabu. quæ dicatur 43.4.3. quotuplex, eod.4. de quibus ſit, & quibus deferatur, & quo ordine eod,
Bonorum poſſeſsio contra tabulas matris non poterat dari 43.4.5
Bonorum poſſeſsio contra tab. quare dabatur ſuis eod.
Bonorum poſſeſsionis petendi formulæ diuerſæ eod.6
Bonorum poſſeſsio contra tabulas quibus competat 43.4.7
Bonorum poſſeſsionis datæ liberis contra tabulas patris, & datæ patronis contra tabulas liberti, differentiæ 43.4.13. & differentiæ bonorum poſſeſsionis contra tabulas patroni, & liberorum eod.15
Bonorũ poſſeſsio contra tabulas filij emancipati, quando non debeatur parentibus 43.4.14
Bonorum poſſeſsio contra tabulas, pater petere poterat intra annum 43.4.16. euanuit eod.
Bonorum poſſeſsionis contra tabulas effectus eo.17
Bonorũ poſſeſsio ab inteſtato quadruplex 43.5.1
Bonorum diſtributionis, dationis in ſolutum, & ceſsionis differentiæ 22.11.2
Bonorum incrementa, vel à natura, vel hominis ope, natura latenter, & apertè 20.7.1
Bonorum poſſeſſor quando dictus hæres 41.1.13
Bonorum poſſeſſores in praxi non nominantur, Sed hæredes dicuntur 43.4.5
Bonorum poſſeſsio intra quod tempus peti debet 40.5.17
Bonorum poſſeſsione agnita, tollitur ſubſtitutio vulgaris 42.16.12
Bonorum poſſeſsione, rupto teſtamento, conſeruantur tabulæ pupillares 42.20 9
Bonorum proſcriptionis cauſæ quædam 3.20.3
Bonis cui interdictum, quando & quomodo adit hæreditatem 46.4.11
Bonis viuentium & mortuorũ datur curator, quando, & quare 13.8.5
Bonis controuerſis curator authore iudice, & conſenſu contendentium datur eod.2
Bonis captorum ab hoſtibus curatores dati eod.3
Bonifacius 3. non fuit primus Summus pontifex ordinatus, vt quidam putant 15.3.11
Bonifacius 8. pro regno Siciliæ decimas impoſuit 2.20.7
Bonifacius 8. Sum. pontif. S. Ludouicum in numerum ſanctorum retulit 15.38.10
contra Bonifacium 1. ſchiſma Eulalij 15.3.15
Bononia habet ius ſuccedendi alienigenis in ea morientibus non factis ciuibus 3.12.9
Bos pecunia Athenienſiũ, quę boue ſignata 36.2.20
Bouis corpori viui incluſi, in pœnam 36 9.7
Bouem ſub lingua habere, prouerbium 36.2.20
Boues, quibus fundus colitur, in vicino prædio paſcere, ſeruitus ruſtica 4.20.4
Bouum tergora militibus in ſtipendia data 19.7.2
Botanomantia, diuinatio 34.3.5
βυλαὶ dux Athenienſium 47.26.4
Bourreau Gallis, vnde ducenda dictio 31.38.2
Bourse des marchantz 47.37.7
Brabantinis ius regnicolatus in Gallia conceſſum 42.8.25
Brachæ & Tzangæ ſub pœna exilij & confiſcationis bonorum ab Arcadio in vrbe 9.19.19
Braccharenſe conſilium, ad tollendam ſuperſtitionem Priſcillianæ hæreſeos 15.15.9
Brachmanes Indorum ſapientes à carnibus abſtinebant 15.15.12
Brachium aut tibiam alicui rumpens, qua pœna plectitur 38.3.16
Branibaricariorum præfectus, ſiue argentariorũ, & aliorum 6.8.22
Branecæ qui 39.5.3
Bremenſem epiſcopatum Carolus Magnus fundauit 15.12.4
Brennus ſacrilegus ſibi manus intulit 33 16.11
Brephotropbos, & brephotrophum quid, & cura infantium 15.28.4
Breue ſummi pontif. quid, & quomodo differat à ſignatura 17.15.13
Breui quæ expediuntur eod.15
Breuia apoſtolica quæ, & quare ita dicta 15.41.10
per Breuia, eligendi formula 17.12.34
Breuiaria, dicti libri rationum ſeu nominum 22.3.29
Breuiculum quid 3.3.7

Breuiloquia num ſit ſubſtitutio 42.27.2
Breuiloquæ ſubſtitutionis formulæ eod. 13. vide reciprocam
Brigandi qui 37.9.8
Briſeis Achilli tanquam vxor ab Agamemnone erepta, vnde odium implacabile inter eos 10.1.8
in Britannia alienigenæ ſacerdotia non habent 17.6.42
Britannici tractus 19.18.5
Britanniæ nautæ quiuis in die pro victu contenti 29.11.4
Britannorum primogenitus ſolus ſuccedit, excluſis aliis 45.3.16
Britannis concubitus promiſcuus 9.2.19
Britannis quot vxores eſſent 9.2.23
Brit j purgatio vulgaris 48.15.9
Britones non habent liberos in poteſtate ſecundũ Baldum 42.22.23
Brixia deleta ab Henricho Bononia 4.5.15
Brixiæ adultera morte afficitur 36.6.28
Brugenſes à vectigali tritici impoſito ſe vi liberãt, & tributi inuentores exilio puniunt 3.10.13
Bruggtau j vox vnde 6.8.5
Brunechildis 35.2.9
Bruta, & res inanimatæ cur aliquando punitæ 31.2.12
Brutij deſciſcentes à Romanis qua pœna damnati 47.40.16
Brutij populi, ob defectionem à Romanis, qua pœna affecti 31.27.9
Brutus furorem & inſaniam ſimulauit 13.5.26
Bruti & Caij Craſſi edictum quale 32.17.2
Bubulcus quis, & eius lex 18.24.4
Bucellatus panis, bis coctus dictus per annonam militibus diſtributus 14.10.18
Buffones, Italis hiſtriones 39.5.29
Bufo babtizatut 34.15.9
Buleras quos dixerit Plinius 18.13.2
Bulgari Romanos incantationibus vicerunt 34.10.2
Bulgarorum legiſlator quis 32.4.11
Bulla quid, & vnde tranſcribatur 17.15.21
Bullarum expediendarum neceſſitas 17.15.18
Bullæ integræ, & non integræ in reſcriptis Summi pontificis ratio 15.3.25
Bullarum expeditionem plus prodeſſe epiſcopo ad beneficia conferenda, quàm adeptionem poſſeſſionis 15.12.29
Burdegalenſe parlamentum 47.27.11
Burdigalæ filiifa. ſine conſenſu parentum nubunt poſt 20. annum 9.3.15
Burdegalæ habitantes, ſtatim regnicolæ fiunt ſine codicillis 42.8.25
Burdigalæ rebellio in magiſtratus regios à Marenenſibus facta 3.10.3
Burdegalæ ſeorſum filius habitans à patre, per annum, liberatur ab eius poteſtate 11.10.11
Burdegalenſi in prouincia ius regaliorum habet rex 17.8.18
Burgenſes qui dicti 23.3.13
Burgundiæ ordo equeſtris Velleris aurei, quando inſtitutus militum 15.5.13
Burgundiæ regnum olim, in ducatum conuerſum 6.7.11. & ſeq.
Burgundiæ regnum ſublatum 18.2.2
in Burgundia ignobiles feudis ſuccedunt 6.13.9
Burgundionum dux vectigalium immunitatem prædicat 3 3.11
Burgundiorum lex de ſucceſſione monialium 45.2.7
Burgundiorum de ſucceſſione filiorum lex 45.4.5
Burrienus prætor 23.6.2
Byzantij propter cauponias, malè audierunt 39.7.3
Byzantiorum lege vſuræ prohibitæ 22.3.15
Byzantinis ruſticis capitatio olim impoſita 3.5.12
Byzes Megarenſium claſsis princeps 25.5.7

C

CAbades regno à Perſis priuatus, quòd legem ſanxiſſet, vt vxores eſſent communes 9.2.30
Cabalam non legebant Hebræi, niſi quadragenarij 33.9.7
Cabillonenſis comes captus à dæmone, quod eccleſiaſtica bona vſurpaſſet 2.28.3
Cabillonenſis comes viuus à dæmone raptus ob ſacrilegia 33.16.20
Cadauer elatum conſpuiſſe, capitale 33.25.24
Cadauera mortuorum cur terreant ſolitarios 35.23.16
Cadauera punitorum quando ſepulturæ concedantur 32.29.1
Cadauera punitorum quare inſepulta relinquantur 31.14.8
Cadauera punitorum relicta inſepulta quare 31.27.10
Caduceatores, & eorum munus 19.2.4
Cadurcenſis Senarchus de interdicto retinendæ ſine codicillis cognoſcit, & in hoc caſu ſaiſinæ & nouitatis literas ſui ſigilli concedit 21.9.13
Caducenſis ſeneſchallus 17.20.5
Caducæ hæreditates qualiter in fiſcum delatæ 3.12.4
Cadurcenſis epiſcopus & comes, eſt in pariagio cum rege 5.4.2
Cadurci ex conſuetudine & ſtatuto municipali maritus lucratur dotem præmoriente vxore 9.23.2
Cadurci, qualis dignitas ſit cancellarij Academiæ 15.19.1
Cadurcorum conſulum quæ iuriſdictio 18.16.3
Cædæ carceres qui 31.33.11
Cæcus cum duobus teſtibus, diſponit inter liberos 42.8.21
Cæcus in quo feudo ſuccedit 6.13.7
Cælibatus lex quomodo intelligenda 3.19.2. ſublata eius pœna poſteà eod.3
Cælius mons Romæ 17.9.10
Cæſar cur pontificatum Lepidi recuſauerit 17.2.15
Cæſar & Pompeius ea quo tempore bellum ciuile inierunt, præfectus vrbis non præfuit feriis celebrandis vt anteà, ſed alius 2.16.12

Cæſaris

Cæſaris domeſtici,& amici comites dicti 6.8.2
Cæſaris lege vſuræ prohibitæ 22.3.15
Cæſaris natalem diem qui non celebrarent, puniebantur 2.16.7
Cæſaris procurator quis dictus 31.31.3
Cæſaris rerum qui curatores 13.14.2
Cæſares, deſignati imperatores poſt mortem patris,dicti 18.2.20
Cæſares dicti Romann.Imperatores 18.2.10
Cæſares Philippi vrbs 2.12.5
Cæſares rumores per delatores colligebant 34.8.2
Cæſaribus qui epiſcopi reſtiterunt 15.1.12
Cæſarondum nunc à Turcis dicta Conſtantinopolis ciuitas 15.5.10
Cæſaribus cura de viis publicis reficiendis erat 1.2.5
Cæſariani qui 47.40.2
Cæleſtis iniuria,duplex 36.25.3
Cæpe & allia pro diis Ægyptiis 50.8 27
Cæſo Quintius 24.3 14
in Cæſonis Quintij cauſa, pecuniis ſatiſdatum 31.33.4
à Cæſonia vxore, Caligula medicamento porionatus 34.12.6
Caia Afrania cauſidica impudica 32.13.2
Caia honeſta matrona & optima lanifica 9.5.4
C.Aphraniæ impudicitia & temeritas 49.6.22
Caiæ nomen in nuptiis peragendis cur 9.5.4
Cain agricola 18.13.1
Cain cur occiderit Abelem 42.4.17
Cain de indulgentia deſperauit 2.8.9
Cain & Abel offerunt primitias 2.19.1
Cain & Abel ſacrificia offerunt 16.8.22
Cain occidit fratrem 32.16.2
Cain primus profugus 31.6 11
Cain reprobatus 41.7.24
Cainum occidi Deus vetuit 31.3.18
C.Aquilius prætor quas formulas de dolo malo coërcendo introduxerit 21.13.8
C.Caligula adorandum pedem aut manum porrexit ſenatoribus 8.8.13
C.Caligula hæredipeta 41.4.4 &lib.42.35.2
Caius.Caligula pro litibus quid præſtandum voluerit 23.3.7
C.Caligula lupanaria in palatio poſuit,& vectigal accepit 10.2.11
C.& T.Grachi fratres 47.23.3
C.Fabritius Licinius cenſor 47.16.14
C.Furius Creſennius cur é ſeruitute liberatus 34.11.12
Caius imperator crudeliſſimus 35.5.5
C.Iulius cenſor 47.16.22
C.Licinius Tribunuſple. 25.11.4
C.Lutorius Priſcus poëta 41.4.2
C.Matius fugitiuos in Sicilia trucidat 2.12.5
C.Marius primus capite cenſos milites ſcripſit 19.3.4
C.Martius Rutilius ex plebe primus dictator 47.17.14
C.Plautius ex plebe Magiſterequitum primus 47.17.14
C.Plinius 23.11.8
Caius Plinius proconſul 31.6.18
C.Publius adoleſcens malè habitus à fœnetatore 22.6.6
C.Scantimius Capitoli.ob puerum de ſtrupo ſolicitatum punitus 34.12.13
C.Soſſius præfectus Ciliciæ Antigonum regē cruci alligauit 31.17.3
C.Sulpitius Gallus repudiauit vxorem, quòd eam capite aperto foris verſatam cognouerat 9.15.25
C.Sulpitius Gallus vxorem cur dimiſerit 9.1.6
Caius Tectius infans à patre exhæredatus, per Auguſtum in bona paterna reſciſſo teſtamento immiſſus 10.3.6
Caius Vatienus cur magnos digitos ſibi abſciderit
C.Veterius à Romanis quare damnatus 38.3.26
Caius Viſellius Varro 21.5.14
Caij Aquilij iudicium in cauſa Caij Viſellij Varronis 21.5.14
Caij Caligulæ Cæſi vitium 18.1.8
C.Lutorij poëtæ mors 38.6.6
C.Sempro.Gracchi lex, de capite ciuium Romanorum 31.11.14
Caiphas prophetizauit 18.6.5
Calabra curia 22.3.30
Calabriæ baphij procurator 18.26.5
Calaſyries qui dicti apud Ægyptios 6.3.10
de Calatrana nobilium militum ordo Hiſpaniæ a quo inſtitutus,& finis 25.35.7. & 10
Calcularij 37.14.7
Calculator,calculus quid 18.8.2
Calculi error retractari poteſt vſque ad 20.annos 29.4.2
Calculi error quo tempore præſcribatur 28.2.29
Calendæ Ianuarij non colendæ 2.16.28
Canlendæ quare primi dies menſium dicuntur 22.3.30
Calendarum Ianuarij ominationes 34.3.24
Calendarum dies 2.16.15
Calendarium quid: & quare 22.3.29
Calendarij mercatorum fidem faciunt 24.13.4
Calendarij repub.curator 13.12.5
Caligula certamina literaria, & alia inſtituit annua 39.5.7
Caligula amatorio poculo in furorem verſus 34.12.6
Caligula erga duos equites Romanos confiſcatione vſus 31.31.5
Caligula exegit votum pro ſua ſalute promiſſum 24.10.14
Caligula gladiatorem præcipitare facit 31.19.1
Caligula iurabat per nomen Druſillæ 50.8.27. & ſeq.
Caligula matrem ſuam Auguſtam & Auguſti ſacerdotem fecit 17.7.26
Caligula notatus,ex alea lucrum accipiens 39.3.8
Caligula reos quoſdam ſecare voluit 31.25.1
Caligula ſtrenas ineunte anno recipit 2.16.19
Caligulæ crudelitas ſumma 31.20.1. & 31.23.5
Calingæ mulieres in India, quinquennes concipiunt 9.7.8

Caliſthenes Olynthius morbo pediculari interiit 31.25.2
Calixtus 2. Burgundus Sum. ponti. 17.9.11
Callicrates Achæus quid conqueſtus fuerit coram legatis Romanorum 32.8.1
Calliditas, in animo 21.13.4
Calliſtratus iuriſconſultus 18.11.5
Calor concoquit 9.7.6
Calphurnius Piſo præfectus vrbis Romæ 44.2.23
Calphurnius Saluianus Sextum Marium reum poſtulauit 32.19.6
Calphurnia cauſidica impudica 32.13.2
Calphurnia lex de ambitus pœna 36.29.26
Calpurnius Lanarius 25.21.9
Caluiſiana actio quæ 14.8.12
Calumnia quid 48.7.2. eius accuſatio etiam competit finito iudicio eod.12
Calumnia excuſatur per vnum teſtem probante accuſatore 48.13.7
Calumniæ pœna, & ſubmiſſi accuſatores & ſubmittentes tenentur; & qui accuſantes ea non teneantur 32.20.3
Calumniæ modus, laudare 32.20.3
Calumniam accuſatoris mens facit vel excuſat eod.4
Calumniæ iudicium in ſententia abſolutionis rei fit, vel reſeruatur faciendum eod.10
Calumniæ ſuſpicio reiicit accuſatorem 32.12.6
de Calumnia ſi non iurat actor, remiſſa cenſetur nunciatio 4.31.10
de Calumnia iurare nolens, amittit litem 4.31.10
Calumniari quid 32.20.2. Calumniari etiam videntur, in aliis quàm criminibus non probantes, ſed pœna calumniatoris criminali non plectuntur eod.5
Calumniari quando apertè quis dicatur 32.7.8. & quæ à calumnia excuſare poſſunt eod.
Calumniantibus quare pœna imponitur 32.20.6. & 11. Calumniantium extraordinaria pœna eod.7
Calumniatores citò & ſeuerè puniendi 32.20.9
Calumniatorum diuerſarum nationum diuerſæ pœnæ 32.20.13. & 14
Calx quid & ex quibus fiat 4.20.3
Calcis eoquendæ ſeruitus, quando prædialis, & quando perſonalis 4.20.1
Calcis fornacis ædificandæ lex 18.22.7
Cambij & allodij differentia 6.1.12
Cambyſes 41.7.5
Cambyſes rex Perſarum, de iudice corrupto quale ſupplicium ſumpſerit 31.24.2
Cambyſes primogenitus 45.5.5
Cambyſes ſororum amore captus, & quod reſponſum hac de re à iudicibus acceperit 9.11.10
Cambyſæ filij Cyri ſepulchrum apud quos 6.3.10
Cambyſis de Siſamne iudice corrupto, iudicium 36.18.13
Camelarij 18.20.1
Camelaſia 18.20.1
Cameleon 34.11.11
Cameleon pro tempore colores mutat 21.5.4
Camera apoſtolica de mercatoribus Romæ quomodo cognoſcat 47.37.9
Camera apoſtolica, & eius officiarij 15.42.8
de Camera & cauea feudum quid 6.3.8. & 10. annona talis feudi quando petatur eod.
Cameracenſis diœceſis exempta à iure regaliorũ 17.8.18
Camerarij Romæ dignitas, & poteſtas 15.42.6
Camerarinrum principis præfectus, ſeu comes rei priuatæ quis, & cura 6.8.17
Camerinam mouere quid eſt 28.3.3
Camilla Volſcorum regina 6.12.7
Camillus cenſor 47.16.12
Camillus & Poſthumius authores cœlibarus 3.19.1
Camillus lapidatus 35.6.6
Camillus palàm plebem arguit 32.10.2
Campanæ nondinæ priuilegiatæ 42.8.25
Campanæ benedicuntur, & vnguntur 24.4.20
Campanæ officia 48.2.10
Campani petunt ciues Romanos ſibi vxores ducere licere 9.13.6
Campaniæ ducatus quando diademati voitus 6.6.28
Campano bello peracto à Romanis, militibus quæ iugera aſſignata 6.6.5
Campſores 22.9.11
Cancellariæ cur ſingulis parlamentis coniunctæ 47.29.23
Cancellarius cur non dicatur præpoſitus cancellariæ apoſtolicæ, ſed vicecancellarius 15.42.8
Cancellarius Galliæ non rectè dicitur præfectus prætorio 47.18.5
Cancellarius præſidet conſilio magno 47.28.5
Cancellarius Franciæ cur ita dictus 47.29.2. & 6. à quibus, & ex quibus electus eod.7. poteſtas, & officium eod.8. & 9. & 16. munera eod. adiuuæ eod.17.18. & ſeq.
Cancellarius magnus quæ reſcripta per ſe ſubſcribat 47.29.27
Cancellarius ſecundum locum poſt præpoſitum tenet Tholoſæ in eccleſia S. Stephani 15.18.6. & c.19. nu.1. eius dignitas 15.19.1. & 3
Cancellarius factus magiſter ſcholarum eod.2
Cancellarij ſcribi dicti 47.29.1. Eorum in Gallia varia nomina eod.10
Cancellarij fuerunt imperatoribus 47.29.14. regibus Anglicis, & à quo tempore eod.15
Cancellaria quos codicillos veniales concedere poteſt 47.29.26. Eam qui ingredi non debeant eod.
Cancellariatus officium quis fecatur inſtitui ſſe 47.29.10. eius inſignia eod.11. ſimiles cancellario eod.12.13. & ſeq.
Cancellata inſtrumenta in quantum probant 48.7.14.19. ruſum ingroſſari nequeant eo.
Cancellatio quid operetur 21.18.39
Candacis regis Eunuchus edoctus à D. Philippo 7.2.16
Candaules à Gyge occiſus 18.1.5
Candidati magiſtratuum qui, & vnde 36.29.5
ex Candidatis is prælatus, cui maior numerus liberorum

berorum eſſet 9.6.38
Candidatis petentibus Magiſtratus, alba veſtimẽta interdicta 36.29.9
Canis cur in cruce ſuſpenſus apud Romanos 31.17.3
Canis deieratio 50.8.22
Canem cuſtodem occidens fur, vt puniatur 37.14.3
Canẽ ſuper humeros ferre, grauiſſima pœna Vuormatiæ 31.37.5
Canes detexerunt homicidas dominorum 48.12.20
Canes in fame in Flandria necati 47.31.12
Canes furca ſuſpenſi 31.2.12
Canes Romæ cur ſuſpenſi 19.11.4
Canum pro furto diſtinctio & pœna apud Salices 37.5.9
Canobicum oſtium Nili in Ægypto dictum 33.21.9
Canon exactus ob veſtem militarem 19.7.1
Canon quid 3.5.1. idémque quod domanium eod. canon an reſcripto principis minui poſſit, ſine eius certa ſcientia eod.
Canonis iuris erãt annonæ à prouincialibus præſtitæ, cõſiſtentis in frumento, larido, lino oleo, & ſimilibus 3.5.6
Canonis præſtationes leges accipiunt à conuentione vel conſtitutione prima, & diuerſa agrorum impoſita à Romanis præſtatione 3.5.7
Canonia quid 15.23.12
Canonia in herbis & ad effectum, qui, & quod nõ percipiant fructus eod.14
Canonicæ ſeculares moniales nubunt apud Germanos 15.17.9
Canonicæ ſeculares mulieres 15.23.20
Canonicatus diu nõ poteſt eſſe ſine præbenda 17.2.4
Canonicus ad effectum, & in herba quis, nec propriè canonicus niſi ad effectum 17.2.4
Canonici iure epiſcopum eius eccleſiæ eligunt, & qua forma 15.12.19
Canonici quando ex monachis facti, & qui primi 15.23.19
Canonici qui non ſunt ſubdiaconi, non habent vocem in capitulo 15.23.13
Canonici clerici primi gradus honorabiliores alus beneficiatis eod.16
Canonici quare ita dicti eod.17
Canonici harmonici Pythagorici qui eod.
Canonici abſentes ſtudiorum cauſa, quid ex præbendis percipiant 15.23.25
Canonici nuper recepti habent æqualem partem in fructibus menſæ cum antiquis eod. 27
Canonicorum alij regulares, alij ſeculares, & regulares qui 15.23.18
Canonici regulares poſſunt eſſe illegitimi 16.10.17
Canonicis ætas quæ requiratur 17.6.19
Cantabri mariti dotes vxoribus dabant 9.18.10
Canthatides non licet paſſim vendere, vel emere 36.18.2
Cantharus ex pillulis fimi ſeipſum gignit 8.1.21
Cantiani Angli ob onera & tributa ad arma plebem vocant, & regem obſedunt 3.3.11
Cantor, lector, pſaltes idem 16.4.2
Cantor primicerius, & eius munus 15.22.1
Cantorum feſtum quod 2.16.10
Cantuarenſis in Anglia primas 15.10.3
Cantuarenſis archieſpiſcopus legatus Summi põtif. in Anglia 15.4.17
Capella, & capellania vnde dicuntur 15.29.1. earum differentia eod.2
Capellæ ſeculariſatæ & prophanæ eod.5
Capellæ Sanctæ vbi dictæ 17.8.19
Capellanus vnde dictus 15.29.1
Capellani dicti ſacerdotes eod.12
Capellani titulo tenus 15.29.16
Capellanorum papæ qualitas, & varij ordines eo.13
Capellani Pontificis, qui nunc dicantur 15.42.14
Capellania vnde dicta 15.29.1. à capella quid differat eod.2
Capellania duplex, & cum plebe, & ſine plebe eod.6
Capellania ſecularis quæ 15.29.21
Capitarij lex 18.24.3
Caprarum furtum vt punitum 37.5.11
Capricorni nota in numiſmate Auguſti 36.2.22
Caprinis pellibus altaria olim tegebantur 15.29.2
Caphyenſes cur pueros quoſdam lapidibus obruerint 30.5.7
Capillum vouebant virgines 16.1.27. adoptio per eius inciſionem eod.26
Capilli adoptati per adoptantem detondebantur in adoptione ex more Langobardorum 10.6.28
Capillos motuò detondebant, Theutones coniuges in nuptiis firmandis 9.1.43
Capillos ſubmittere, reorum mos Romæ 39.11.22
Capi an poſſit pro repreſſaliis qui vectigalia ſoluit 3.3.7
Capitalis pœna Perſis quæ 10.2.23
Capitalis truncatio quare mortalis 31.16.4
Capitale dictum, vectigal perſonale ſeu tributum 3.5.10. & quibus tale impoſitum eod. & 11
Capitale, quæ ſors dicta 18.24.2
Capitalis rei damnatus quis intelligatur 30.11.11
Capitalia crimina, & non capitalia, quæ dicantur 30.11.11
Capitulum ſede vacante beneficia vacantia non confert, præſentatos tamen inſtituit 17.4.24
Capituli tractatus quando requiratur 25.8.2. & 9
Capitaneus quid 6.7.7
Capitatio tranſmigrantium in alienas colonias, quæ 3.5.12
Capitatio virorum & mulierum, diuerſæ præſtationis pro diuerſitate locorum eod.

Capitatio animalium eod.
à Capitatione Romana plebs exempta 35.12
Capitatio iudex, & eius in non deferendo appellationi ſuperbia & pœna 50.2.18
Capitonis piſcis cibus qualis, & huic ſimilis factus dæmon 34.11.16
Capitolium reſtituitur à Veſpaſiano 17.5.20
Capitulum in commendam dat beneficia, ſede vacante ad tempus 17.15.37
Capitulum quando poteſt vel non poteſt eſſe in iudicio ſine conſenſu ſui prælati 49.2.13
in Capitolio anſeres & canes nutriti 31.17.3
Capitulum ſede vacante iure deuoluto confert 17.9.44
Capitulum ſede vacante non confert beneficia collationis epiſcopalis, præſentatos tamen inſtituit communis etiam collationes cum epiſcopo confert beneficia, & permutationes admittit 17.7.6
Capitulum ſede vacante quando electos confirmet 17.13.2
Capitolinus iudex Senator Romæ 47.36.17
Capitolini qui Tholoſæ 47.15.4
Caponis volatus primogenitorum 45.3.2
Capſarij quomodo in balneis de veſtimentis perditis tenentur 37.13.5
Captus ab hoſtibus nec iure militari diſponit 42.6.13
Captam redimere vxorem num teneatur maritus 9.20.6
Capti ab hoſtibus quando non potuerunt, & non poſſunt teſtari 42.8.7
Capti inter Chriſtianos in bello Chriſtiani, ſerui non fiunt, quamuis retineantur pro redemptione 14.3.17
Capti tantùm ab hoſtibus, non à prædonibus, vel in ſeditionibus fiebant ſerui eod.18
Capta ab hoſtibus immobilia & mobilia, quorum ſunt 20.4.5
Capta in elementis, capientibus cedunt 1.7.3
Captorum bonis ab hoſtibus, cur curatores dentur 13.8.3
Captos occidere licet, ſed humanius actum, vitã conſeruando eiſdem 11.1.6
Captiuum non redimens, an ei poſſit ſuccedere 46.9.4
Captiuum patrem ni filius redimat, exhæredari poteſt 44.5.32
Captiui hæredes in genere inſtitui poſſunt 42.35.4
Captiuorum redemptio, & piæ cauſæ permittunt eccleſiaſticarum rerum alienationem 25.8.7
Captatoriæ diſpoſitiones teſtamentariæ, ſine effectu 41.4.13
Captatoriæ vltimæ voluntates reprobatæ 42.2.4
Captatoriæ voluntates quæ improbatæ 39.9.12
Captiuitatis cauſa res eccleſiaſticæ, & ſubiectæ reſtitutioni alienari poſſunt 42.19.23
Captiuitate vt dirimatur matrimonium 9.15.6
Captiuitate ſerui fiunt, quare, & qui ſic facti 14.3.16
Capparonia veſtalis ſe ſuſpendit 56.7.3
Caput mortui Hopploſinij loquutum, & detexit homicidam 56.20.8
Caput mortui locutum & accuſauit homicidam 48.12.14
Caput, præcipua pars in ſepultura 31.27.10
Capitis amputatio, pœna eſt 31.16.1
Capitis minutione tutoris tutella finitur 12.15.3
Capitis minutio quid, & quotuplex, quidúe maxima, media, & minima eod.4
Capitis minutio pupilli etiam minima ſoluit tutelam eod.5
Cipitis pœna, quæ & quomodo differat à capitali 56.24.4
Capitis quæ minutio vſumfructum perimat 4.5.9
Capitis vulnera quando ſint mortifera 38.3.21
Capite aperto foris verſatam vxorem quod vidiſſet C. Sulpitius Gallus, eam dimiſit 9.1.6.
Capite aperto quòd foris verſata fuiſſet vxor C. Sulpitij Galli, ab eo repudiata fuit 9.15.25
Capite cenſi ciues qui, & quando militare licuit illis 19.3.4
à Capite membra diſcedere, monſtro ſimile eſt 15.3.8
Capite nudato Flamines incedere, nefas habebarur apud Romanos 15.12 40
Capite qui plectuntur 31.16.2
Caratium quid apud aurifices 56.2.10
Carbonianum edictum quale, & de quo detur 43.4.10.& 11
Carcerari poteſt diffamatus etiam de crimine ante quiſitionem 31.33.18
Carceratus ob furtum ante ſatisfactionem ciuilẽ non debet liberari 37.1.36
Carceratus vt ſe redimat, quando poteſt vendere bona fideicommiſſo grauata 42.29.25
Carcerato prohibere inferre ſtratum aut victum, pœnam habet 31.33.23
Carcerati qui euadere vel effringere carceres niſi ſunt, qua pœna puniendi 56.25.33.& 37
Carcerati rei ſocij criminum, ſeparandi ſunt 31.33.18
Carcerationis obligatio debitoris num mandari executioni poſſit contra hæredem eius 46.5.11
Carceratos ſoluendi certis temporibus, qualis & vnde pietas 31.33.22
Carcer ad pœnam, cuius iuriſdictionis vel imperij ſit 31.33.21
Carcer vnde dictus 31.33.1
Carcer habet pœnam, quomodo 31.33.5.& 8
Carcer perpetuus iure ciuili in ſeruos permiſſus, non in liberis: contrà, iure pontificio
Carcer perpetuus qualis eſſe debet 31.33.25
Carcer propria natura non ad pœnam, ſed ad cuſtodiam

custodiam, & vinculis 31.33.3.
Carcer ſpecies ſeruitutis eſt .14.3 13.
Carcer ſubterraneus quare, & in Gallia prohibitus 33.9.& 13
Carceris cuſtos capitaliter plectendus, qui cognouerit meretricem ſibi commendatam 36.8.9.& c.9.nu.10.
Carceris cuſtos quomodo puniatur abutens carcerata 36.9.10
Carceris finitio, & mala 31.33.6.
Carceris metus promiſſionem reſcindit 31.33.6.
Carceris perpetui pœna cur inuenta 31.32.1.
Carceris perpetui pœna grauiſſima 31.33.10.
Carceris per populum violatio 35.6.9.
Carceris tempus poſt condemnationem exilij in temporis exilij minutionem computatur. 31.33 7.
Carceris tempus damnatis ad remos vel ad exilium, in tempus, imputatur in diminutionem pœnæ 31.6.19.
Carceri qui non mancipandi 31.33.4.
Carcere fugiens conſilio aduocati ſibi dati, excuſatur à pœna 47.7.12
in Carcere teſtamentum factum an valeat 44.6.5.
Carceres mulierum ſeparari debent à carceribus virorum 31.33.16
Carceres perpetui quibus infligantur 33.8.6
Carceres priuati, & publici 31.33.2
Carcerum cuſtodiæ debitores non cõmittuntur. 31.33.15.
Carcerum ex Platone diuiſio, in detentionem, caſtigationem, ſupplicium 31.33.14
Carcerum mancipatio non infamat 22.11.5.
Carcerum mancipationi quis iure Gallico rectè ſe obligat 31.33.17
Carcerum obligatio pro debito ciuili, odioſa. 46.5.12
Carcerum obligationi debitor an poſſit ſe obſtringere. 22.6.8.9.& 10
Carceribus caſtigationis qui damnentur. 31.33.19
Carceribus eximens debitorem, ad quid teneatur creditori 36.25.28
Carceribus vel cuſtodia reos eripientes, qua pœna puniendi. 36.25.30,& 31
Carcerum cuſtos qua pœna puniatur pro euaſione carceratorum ſeu commiſſorum eod.32.
Carcerum violatio quare capitalis. 36.25.34.
Carceribus mancipare in rebus ciuilibus quando liceat 48.2.12
Carceribus mortis reus vnus liberabatur, tempore Paſchatis, à Iudæis 36.21.11.
Carceribus perpetuis addictus, an poſſit teſtari. 42.8.12
Carceribus quando quis pro ciuilibus & criminalibus negotiis mancipetur 32.25.1
Carceribus ſe obligans, quibus exceptionibus poteſt ſe tueri ne capiatur 22.15-2
Carcerum mancipatio debitorum compendioſa via repetitionis debiti eod.5
Carcerum obligatio quando ceſſionem impedit eod.6
Carceribus vt quis detineatur, quando valuit in pœnam, & quando non, damnatio 31.33.10
Cardienſium ritus in nuptiis firmandis 9.5.47
Cardinalatus num maior patriarchatu 15.4.14
Cardinales vnde dicti 15.4.1. & cur de his potius agatur quàm de patriarchis eod.2.
Cardinales pars corporis, Senatores, fratres, coadiutores ſummi pont. filij primi gradus eod.
eorum Senatus eccleſiæ vniuerſalis eod.
Cardinales quo tempore ita nominari cœperunt 15.4.12
Cardinales ſede Summi pontificis vacante, interim rempub. Chriſti regunt. 15.4.16
Cardinalium inſignia, dum legatione funguntur 15.4.3.
Cardinalium dignitas quando orta, & quando prælata epiſcopis. eod.4.
Cardinalium titulorum differentia, diaconorum, præſbyterorum, & epiſcoporum ordo, & dignitas eod.5.
Cardinalium tituli habent epiſcopalem iuriſdictionem eod.7.
Cardinalium tituli aliqui enumerati eod.8
Cardinalium numerus quantus eſſe debeat 15.4 9.
Cardinalium deligendorum formula, & qui, & à quibus deligantur 15 4.13
Cardinalium & Summo pontif. conſiſtorium, & quæ ibi tractantur notiones eod.15.
Cardinalium priuilegium 33.21.12.
Caria ex regno ſatrapatus facta. 6.12.7
Catinas Celer à ſeruis accuſatus. 32.17.2
Cariuari quid 38.4.1.& 2.
Cariuarium faciens, iniuriarum actione tenetur. 38.4.5
Carmina ſeu excantationes & aërem & ſydera afficere creditum 34.13.7
Carmentales ſacrificuli 16.8.29
Carminum magicorum ſtupendi effectus 34.11.2
Carnis & corij iuramentum apud Scythas 50.8.18
Carnem ſuam nemo odio habet 9.6.21
Carne abſtinere iuſſum monachis ſemper, & quare 15.15.8
Carnes vllo modo guſtare recuſans, excommunicatur eod. 9. de eis non edendis error Pythagoreorum, ob animas in animalia transfuſas eod.10
Carnium non edendarum rationes 15.15.11. ab eis qui Ethnici abſtineant eod.12
Carnium vendendarum lex de pretio 36.30.9.11.13
à Carnibus abſtinentia cur fiat 2.18.8
Carnifex non debet impediri à populo, quominus exequatur officium 31.38.7

Carnificis inhoneſtè pœnas inferentis ſupplicium 32.28.1
Carnifici quæ debeantur ex veſtimentis mortè damnati eod.
Carnificis officium ſubibant olim accuſatores 31.38.4.eius officium maximè vile eod.5. An hoc non carnificem cogat iudex aliquem exequi eod.6
Carnifices cur exoſi eod.
in Carnotenſi eccleſia, præpoſituræ dignitates nõ ſunt 15.18.7
Carolus Andegauenſis à Clemente 4. Rex declaratur Siciliæ, & regnum ab eo in feudum tenet 6.2.12
Carolus Borbonius comes ſtabuli 6.8.15
Carolus Caluus rex Galliarum Pipinum & Carolum nepotes debellat 6 7.17
Carolus Franco. rex filium cur ad Luithprandum Langbar. regem miſerit 16.1.26
Carolus Magnus patritius factus, antequam imperator 47.16.2
Carolus Magnus per totam Aquitaniam comites, abbateſque & alios ordinauit 6.11 6
Carolus Magnus Bremenſem epiſcopatum fundauit 15.12 4
Carolus Magnus ad defendendam ſedem apoſtolicam aſcitus ab Adriano Sum. pontif. 15.3.19. & quæ priuilegia ei ea de cauſa delata eod.
Carolus Magnus Ludouicum filium de regno ante mortem inueſtiuit 6.14.20
Carolus Magnus ſex Apoſtolorum corpora, & martyrum reliquias Tholoſam tranſtulit 2.12.1
Carolus Martellus Gallicum ſibi aſciuit imperiũ 6 8 9
Carolus Martellus quando in Hiſpania inſignem cladem Turcarum ediderit 15.5.12
Carolus Martellus Galliæ rex 18 1.14
Carolus Pulcher denegauit decimas eccleſiarum Ioanni 23. Sum. Pontif. ob bellum in Ludouicum Barbarum, poſteà conceſſit 2.20.5
Carolus Pulcher quomodo in regno ſucceſſit 45.4.8
Carolus 5. cur vectigal ſalis impoſuit 3.10.3
Carolus 5. limitauit ſummã filiis regis Galliæ dandam iure appanagij 6.6.24
Carolus 7. in Gallia numerum militum & ordinẽ inſtituit 19 3.17
Caroli Martelli anima viſa deportari ad inferos, ob ſpoliatas eccleſias 33 16.18
Carolo Magno quando electio Summi Pontif. conceſſa 15 12.10
in Carolum Magnum imperium tranſlatum ab Stephano Papa 6.20.13. & lib. 15.1.11
in Carolum Magnum imperium quando tranſlatum 18 2.2. & 23
Sub Carolo Magno, & Zacharia, Francofordenſis ſynodus habita 1.7.3
Carolo Martello regnante, decimarum à laicis fit vſurpatio 2.25.7. eius mors eod.
à Carolo 6. Aquitania diademati vnita 6.6 21
à Carolo 7. Pictones diademati vniti 6.6.21
Carpathio in mari Rhodienſis inſula 29.10.1
Carpocratiſtæ & Gnoſtici hæretici magi. 34.21.10.11
apud Cartenos ſubiiciebatur vxori, qui Lunam nomine fœminino appellaret: contrà, ſi maſculino 11.4.3
Carſamatia quid 7.2.29
Carthago cur deleta 35.1.19
Carthago deuicta, Romanis facta tributaria 3.3.2
Carthago à Romanis funditus ſublata 4.5.15
Carthago à Romanis oppreſſa 33.16.9
Carthagine reges bini annui 18.1.16
Carthaginenſes cum Maſiniſſa de agro contendũt 20.4.r
Carthaginenſes mercaturam inuenerunt 25.2.13
Carthaginenſes peſtem vt expiarent 31.21.4
Carthaginenſium iuramentum ſolemne 50.8.11
Carthaginenſium reges quotannis bini 47.14.14
Carthaginenſium regnum, quale 18.2.15
Carthaginenſibus à Romanis quale vectigal impoſitum 3 5.10
Carthuſienſes, & Ciſtercienſes monachi licet exempti à præſtandis decimis, tamen portionem quandam curioni conſtituunt, & ratio 2.24.10
Caryæ ciuitatis pœnæ 35.1.19
Caſcilius iuris prætorij peririſſimus 47.50.20
Caſellius prætorio iuri deditiſſimus 47.10.15
Caſimirus ſedi apoſtolicæ tributarium reddidit Poloniæ regnum 6.2.12
Caſſandra in Ilio Veneris templo, à Græcis violatur 2 12.5
Caſſandra vates 18 6.14
Caſſini puer ex virgine natus in inſulam deportatur 7.2.10
Caſſinus mons 15.14.15
Caſſius affectatæ tyrannidis damnatus 35.1.32
Caſſius & Brutus authores necis Cæſaris 3.10.9
Caſtella militum limitanea 19.9.2
Caſtellæ prouincia in Hiſpania à ſubiectione regum cur ſe ſubſtraxerit 6.20.19
Caſtellani quid 6.3.13. caſtellani milites eod.14
Caſtellanorum in Gallia authoritas, & feudum, & iura eod.15
Caſtellania eius iuriſdictionis in Gallia, ac Baronia 6.10.1
Caſtigationis pœna quæ 31.2.2
Caſtitas in omnibus procuranda 34.12.10
Caſtitatem cleri expugnantium improbatæ rationes 9.14.10
Caſtitatem vouent eccleſiaſticæ perſonæ 15.14.30
Caſtitatem vouent ſubdiaconi, diaconi, presbyteri non lectores, & inferioris ordinis 16.10.3
in Caſtoris æde quæ pecuniæ deponerentur olim 23.3.18
Caſtoris iuxta ædem mercatorũ tabernæ Romæ erant 22.9.11

per Caſtorem viri antiquitus iurabant 33.12.14
Caſtrandi modi ſine exciſione teſticulorum 7.2.25
Caſtrantes ſeipſos, clerici ne ſint 36.16.2
Caſtrantes alios, uum in pœnam caſtrandi ratione 36.16.4
Caſtrare ſe vel alium ſponte vel inuitum, prohibitum pœna capitali 36.16.1.& 4
Caſtrate mentem ſatius, quàm membra 7.2.25
Caſtrati qui 7.2.19
Caſtrati qui, & quando remoueantur à miniſterio eccleſiaſtico 15.14.32
Caſtrati qui à ſacris ordinibus repellantur 15.14.32
Caſtratis qui ſe caſtrauiſſent, non licuit legati 42.33.4
Caſtratio, in pœnam 36.10.9
Caſtratio in pœnam furti, ſerui 37.1.35
Caſtratio in pœnam ſtupri 36.9.8
Caſtratio pro pœna inducta alicubi 7.2.26
Caſtrenſe peculium quid 29.14.6. & quaſi caſtrenſe eod.7
Caſtrenſia & quaſi, nullo iure quæſita patri à filiofa. nec in viſufructu 13.8.18
de Caſtrenſibus tantùm in expeditione damnatus crimine militari, miles diſponit 42.6.7
Caſtrum & caſtellum quid 6.3.13
Caſus fortuitus quid, & diſtinctio ab improuiſo 21.12.1
Caſus fortuiti interitus in contractibus innominatis, ad quem pertineant 28.4.3
Caſus in gloſſarus quid 47.7.1
Caſum fortuitum præſtat, qui ſe ei expoſuerit 27.3.6
Caſu adueniente læſione, minores ex ea non reſtituuntur 13.4.7
Caſu commiſſa crimina vt puniantur 30.4.2.& 3
Caſu quomodo delinquamus 30.2.2
Catamidiatio 36.5.7
Catamidiare Gallis quid 22.9.13
Catampo, ludus permiſſus 39.4.7
Cataphracti milites 39.3.16
Catapontiſmos, pœna demerſionis in aquam 31.37.8
Catharina Caroli Francorum regis filia 46.4.10
apud Catharos, ſeruatum & lege ſcitum, vt vxor vnà cum rogo maritali vreretur 9.4.14
Cathecumeni ſacroſancti Euchariſtiæ myſteriis non intererant 2.2.7
Cathecumenorum cura ad exorciſtas pertinebat 36.5.8
Catholicus præfectus prætorio Antiocheno dictus 15.7.5 & patriarcha item Antioch. catholicus eod.
Catheorum lege ſponſi ſe mutuò eligunt vxores vnà cum viris comburuntur 8.4.2
Catilina hoſtis cum Manlio iudicatus 32.23.13
Catilinariç coniurationis execrabile iuramentum 50.8.6
Cato Cenſorius poſt 80. annos filium generauit 9.6.10
Cato ex Cypriis opibus quingenta millia talentorum Romæ reportauit 3.2.11
Cato iuriſconſultus 18.11.5
Cato qualis fuerit, & eius calumnia 32.15.6
Cato Vticenſis ne ſeruiret, ſe occidit 34.1.10
Cato Vticenſis quæſtor 32.23.14
Cato Vticenſis vxorem ſuam conceſſit Hortẽſio, liberorum cauſa 9.4.4
Catonis præceptum de vxore 9.2.15
Catulicaui qui 47.40.2
Catoniana regula quid ſtatuat 42.33.11
Catoptromantia, quæ diuinatio 34.2.5
Caudæ victimæ diuinatio 34.3.13
de Canea & Camera feudum quid 6.3.8.& 10
Caupo homicida in ſomniis ſocio occiſi detectus 48.12.17
Caupo hoſpites non poteſt recuſare 29.9.13
Caupo, nauta quomodo de furto in hoſpitio facto, tenentur 37.13.5
Caupona, aleatorum locus & perditorum 39.7.3
in Caupona edere vel bibere, antiquis turpe & infame viſum 39.7.12
Cauponæ pro proſtibulis habitæ 39.7.8
Cauponarum ſeu tabernarum inſtituendarum cauſa 39.7.6
Cauponæ & cauponum leges præſcriptæ à Platone 39.7.9
Caupones qui & delicta eorum 39.7.6.& 9
Caupones de quibus & pro quibus perſonis teneãtur aliis hoſpitibus 39.7.7
Caupones cupidi, & tyranni eod.8
in Caupona miniſtrans, meretrix præſumitur 10.2.8
Cauponaria ars quæ 25.2.9
Cauponari, inter pœnas ſeueras 35.1.31
Caupones, nautæ, & ſtabularij ſuorum famulorũ præſtant factum malè 29.9.10
Cauſa falſa quãdo viciet legatum cum diſtinctione cauſæ impulſiuæ & finalis 42.32.52.& 54
Cauſæ bonæ in iudicio non eſſe omnino fidendũ 49.6.35
Cauſæ contiguitas facit, vt vnius ex reis perſequutio aliis proſit 32.24.17
ſine Cauſa quæ fiunt conuentiones, lex nullas dicit, quando, & quales 21.5.14
ob Cauſam datio differt à donatione ob cauſam 28.7.33
Cauſæ finalis & impulſiuæ diſtinctio 28.7.12
Cauſæ in iudiciis quæ ſint 47.7.3
Cauſæ minores & breuiores quæ 47.12.3
Cauſæ quædam in vtroque foro, ſpirituali & temporali, tractari poſſunt 47.4.14
Cauſæ regiæ ſolius notionis 47.21.23
Cauſarum iudicialium ſpecies 47.7.4
Cauſas pauperum & miſerabilium perſonarum ſuſcipit triumuiratus fiſci 49.7.13
Cauſaria miſſio quæ 19.4.6
Cauſarij milites 39.4.6
Cauſidici quare dicti aduocati 47.7.3
Cautio ab vſufructuario præſtanda exigi poteſt & ante traditionem rei, & tempore vſusfructus 4.3.13. & de cautione reſtituendis eod.nu.10

Cautio damni infecti quando petenda,& de eius ſtipulatione 4.26.5.6.&c.
Cautio de demoliendo ſi dictum ſit, tollit nunciationem 4.31.2
Cautio iudicatum ſolui, quid contineat, & quando committitur,& in quantum 48.4.14. in Gallia quando præſtetur eod.15
Cautio iuratoria quæ 24.1 7
Cautio, ne crimina committantur, dignior ea, vt commiſſa puniantur 36.12.1
Cautionis nomine pura promiſſio ſignificatur 21.6.11
Cautionem dare,& cautionem accipere, pro eodē habentur 9.23.4
Cautionem non poteſt remittere teſtator vxori, cum ei relinquit vſumfructum 4.3.11
Cautiones quales præſtantur à reo in iudico 48.4.7
Cautiones & ſtipulationes iudiciales in quantum habent locum in Gallia eod.15
Cautiones iudiciales quædam ante, quædam poſt litis ingreſſum præſtaturæ petuntur eod.16
Cautions de ſoy meſmes, quid 24.3.14
Cebrenis filia Oenone, vxor prima Alexandri filij Priami 18.6.14
Cecilianus diaconus 16.4.5
Cedens bonis quam cautionem præbere debeat 21.11.14
Cedens omnia tenetur bona indicare eod. 16
Cedens poſt ceſſionem quatenus conueniri poteſt in poſteà quæſitis 22.8.6.& 8
Cedens bonis quæ retinere poſsit bona eod.8
Cedenti quæ relinquantur eod. 4. & cedentibus bonis zona quare adimitur eod.5
Cedentes bonis ab actibus humanis tanquam infames non reiiciuntur 22.11.13
Cedere bonis non poteſt, qui impetrauit quinquēnales inducias 22.7.4
Cedere bonis num poſsit qui ſe carceribus obligauit, in vtramque partem excuſſa quæſtio 22.15.1.2.3.4
Cedere bonis quis poſsit 22.9.1
Cedere non poſſunt bonis qui non habent bona, nec habere poſſunt 22.9.4
Cedere bonis perſonæ quædam non coguntur, poſſunt autem ſi velint eod.9. Aliæ etiam ſi velint, non poſſunt eod.10.& 11
Cedi aut vēdi extraneo, vel proximiori, cum poſſit retrahendi poteſtas 26.18.1
Cedrina ligna conceſſa Salomoni ab Hiramo rege Tyriorum 3.16.2
Cedule comme s'aduere 48.3.11
Cei necant ſenes 15.28.28
Ceorum lex de ſenibus inutilibus 36.22.11
κειμηλιάρχης, & κειμηλιάρχιον quid 15.39.4
Celans quippiam in recognitione feudi, iure ſuo priuatur 6 15.13
pro Celæneis ſe deuouit Anchurus 24.10.4
Celeres vnde dicti, & qui 47.40.11
Celerum tribuni ſimiles magiſtris equitum 19.18 2
Cella vnde dicta 4.7.9
Cellariæ officium clauſtrale 15.40,6
Celſus iuriſconſultus 18.11.5
Celtæ apud virorum fortium buſta oracula captāt 33 23.13
Celtiberis opes maximæ Romam delatæ ab Appio Claudio 5.2.11
Celticæ mulieres captiuæ elegerunt potius mori, quàm ſeruire 11.1.13
Cementitij parietes 4.7.12
Cenſor etiam in ſenatuſconſulta poteſtatem exercebat 47.25.24
Cenſoris officium fungebatur Romæ quinto quoque anno 3.7.4
Cenſores de cauſis manumittendi cognoſcebant 47.15.20
Cenſores Romanorum 18.2.9
Cenſores Romanis quando additi 47.16.5
Cenſores primùm creati, & ad quid eod. ex quo appellati eod.6
eorum de quibus erat iuriſdictio ſeu cognitio 47.16.8.& ſeq.
Cenſores rerum cenſualium huius temporis 47.16.28
Cenſorum apud Platonem iuriſdictio 47.16.18
Cenſorum creandorum formula eod.21
Cenſorum collega mortuo, alter quare ſe abdicaret magiſtratu eod.22
Cenſoriæ pœnæ 47.16.26
Cenſoria pœna ſine infamia 36.29.25
Cenſuræ partitio 47.16.7
Cenſuræ duratio eod.21
Cenſuræ magiſtratus finis,& rationes 47.16.24
Cenſualis ager deſertus, domino quo tēpore quæratur 40.5.27
Cenſuales res pro cenſu cenſentur obligatæ 23.8.1
Cenſus equeſtris & ſenatorius quantus 47.10.16
Cenſus agri non augetur, aucto per alluuionem agro, nec minuitur diminutione alluuionis: contra, ſi per inundationem id fiat 20.8.5
Cenſus Romanorum, & aliorum gradus qui deſcribantur 3.5.13
Cenſus ſenatorius quantus 47.25.10
Cenſus ſolutionis ratione, vectigalis ager indiuiſus 5.3.14
Cenſus deſcribendi forma 47.16.8
Cenſus præſtatio titulum arguit 3.15.9
Cenſu grauatus conqueri poteſt 47.16.29
Cenſus cenſendo agri qui dicti 47.16.6
Cēſu quomodo diſtributæ hominum claſſes apud Athenienſes,& Romanos 47.10.15.& 16
à Cenſo Romæ nobiliores equites dici cœperunt 6.4.4
Cēnſiti agricolæ qui 18.23.4
Cenſiti coloni,& adſcripti qui 47.16.30
Cenſiti coloni qui 14.10.6.& 8.& eorum non tam durior, quàm cenſitorum conditio, in quibus eod.10
Cenſitorum vice flumina funguntur 20.8.1
Cenſuales res generali Galliæ conſuetudine liberè vendi poſſunt irrequiſito domino, & ſaluo eius iure 6.17.5
Cenſuales qui 18.23.4

Cenſuræ

Cenſura à poteſtate Tribuni ple. liberata 47.16.24
Cenſura notati qui cenſores fuerunt poſteà 47.16.26
Cent gentilhommes de France 47.40.12. Illis ſimiles eod.11
Centenarij iudices Francorum in pagis 47.36.10
Centenarij magiſtratus in Alemania vnde dicti, qui erant comitibus ſubiecti 6.7.23
Centeſima venalium rerum ſub Tyberio in ærarium miſſa 3.16.6
Centeſimæ vſuræ quæ 22.3.28. & 31
Centeſimæ vſuræ quibus permiſſæ fuerunt eod. 46
Centeſimæ vſuræ lex renouata ſæpè 22.3.50. in quibus caſibus permiſſæ eod.
Centum annorum ſpatio qui vſusfructus intereat 4.5.17
Centumuiralis iudicij imago in Germania 47.24.6
Centumuiri iudices vnde dicti, & ex quibus ſumpti 47.24.1. & 2
Centumuiri de quibus iudicarent eod. 3. eorum quatuor claſſes eod.4
Centumuiri quis in iudicium cogeret 47.24.5
Centurio quis 19.3.22
Centurionis fides 2.4.16
Cephalæomantia quæ diuinatio 34.3.5
Cera prima, ſecunda, ima, & vltima ſcribi quid 15.21.6. in ceris olim ſcriptitatum eod.
Cereales ædiles, & prætores 47.31.4
Ceremonia vnde dicta 33.14.5
Certamen literarium aliena reſpuit 36.31.13
Certaminis neuodi Olympici iuramentum 50.8.12
Certamina literatum legatis inſtitui poſſunt probè 42.35.7. & 24
Certamina literarum Lugduni 39.5.7
Certamina ſingularia militaria 48.16.3.4. & 5.
Ceremoniarum magiſter Gallis, loco comitis ſolemniorum 6.8.21
Cereris Eleuſinæ ſacra Athenis, & illorum quanta religio 33.9.8
Cereris myſteria non euulgata 33.9.8
à Cereris ſacerdote Romæ matrimonia inita 9.5.17
Cereus baculi loco præfertur epiſcopo apud Vtopienſes, & cur 15.12.39
Cereo accenſo iurabant Syracuſij 50.8.9. Idem in magno iuramento Græcorum eod.14
Cernere hæreditatem vndè dictum 46.2.6
Certamina quæ virtutis cauſa 36.20.12
Certamina ſacra Græciæ, & vbi fierent, & præmia 39.5.9
Certaminum literarium lex Platonis 39.5.8
Certaminis Olympici lex cõtra quemcunque prodeuntem in medium certandum 39.5.12
Certamina ſacra, quæ honorem habeant 39.5.3
Certum quid, & quomodo fiat 22.1.2
Certum quid dici poſſit 25.13.1
Certi condictio ex mutuo quid, & quandò datur 22.5.5
Certi condictio generalis, & ſpecialis quid eod.
Certi condictio triticaria & ex mutuo, ſpeciales eod.
Certi condictionis mutui, & aliarum rerum differentia 22.5.7
Certi condictio pro certa ſtipulatione 24.2.3
Ceruicem inſeri furcæ, pœna 31.17.3
Ceſcus flumen vrbis Siciliæ 13.5.12
Ceſsio bonorum denegatur prodigis 22.9.13. Spoliatoribus eod.14. ijs quibus lex negat eod.15. Alienigenis in Gallia eod.16. deportatis, bannitis eod.17. voluntariè inopibus eod.18. Si nõ placeat iudici eo.19. qui contraxit ſciens ſe non eſſe ſoluendo eod.20
Ceſſio bonorum in duplici differentia 22.8.1
Ceſſio bonorum quid erga creditores eod.2. quotuplex cum infamia, & ſine infamia eod.3
Ceſſioni faciendæ quid conſiderandum eod.
Ceſſionis beneficium, ne conueniatur quis vltrà quàm poſſit facere in quæſitis poſteà non competit contra creditores poſteà factos 22.8.7
Ceſſio bonorum non poteſt impediri à creditoribus 22.7.5
Ceſsio debiti quomodo fiat, & differat à delegatione 21.20.6
Ceſsio debiti in procuratorem à cliente ſuo, vel in ſcholaſticum num valeat eod.9
Ceſsio permiſſa debiti quales exigat perſonas eo.
Ceſsio debiti permiſſa debet eſſe totius debiti, nõ partis eod.10
Ceſsio rei litigioſæ ſcholaſtico quomodo fiat 21.20.11
Ceſsio debiti in potentiores prohibita 47.7.14
Ceſsio debitoris nõ prodeſt fideiuſſoribus eorum 22.12.1
Ceſsio & renunciatio beneficij in quo differant 17.17.22
Ceſsio iure ciuili quomodo fiat, & in Gallia 22.11.4
Ceſsio cur ignominiam non habeat eod.5. eius & diſtributionis bonorum differentia 22.11.2. Ea facta petunt creditores ſe mitti in poſſeſsionem bonorum eod.3
Ceſsio bonorum inter bonos & graues infamiam habet 22.11.8
Ceſsio & ſi infamis non ſit, tamen fit modo vituperabili eod.9
Ceſsio non fit pro multa debita ex crimine 22.10.1. & 3. pro debito facti eod. 2. nec fieri poteſt pro debito fiſcali eod.3
Ceſsio ſpontè debet fieri 22.9.2
Ceſsionis actionis beneficium datum contutori 13.10.14
Ceſsionis bonorum beneficij inducendi cauſa, & author 22.14.1
Ceſsionis finis, liberare debitores à moleſtiis creditorum, non à debito 22.13.1
Ceſsionis ſubſtantiale eſt, fateri debitum 22.11.15
Ceſsionem quando impediat carcerum obligatio 22.15.6
Ceſsione vſusfructus facta proprietario, vel contrà, vſusfructus extinguitur 4.5.5
Ceſſum facere percuſſo clerico, quid 16.1.36
Ceſtus quid 9.11.2
Cethegus ſenator capite ob adulterium damnatus 36.6.12

Cethura vxor Abrahæ vt dicta, mortua legitima Sara 10.1.8
Ceyces ſacrilegus 33.16.2.
Chabrias Athenienſis Taoni Ægyptiorum regi vt ſuis decimas imperaret, conſuluit 2.20.12,
Chabriæ Athenienſis quæ cura de clypeo. 19.5.5
Chalcas vates 18.6.14
Chalcidenſium de ætate magiſtratuum lex 47.9.21
Cham filius Noachi magus, excantauit virilia patris, dictus Cham Eſſenus, Cham infamis 34.9.5
Cham irriſit, aut iocätauit virilia patris 14. 2. 4. &: ob pœnam eius ſeruus primus eod.,
Cham ſeruus effectus 32.16.4
Chambre crimmelle & du temps de vacations, de quibus iudicent 47.27.24
Chambre de comptes 47 38,10
Chamus & eius filius maledicuntur à patre Noacho 11.5.14
Chamus Noachi filius 6.4.3
Chami patris ob peccatum, puniti ſucceſſores 35.3.27
Chanaam maledictus à patre Noacho 31.27.8
Chananei facti tributarij Iſraëlitico populo 3.3.2
Chaos Noachus cur dictus 6.4.3
Character in numiſmatibus quid proſit 36.2.18
Chararicus cum filio vt punitus à Clodoneo 16.1.21
Chararicus cur à Clodoueo capitali ſupplicio affectus 19.10.18
à Chararico & filio eius, quare ſumptum à Clodoueo ſupplicium 35.5.34
Charidemus Darij iuſſu occiſus 31.38.3
Chariſtia 2.16.5
Chariſtia conuiuium reconſiliationis inimicorum 38.1.20
Charitas prior à ſeipſo 6.19 25
Charitatis inter opera eſt, meretricem ducere vxorem 9.3.18
Charonianus libertus quis dicatur 14.5.14
Chartularij iudices qui 49.1.7
Chartuſianis monaſteriis mulieres ingredi, impiũ 15.14.35
Charundas propria lege necatus 36.26.5
Charundæ lex de mulieribus in forum prodeuntibus 10.2.5
Charundæ lex in ſecundò nubentes homines 9.26.30
Chaſſanei error, ignobiles non poſſe ſine diſpenſatione tenere nobilia feuda, notatus 6.4.9
Chaſtelenies & gardes in Gallia quid 6.3.12
Cheimiliarchion ciuitatis, & templi 23.3.19
Cheiridotæ veſtes caſtitatis 9.19.23
χηρόλαι qui dicantur 9.20.11
χήρωψ quid 2.4 7
Cherintus hæreticus 33.9.3
Chezi præcipuum primogeniti, quid 6.18.9
Chij ſeruis emptitiis primùm vſi, & vindicta diuina in illos, quòd ſeruos peſſundarent 14.4.5
Chiorum lege vſuræ prohibitæ 22.3 15
Childebertus 1. regia officia plura inſtituit 47.29.10
Childebertus rex Gallia. de nepotibus quod conſilium cum Clothario fratre inierit 16.1.22
Childericus Auſtraſiæ rex cum fratre de regno cõtendit 16.1.29
Childericus Clodouei pater ob tyrannidem à Frãcico regno expellitur 6.20.4
Childericus regno Gallico à Zacharia ſummo põtifice priuatus 41.7.24
Childericus 3. rex Franco. iuſſu Zachariæ ſum. pontif. in monaſterium detruſus 16.1.29
Childericus rex futuras regum Gallorum ſucceſſiones vidit 18.1.14
Childericus, vt inutilis regno, amotus à ſum. pontif. Zacharia 6.20.13
Childerico quãdo regnum Gallorum ademptum, & Pipino tranſlatum 15.5.12
Chiliarchi 6. ſingulis legionibus 19.3.17
Chilo dubitauit an pro amico peccare deberet 10.3.10
Chilpericus Gallo rex graues tributos impoſuit 24.10.4
Chilpericus 4. rex Francorum, regno pulſus à ſubditis 33 21.16
Chilpericus rex Galliarum liberatur ab obſidione fratris Sigiberti, 15 12.36
Chilperici impoſitio nimium grauis tributorum populum coëgit in alienum regnum migrare, 3.3.10
Chimiſti miſeri & mendici 34.7.4
Chimiſtarum pœna 36.2.34
Chinocrates Alexandriam ædificauit 15.6.2
Chirographi adueratio quomodo fiat, & quem habeat effectum 48.3.11
Chirographi agnoſcendi, & ex eo dilationes 48.8.7
Chirographi condictio competit ſolutione facta 21.18.38
Chirographi redditio, vel poſſeſſio, cancellatio quid operetur eod.39
Chirographum alterius mutare, falſi crimen 36.5.1
Chirographum intercipiens miles, puniendus 19.12.7
Chirographum quando probet mutuum, & quando habeat ius hypothecæ 24.13.12
Chirographum viri vxor, & hæredes, abbatis, monachi, beneficiati mortui ſucceſſor cogitur agnoſcere vel negare eod.13
Chirographo verificato incipit ius hypothecæ 22 6.12. & 14. & in eo recognoſcendo quis iudex competens eod.13
Chiromantia vt fiat 34.34
Chiron heroës hoſpites vt exceperit 8.8.9
Chirothecæ in epiſcopo quid ſignificent 15.12.41
Chirurgica ars monachis interdicta 18.25.8
Chliaremis Conſtantinopolitanus patriarcha 36.21.16
Choragus cantor, & quid priſcis choragus 15.22.8
Choraulæ qui 15.22.15
Chore, Dathan, & Abiron abſorpti à terra 31.26.5
Choreæ dæmonum 34.20. nu.14.16.17.18
Chorepiſcopi qui dicantur, & eorum munus 15.12.46
Chorepiſcopi quæ non poterant exequi eod. 47.

Sublati eod.48
Chorodectes quis 15.22.9
Chorodidaſcalos, magiſter chori 15.22.10
Choroſtates præcentor 15.22.13
Chorus eccleſiaſticus quis dicatur. 15.22.12. quando diuiſos in duas partes, pſalmorũ Dauidicorum canendorum cauſa, & antiphonarũ eod.
Chori ſumma apud virum eſſe debet 15.22.11
Choſroës Perſarum rex hoſtem imagine Domini noſtri Ieſu Chriſti fugat 2.12.5
Chriſeis rapitur ab Agamemnone 31.21.4
Chriſma ad iudiciũ puerĩedñ datũ, punitũ 31.16.6
Chriſmatis nomine à preſbyteris accipere, ſimonia eſt 33.13.12
Chriſtus caput eccleſiæ 25.8.2
Chriſtus vitia noſtra radit 16.1.27
Chriſti imaginis miracula quædam 2.12.5
Chriſtianus ſeruus à Iudæo emptus, fit liber 14.6.10
Chriſtiani Antiochiæ primũ vocati diſcipuli Domini 35.5.4
Chriſtiani laici, clerici, & in tertio genere religioſi, eccleſiaſticę pſonę, cõuerſi canonici, &c. 16.1.1
Chriſtiani nullis rebus temporalibus ducuntur aut mouentur 47.1.5
Chriſtiani odio proſequuti à Valente 3.18.4
Chriſtiani ſerui Iudæis, & hæreticis eſſe non poſſunt 14.1.20
Chriſtianorum duo genera, clericorũ & laicorũ, horum alij imperantes, alij ſubditi 15.1.3
Chriſtianorum & Moſaicorum lex ſine demonſtrationibus an diſcatur 2.2.6
Chriſtianorũ Latinorũ hoſpitale Hieroſo. 15.33.2
Chriſtianorum pecuniæ diſtribuendæ ad pedes Apoſtolorum ferebantur 4.3.8
Chriſtianorum perſecutores qui imperatores fuerint 15.3.11
Chriſtianis Imperatoribus nunquam abſolutè vtraque poteſtas, ſpiritualis & temporalis conceſſa 15.38.14
inter Chriſtianos capti in bello Chriſtiani, ſerui nõ fiũt, quãuis retineãtur ꝑ redẽptiõe 14.3.17
Chromerus cruciferis Hieroſolymi. vt rapaces arguit 15.34.13
Chrotogildis regina 16.1.22
Chrumnos rex Bulgarorum 15.32.31
Chryſante de ſucceſſiõe filiorũ, reſpõſum 44.2.23
Chriſmatis ſymbolum 2.5.2
d. Chriſoſtomus iudicium de vinea ab Auguſta viduæ erepta, tulit 26.2.10
Chryſſomauſus celeritate præſtans 17.12.6
Chryſtallomantia vt fiat 34.5.5
Chubda ciuitas Tangaſt in finibus Indicæ 2.14.13
Chubda ciuitas vbi 16.1.20
Chunnegundis à dæmone in ſuſpitionem adulterij adducta 34.19.7
χύτρα quæ oſculatio 8.8.17
de Ciborum vſu & abuſu 2.18.2. & 3
Cicero in exilium à Craſſo, Cæſare & Pompeio dãnatus, & eius bona publicata 31.6.16
Ciceronis libri ioculares 39.2.5
à Cicerone in Cilicia centeſima vſura renouata 22.9.39
Ciconiæ alunt parentes ſenes 41.7.5
Ciminile, & Cimilia, quid 15.39.4
Cimon Athenienſis cur in exilium miſſus fuerit 9.11.11
Cimon imitator Piſiſtrati 37.7.10
ex Cinamomo apud Ægyptios decimæ captæ 2.22.5
Cinclus auicula marina nido aliarum auium ob macritudinem excipitur 15.28.2
Cingulum, inſigne militiæ 19.3.14
Cingulũ quid eſt i poteſtatis ſignificatiõe 47.14.4
Cinis mortuorum in potum porrectus à Templariis 15.33.10
Cimon Athenienſis Perſas vicit 20.4.8
Cimon conſtuprauit ſororem 36.7.12
Cimõ pro patre Miltiade cuſtodia detẽtus 22.10.3
Cinadonis pœna inſidiantis in remp. Lacedæmoniorum 35.6.25
Cincia lex 36.28.1
Cingulum militiæ & dignitatis, quid 31.30.13
per Cineres maiorum iuratum 50.8.25
Cippi Latinorum 48.10.2
Circes maga venenis vtebatur, & de Circis metamorphoſi 34.2.3
Circulatores medici 18.25.2
Circulatorum pœna 39.1.7
ſe Circumſcribere inter contrahendum quomodo liceat 21.13.12
Circumciſio nunc quibus conceſſa 36.16.3
Circunductiones & verſiones in manumiſſionibus interueniebant 14.5.8
Ciſſenſis Baphij procurator 18.26.5
Ciſtercienſes monachi decimas nõ ſoluũt 2.24.7
Citari in domicilio, & in perſona quãdo quis debeat 48.2.17
Citatio coram arbitris perinde ac corã iudicibus 47.39.22
Citatio duplex pro vocandis canonicis ad Epiſcopi electionem 15.12.19
Citatio, primus actus iudicialis 48.2.1. vide in ius vocatio
Citatio quid. eo. 4. quot modis fiat. eo. 5. de ea quæ viua voce fit per apparitorẽ, vel ꝑ iudicẽ. eod.
Citatio voce præconis per edictũ perẽptoriũ quid, & quomodo fiat. 48.2.6. per vocationem in ſcriptis eod. 7. & 8
Citatio ad domum quomodo fiat eod. 8
Citatio quæ dicatur ſe ipſa fieri eod. 9
Citatio per ſonitum tubæ vel campanæ. eod. 10. eius materia, lis eod. 11
Citatio qua forma fieri debet 48.2.15.16. & 17
Citatio die feriata an fieri, & ad diem feriatã poſſit eod. 21. & 25
Citatio ad diem & locum certũ fieri debet eo. 22
Citatio quomodo fiebat, in ius antiquo iure. eo. 23 eam non poteſt ſupplere princeps 48.2.28
Citatio ſimplex, nũ interrũpat pſcriptionẽ. 40.6.8
Citatio vna quando peremptoria eſt, & in quibus conſtituat contumaciam 48.3.11. & ſeq. & 25
Citatio cũ comminatione procedendi, peremptoria eſt eod. 13
Citatio vnica in negotiis quæ celeritatem deſiderãt, perẽptoria. 48.3.14. & quæ illa negotia. eo

Citatio *à trois briefz iours*, contra contumacem prehendi iuſſum, & quando, & quo fiat. eo. 21
Citation à trois briefz iours. 48.2.6
per Citationem litigioſa res fit 21.20.8
Citationes duæ contumaciam faciunt contra garandum 48.3.9
Ciuis bonus quis. 3.18.1. & ciuem quid faciat ciuitatis alicuius eod. 6
Citatus venire debet ad iudicem vocantem, aliter contumax 48.3.1. & ſeq.
Citatus quando non teneatur comparere coram iudice citante 48.3.32
Ciuis Romani capitale iudicium ad populum tantùm pertinuit 47.25.30
Ciuis Romanis tantùm cuius Romani hæreditatē adire poterat 46.4.7
Ciuē pulſare Scythis, multa animaduerſū. 38.3.35
Ciuem Romanum indemnatum occidens, perduellionis crimine reus 35.3.4
Ciuem Romanum flagris verberaſſe, acerrimè vindicatum 35.1.20
Ciues milites tutius quàm peregrini militāt 19.3.7
Ciues violaſſe, perduelliōis crimē habebat 35.1.3
Ciues quid faciat 18.23.18
Ciues reparare domos, quas in ciuitate habent, coguntur, aut ædificare de nouo 3.18.2
Ciuilis cognatio quoq, ſpiritualis ex nuptiis legitimis, diuiſa in cognationē, & agnationē 9.9.10
Ciuilis obligatio tantùm, quæ, & prætoria 21.3.8
Ciuilis, & naturalis obligatio ſimul, quæ. eo. 9. ∼ ∼ Ciuilis vinculum & ſolemnia, perfidorum hominum teſtimonia 21.3.10
Ciuile iudicium quid 47.5.5
Ciuile ius & naturale eſſe, & quomodo 12.15.9
Ciuilia iudicia & ordinaria & extraordinaria cur dici poſſint 47.6.6
Ciuiū magna conſideratio apud Maſſilienſes 9.6.39
Ciuium Romanorum priuilegia 31.21.14
Ciuitas non habet ius confiſcationis 31.31.6
Ciuitas quæ tantùm dicatur 27.3.12
Ciuitas ruinis non deformanda 3.17.6
Ciuitas ruinis non debet deformari 37.8.3
Ciuitatis quis poſſit dici proditor 35.5.20
Ciuitatem dedere quando hoſti liceat 35.5.21
Ciuitatis Romæ curatores triplices 15.22.3
Ciuitati optimæ quot hominū genera adeſſe debent 18.5.1
Ciuitati relictus vſusfructus quomodo extinguatur morte, & aliis modis 45.14. & 17. & 18.
Ciuitati aratrum inducere quid, & quibus inductum eod. 15
Ciuitatem qui relinqueret, vt rus ſe conferret, qua pœna afficeretur 3.28.1
Ciuitates liberæ ius fiſci habent 3.4.4
Ciuitates non debent ruinis ædificiorum deformari 25.11.2
Ciuitates ob rebellionem & perduellionatum deletæ 35.1.19. & 20
Ciuitates quomodo intereant 4.5.16. quæ deletæ, & ab animalibus ſubrutæ eod.
Ciuitates refugij à Moſe ſeparatæ, pro aſylo 33.21.15
Ciuitates refugij pro reis delictorum fortuitorum 36.20.7
Ciuitates ſuis legibus viuentes, liberæ 32.10.8
Ciuitatum diuidendarum primus inuentor, & in quas partes diuiſit 18.5.13
Ciuitatēſis ſeu vrbic⁹ archipreſbyter quis 15.21.14
apud Cios meretrices nullæ 10.2.31
Clàm delinquentes grauius quādo puniuntur 30.11.8
Clàm facta, fraudis habent aliquod arguentū 9.5.8
de Clàm factis, & iis quæ latent, eccleſia non iudicat 9.5.12
Clàm opus fieri quando dicatur 4.25.3
Clam poſſidere, eſt male fide poſſidere 47.21.30
Clandeſtina matrimonia non erant, tribus obſeruatis. 9.5.9. & illa quòd pertinet ad eccleſiam rata nō ſunt, quamuis firma per ſe & apud Deū, & quare eod. nu 12. & 15
Clandeſtina matrimonia, ab eccleſia approbari debent eod. 13
Clarigatio quid 38.8.3. & 4. eius cum repræſaliis, & androlepſia, differentia eod.
Clariſſimarum perſonarum tutores à quibus eligi & dari poſſunt 12.13.9
Clariſſimi qui dicātur ſpeculatori 47.12.25 aliis. 17
Clarita de adulterio damnata 32.28.1
Clarotis ſeruis Cretenſium in Cydonia feſta inſtituta 2.16.10
Claudia lex de nauibus ſenatorum 29.10.5
Claudia zona nauem immobilem duxit 48.15.12
Claudianus Cæſar ſortes ex carminibus legebat 34.5.20
ſub Claudiano libri Sibyllini conſulti 18.6.10
Claudianum ſenatuſc. de quo, & emēdatio 14.3.5
Claudiani ſenatuſconſ. ſucceſſio quæ 45.15.10
Claudius Cæſar Agrippinam Germanici fratris ſui filiam vxorem duxit 9.11.13
Claudius Cæſar expoſitos omnes liberos eſſe ſancit 15.23.24
Claudius Cæſar Lycios in ſeruitutē redegit 14.3.16
Claudius Cæſar multas ferias abrogauit 2.16.26
Claudius Cæſar præfectum quendā ob munera accepta, puniuit 28.12.1
Claudius Cæſar veneratus præſtygia, Simonis magi 33.13.2
Claudius de la Sangle Magnus magiſter militum Hieroſolymitanorum 2.14.11
Claudius de la Sangle Magnus magiſter militum D. Ioan. Hieroſolym. 15.34.8
Claudius Centimalus 25.21.9. & c.22. num. 9
Claudius vindicauit Caij necem 35.55
Claudij Auguſti in puniendis ſeruorum iniuriis indicium 33.3.11
Claudij Cæſaris humanitas erga iuuenem ob teſtimonium patris 11.5.12
Claudij Cæſa. vitium 18.1.8
Claudio Cæſari venenum porrectum ab Agrippina vxore 9.26.32
Clauis fixis numerati anni 47.17.16
Claues adimebantur, & reddebantur, in diuortio, & quare claues vxoribus nuper ductis dabantur 9.15.14
Claues, ſymbolum ordinis oſtiarij 16.3.3
Clauium datione, res cenſentur traditæ 20.10.9
Cauſtrales priores qui 15.18.2
Cauſula derogatoria teſtamentis appoſita, quid

operetur. 44.11. quomodo eidem derogetur. eod.& nu.12.& 13
Clauſula & cętera notariorum quas clauſulas cõtineat 25.28.7
Clauſula, inſtituo filium meum & filios eius, in nepotibus continet vulgarem, nõ pupillarem ſubſtitutionem 42.28.37
Clauſula reſcripti ad lites, appellatione remota, quam appellationem ſubmoueat 50.2.19
Clauſula, ſi ſine liberis, & liberi ſine liberis moriantur, num vocet filios ad fideicommiſſum 42.28.31
Clauum ſolemniter quis, & quare figeret 47.17.13
Cleandri Phrygis rei maieſtatis, pœna 35.1.12
Clearchum & Sitalcem, quòd templa ſpoliaſſent, Alexander iuſſit occidi 33.25.13
Clemens 1. Sum. ponti. ſeptem notarios ad deſcribendas Martyrũ res geſtas creauit 15.42.12
Clemens 5. Põti Maxi. decimarum exactioni modum impoſuit 2.20.9
Clemẽs 7. Sum. Pontifex creatus à Gallis, & quod ſchiſma inter eos & Italos hac de re 15.3.15
Clemens ponti. Sum. ſecundum electionem D. Petri ſecundus, ſed in adminiſtratione quartus 15.3.18
ſub Clemẽte 5. Sum. Põt. Tẽplarij ſublati 15.33.10
Clementiam maximè decere principes docetur 35.8.4
Cleomenis ſupplicium 35.2.13
à Cleone Cilice ſeruo bellum motum 19.3.9
Cleonæ, erãt ſpeculatores futuræ grãdinis 16.5.12
Cleontis opinio de re citra voluntatẽ facta 30.4.2
Cleopatra ſe reginã reginarũ vocari voluit 18.2.12
Cleopatra veneno ſe necauit 36.18.16
Cleopatræ ſponſio cum Antonio 23.3.5
Clericalia priuilegia quibus modis quis amittat 30.11.18
Clericatus priuilegiũ quib⁹ amittatur 16.1.33.& 34
Clericatus priuilegia quædam eod.34
Clericus quid 2.28.1
Clericus an poſſit bonis cedere, & quõ 22.9.5
Clericus dat propria in feudum 6.7.3
Clericus, & cleros quid 16.1.5
Clericus coram eccleſiaſtico iudice conueniendus, & quando coram ſeculari 16.1.34
Clericum offendens, excommunicatus eod 35
Clericus in feudo non ſuccedit 6.13.4
Clericus ſacri ſenatus quis, & munus 15.42.19
Clerici adulatores degradantur 39.9.3
Clerici ſupra lectorem, etiam iure ciuili vxorem non ducunt 9.14.3
Clerici in Academia ſtudentes, immunes ſunt à vectigalibus 3.8.13
Clerici eſſe non poſſunt Eunuchi 7.2.16
Clerici pugnantis in duello pœnæ 48.16.7
filij Clerici non priuantur beneficio ex crimine patris 35.1.23
Clerici de quibus rebus conueniri poſſunt coram iudice ſeculari 49.1.12
Clerici omnium ordinum perſonæ dici poſſunt 16.1.5. eorum primus gradus, propriè clericorũ dicitur, ſimpliciter à prima tonſura eod.6
Clerici ne comam, vel barbam nutriant 16.1.32
Clerici primæ tonſuræ ſine gradu, aliorum ordinum maiorum reſpectu eod.33. Eorum omniũ benè viuendi quædam leges 16.1.38
Clerici rebellantis in epiſcopum, pœnæ 35.3.3
Clerici, ordinati dicuntur 16.1.37
Clerici quæ bona poſſint pro pignore iudiciali capi 23.6.6
Clerici qui dicantur verè 15.26.4
Clerici ſeminarium maiorũ ordinum, & ſacerdotes ex approbatis eod.5
Clerici non poſſunt fieri aliis obærati 15.26.8
Clerici non poſſunt ex vlla cauſa aliquem occidere 36.21.16
Clerici quando, & pro quibus poſtulare poſſint, vel non 49.6.24
Clericorum appellatio, & diuiſio 16.2.1
Clericorũ titulus, cuius reditus eſſe debeat 16.11.1
Clericorum & eccleſiaſticarum perſonarum ab inteſtato decedentium, ad quem pertineat hæreditas 45.12.7
Clericis negotiatio prohibita 25.15.10
Cleros quid 16.1.5
κληρωτοὶ iudices 47.22.3
de Clery eccleſia collegiata 17.8.19
Cletus & Linus adiutores in temporalibus D. Petri 15.3.17
Cliens propriè homo ligius 14.10.13
Clientes qui homines 6.2.26
Clientes, cenſuales, obliatij 18.23.4
Clientes & liberti pares facti 14.10.8
Clientes qui, & patroni eorũ. eo.2. eorũ & patronorũ leges & iura ex Romulo. eod. 4. qui inter clientes eod.5.& 6
Clientela in feudis quid 47.7.18
Clientelam colonorum, & iuriſdictionalium dominorum non fuiſſe clientelam Romanorum & Romuleam docetur 14.10.12
Clientelæ ciuitatũ & oppidorũ prohibitæ 47.7.15
Clientelæ antiquorum ius, & quale 47.7.16.& 17
Clientelæ publicæ, & priuatæ 14.10.3
Clientelare prædium non poteſt vendi ſine conſenſu ſuperioris domini 25.16.1
Clientelares domini quando, & quomodo poſſint ſubditis taleas imponere 3.7.11
Cliẽtelares fundi militibus in Gallia cur dati 6.6.5
Climeneus filiam Harpalycem vxorem duxit, & mala inde conſecuta 9.12.8
Clinias Pythagoricus noluit iurare 50.3.5
Cliſtenes Athenienſis dotes filiarum apud Iunonem Samiam depoſuit 33.14.8
Cliſthenes Athenienſis in ædes Iunonis Samię dotes filiarum depoſuit 23.3.18
Cloacarum leges quædã 18.22. 9. de cloacis iuxta vicinum ædificandis 4.7.26
Clodio rex Frãc. quibus barbã & comam nutrire iuſſerit 16.1.23
Clodomerus frater Childeberti regis Gall. 16.1.22
Clodoueus Francorum 1. rex Chriſtianus 45.3.22
Clodoueus Germaniæ regulos ſuſtulit 18.2.2
Clodoueus rex Gallorum cõſul & Auguſtus creatus, victo Alarico 47.15.3
Clodoueus rex Francorum prædam inter milites vt diuiſerit 20.4.6

Clodoueus rex Fráco. quale ſupplicium de Charatico ſumpſerit 19.10.18
Clodoueus rex Franco. Siagrium vincit 16.1.22
Clodoue' Allemanos vicit apud Tolbiacũ 6.7.20
Clodouei filij tegnũ Galliarum inter ſe diuidunt 6.6.22.
Clodoueo regnãte Alemani à Francis victi 14.2.3
Clogio 18. rex Franc. filius Franci, magus, acinlus 34.10.4
Clotharius primus Clodouei filius quale ſupplicíũ de Grannoi filio ſumpſerit 11.6.5
Clothari' frater Childeberti regis Gallia 16.1.22
Clotarij filij regnum Galliarum inter ſe diuidunt 6.6.22
à Clotario rege datus epiſcopo fiſcus regni 15.12.36
Clypei dono oblati à Salomone 15.39.6
Clypeo imponebant & leuabant Franci olim reges ſuos, & ſic eos creabant 6.14.22
Clypei ſui, num ſaluus eſſet, cura Epaminundæ 19.5.3.
ob Clypeum amiſſum veniam ab imperatore petit miles 19.5.5
Cn. Dolabellæ iudicium in Philodamum Opuntium 32.15.7
Cneus Domitius M. Scaurum accuſat 32.17.2
Cneus Domitius quorum electiones ad comitia populi tranſtulerit 17.12.36
Cn. Flauius primus Faſtos publicauit 14.9.4
Cneus Flauius ſcriba Faſtos euulgauit 21.8.4
Cn. Põpeius reo & actori horas præſcribit 32.24.8
Co. Quintius Capitolinus primus ædilis ex patritiis 47.31.3
Cn. Sergius Silo dãnatus à populo, ob promiſſam pecuniam matrifam. 36.12.5
Cn. Sergilius Silo, vt luxurioſus dãnatus 34.12.13
Cn. Sidius Geta contra Salabum ducem expeditionem facit 34.13.2
à Cn. Flauio ſcriba proditi Faſti 2.16.14
Coactus qui aliquid facit, excuſatur 6.19.6
Coacta voluntas vt intelligatur 30.2.5
Coactè factum non habet meritum 30.2.5
Coadiutor quis 15.25.1
Coadiutor viuenti datur præſuli, nõ autem in eorum locum alius ſubrogatur eod.2
Coadiutores Moſi, & alius dati 15.25.3
Cobales ſpiritus viſibiles 34.20.14
Cobiamachus vicus inter Tholoſam, & Narbonã 3.10.15
Coccius Nerua Cæſar M. Vlpium Traianum adoptauit 10.6.17
Coccius Nerua legem tulit de non ducenda in vxorem filia fratris 9.11.13
Codicillari poteſt tantùm is, qui poteſt teſtari 42.32.30
Codicillaris clauſulæ effectus, & forma 43.1.14
Codicillaris tacita clauſula, quæ eod.15
Codicillaris clauſula quando non firmat teſtamẽtum eod.& 16.& 22
Codicillaris clauſula facit valere diſpoſitũ in teſtamento, vbi filius eſt præteritus 44.2.13
Codicillaris clauſula, ſi non valet iure teſtamenti, &c. quid efficiat in fideicommiſſi. 42.29.7. quãdo ſuppleri poteſt eod.
Codicilli pertinent ad cauſam teſtati, & inteſtati 43.1.1
Codicilli vnde dicti, & codex. 43.1.2. quid. eod.3. eorũ cũ teſtamẽto differẽtia. eo. Eorúmque ſpecies. eod.4. quomodo differant ab epiſtolis. eo. de quibus fiant. eod.5. & à quibus. eod. forma codicillandi. eod.6. quo modo ſine teſtamento & cum teſtamento fiant eod.7
Codicilli ante teſtamentum facti habent vires à teſtamento 43.1.8
Codicilli poſt teſtamentum facti, vel approbantur vel improbantur cũ ipſo teſtamẽto. eod.9
Codicilli plures fieri poſſunt validè, non teſtamenta 43.1.13
Codicillis ſcripta valent, ſi modò nihil derogent inſtitutioni: non aliter 43.1.12
Codicillis relicta qbus actionibus petantur 43.1.21
Codicillorum finis in teſtamento, firmare teſtamentum, & voluntatis vltimæ facilior exitus. 43.1.17. effectus eod.18.& ſeq.
Codicillorum pendentium ex teſtamẽto, ante & poſt teſtamentum factora, & eorum quæ fiunt in teſtamẽto ipſo notabilis differentia 43.1.19
Codicillorum & teſtamenti differentia in conſiderã da capacitate factionis teſtamẽtariæ eo.20
Codicillorum admittendorum rationes 43.1.23
Codicillis delatas hæreditates, non teſtamento ſolemni, recuſarunt Theodoſius, Archadius, & Honorius 42.35.2
Codicillis directò ſubſtitui nõ poteſt. 42.27.8. ſed directa ibi facta obliquatur eod.
Codrus ſe deuouit 24.10.4
Cœcus an iudicare poſſit 47.10.19
Cœlia virgo obſes fugiẽs hoſtib' reddita 19.13.2
cum Cœlibe concubinatus permiſſus olim, & extra pœnam iure P. 10.1.4
Cœlibes Romæ mulcati 9.6.36
Cœlibes qui dicantur 8.1.1
Cœlibes antiquitus certam pendebant ærario pecuniã ex lege, cuius authores Camillus & Poſthumius eandem & Plato tulit 3.19.1
Cœlibes cenſoria nota damnati 47.16.12
Cœlum Noachus dicebatur 34.9.4
Cœmiterij ratio nominis 2.13.2
Cœmiterij finitio, & quod religioſus locus eſt e.3
Cœmiteria quare conſecrãtur apud nos. liẽ quod dæmones ad cadauera concurrant 2.13.2
Cœmiteria conſecrantur à pontificibus 33.23.1
Coemptio quid. 9.5.26. per coemptionem quomodo vxor fieret eod.24
Coemptio nuptiarum tribus aſſibus fiebat
Coemptione quoque ſimulata, aliæ fiebant Romanis alienationes eod.30
Cœna pollinctura quæ dicta 25.11.8
Cœnæ ſumptus quanti eſſe debeant ex lege 50.4.6
Cœnaculum vnde dictum 4.7.9
Cœnare non licuit de omnibus, nec quando quis voluiſſet 39.7.11
Cœnobitarũ monachorum inſtitutiones 15.14.15
Cœnotaphiũ ꝓpriè locus religioſus nõ eſt 33.23.1
Cœpolæ contradictio, de interſtitio ædificandi iuxta vicinum, & delecta opinio 4.7.19

Cœpta prius perficienda, quàm noua inchoanda 3.21.2
Coeundi impotentia quando diſſoluit matrimonium. 9.12.9
Coeundi impotentia duplex, natura, arte. Natura, quia aut frigidus, aut minoris ætatis eod.
non Coeundi maleficium quaodo diſſoluat matrimonium 9.12.7
Coeundi potentem aliquem eſſe dicentibus creditur potius, quàm dicẽtibus eſſe impotentem 9.12.11
Coeuntis cum bruto animali, quæ pœna 36.14.1
Cogitatio delicti cum quodam actu punita 34.12.13
Cogitationis ſolius, pœna cur nulla apud iuriſcõſultos: & contrà, cur puniatur in lege diuina 30.2.7
Cognati qui dicãtur. 9.8.2. ab agnatis vt differant 9.9.12
Cognati mulieres Romæ quando deoſculari cœperunt 8.8.23
Cognati poſt agnatos tantùm lege. 12. Tab. ad ſucceſſionem inteſtati vocati 45.12.1. eorum & agnatorum ex latere quomodo regitur hodie ſucceſſin inteſtati eod.4
Cognati qui ſunt habiti pro agnatis, & quo ordine ſuccedebant ex edicto prætoris 43.5.3
Cognatio quid. 9.8.2. eius diuiſio. Ariſtotel. in naturalem & ciuilem eod.3
Cognatio naturalis alia approbata à lege, alia nõ 9.8.4.
Cognatio vel propinquitas ciuilis quę, quotuplex, ſpiritualis & temporalis, & quæ, & de mixta eod.6.
Cognatio quid. 9.9.4. duplex, ciuilis, & naturalis, & mixta eod.5
Cognatio naturalis etiam per fœminas orta vulgò conceptis eod.6
Cognatio diuiſa, in cognationem & agnationem 9.9.7.
Cognatio amittitur ſeruitute quomodo eod.8
Cognatio ciuilis quę, ſeu legitima quæ ex adoptione eod.9
Cognatio ciuilis quoque ſpiritualis ex baptiſmo & confirmatione eod.10
Cognatio mixta naturalis & ciuilis ex nuptiis legitimis, diuiſa in cognationem, & agnationem 9.9.11
Cognatio lateralis diuiſa in agnatos & cognatos, & quæ perſonæ ſint huius 9.9.18
Cognatio vltra ſextum gradum non numeratur iure ciuili, & ratio. Plura de his quæ ſeptimo numero finem accipiunt in homine eod.26
Cognatio pœnitentiæ ſeu confeſſionis non egreditur perſonas confitentium 9.11.19
Cognatio ſuperior & inferior à primo gradu incipit, collateralis à ſecundo, nec habet primum eod.23
Cognationis nomen generale, pertinet ad parentis liberos, & propinquorum ex latere 9.9.13
Cognationis iure in feudis nulla eſt ſucceſſio 6.13.14
Cognationis nominis explicatio, & diuiſio 11.9.6
in Cognatione ſpiritali duo tantùm gradus conſiderandi 9.10.9
Cognationum ſchemata & ſtemmata quid 9.9.21
Cognationum gradus quare dicti eod.22
Cognitor quis dicatur 49.4.2
Coguntur vicini viam vendere ei, qui habet inter illos prædium medium 4.14.4
Cohors quid 19.3.19. & lib. 47.40.3
Cohortes addecimatas Auguſtus hordeo pauit. 34.5.12
Cohortales qui 47.40.2
Coitus immaturæ ætatis, mala 9.7.4
Coitus omnis extra nuptias iure pontificio prohibitus 10.1.16
Coitum deſiderat mulier etiam prægnans 9.26.25
κόλαϲις pœna quid 31.2.1
Coli & Corcini conuentus, in Polonia 3.5.12
Collaterales in feudo non ſuccedunt vſque ad ſeptimum gradum, proximiores in antiquo vſque ad infinitum 6.13.13
inter Collaterales matrimonium prohibitum vſque ad certum gradum 9.11.1
in Collateraliũ gradibus numerãdis, differunt in nuptiis pontificia iura & ciuilia, quare 9.9.30
Collateralium perſonarum ſuccedendi quis hodie ordo 45.11.5
Collateralium ſucceſſionis inteſtati mortui leges nationum 45.13.1. & ſeq
Collatio ab inſtitutione quid differat 17.4.23
Collatio beneficij quando, & quomodo palàm fieri debet 17.22.14
Collatio beneficiorum inter fructus epiſcopales 17.7.6
Collatio beneficiorum ad alios quàm ordinarios pertinet, conſuetudine, priuilegio, præſcriptione 17.7.17
& Collationis beneficij capituli cum epiſcopo vnà, vel diſiuncti modi eod.
Collatio beneficiorum ad laicos, & mulieres interdum pertinet 17.7.18
Collatio beneficiorum iure regaliæ 15.38.8
Collatio beneficiorum ſine electione 17.15.1
Collatio quid. eod. 2. eius diuiſio eod.3
Collatio quæ libera, & à quo fiat eod.4
Collatio libera ſine literis fit eod.5
Collationis modi eod.6
Collatio beneficiorum tribus modis ordinariis impeditur 17.9.1
Collatio ceſſat in ſucceſſione fratrum. 45.11.6
Collatio in ſucceſſionibus quid, 46.8.3. eius diuiſio eod.4
Collatio profectitiorum in quibus rebus ceſſet 46.8.12
Collatio in qua ſucceſſione locum habeat eod.28
Collationis bonorum æquitas 46.8.1
Collationis finis, eſt æqualitas 46.8.30
Collationis inducendæ rationes eod.31
Collatio non libera, quæ eſt 17.16.1
Collationis plenum ius in quibuſdam eccleſiis regni 17.8.19

in Colſationem non veniunt quæ filiis quætuntur poſt mortem patris 46.8.22
de Collatione beneficiorum, quàm vacatione nũ prius dicendum. 17.6.1. & in quæ conſideranda eod.2
Collationes beneficiorum iure regaliæ à quo tẽpore competant regibus Galliæ 15.38.12
Collationes, vectigalia & tributa vocantur 3.4.9
Collationum ius & fructus beneficiorum quomodo ad regem Gallorum pertineat 17.7.19
Collationum ſpecies à formis prouidendi 17.15.10
Collecta, talea, indictio idem, & quomodo fiebat 3.7.1
Collectæ quomodo imponi poſſint à pagis, oppidis, ciuitatibus, & comitiis patriæ 3.7.10
à Collectis qui exempti 3.8.9. & ſeq.
Collegæ beneficium, vel officium abrogantem, olim ferunt nec annum vixiſſe: & exempla 41.4.6
Collegam officij nemo accuſat iuſtè 32.18.3
Collegiatus non faciens officium collegiati, priuilegiis non gaudet priuilegij 15.32.11
Collegiatus admiſſus ſuper definitum numerum non vtitur priuilegiis collegij eod.15
Collegiatus in duobus collegiis quis eſſe non poteſt eod.16
Collegiata eccleſia quæ 17.3.14
in Collegiatos tãtùm recipi debent, qui eius artis ſunt quam exigit collegium 15.32.14
Collegiatis fundatores leges dant, poſſunt & collegiati ſibi conſtituere, quomodo eod.18
Collegium, & collegiati quid 15.32.1
Collegium, corpus, ſocietas affinia, ſed diuerſa eod.4
Collegium non mutatur, mutatis perſonis 15.32.17
Collegium in vno retinetur, non niſi in tribus cõſtituitur eod.
Collegij debita & credita non ſingulos priuatim reſpiciunt, ſed vt vniuerſos 15.32.19
Collegio diſſoluto, num poſſint res collegij diuidi inter collegiatos 15.32.20
Collegium mercatorum imperialium 25.3.10
Collegium presbyterorum quot faciant, & quid in eo conſtituendo exigatur 17.3.14
Collegium quomodo ſuccedat inteſtato collegiato 45.15.4
Collegium quot conſtat perſonis 18.3.2
Collegium, vel vniuerſitas quomodo vocatur in ius 48.2.18
Collegia illicita, improbata 1.8.2
Collegiata illicita prohibita. 39.1.5. & quæ licita eod.
Collegia licita tantùm hæredes inſtitui poſſunt 42.35.15
Collegia ſtudiorum 15.32.6
Collegia ſacra & ſcholaſtica eod.7
Collegiorum ſtudiorum loca non ſunt beneficia, nec ea perpetua, niſi presbyterorum 15.32.8
Collegiorum alia licita, alia illicita: & licitorum variæ ſpecies, profana, eccleſiaſtica, mixta 15.32.2
Collegia profana artificum. eod.3. eis fundatores leges ponunt eod.8
Collegia mixta Academiæ priuilegiatæ eod.9
Collegia debent inſtitui, vel approbari à principe: alioquin illicita, ob metum conſpirationum & monopoliorum 15.32.10
Collegiorum bona inalienabilia. 25.8.2
Collegiorum & corporum proprij iudices 47.36.17
Collegiis illicitis legari non poteſt 42.33.4
de Collegiis militum remiſſiuè 19.19.1
ad portam Collinam tumulus Veſtalium 31.26.2
Colloquium pro ſtupro punibile, & qui illud permittit 36.12.6
Colluſio prohibita inter dominum & ſeruũ pro ingenuitate aſſerenda 14.6.41
Collibus, collybiſtæ, campſores 22.9.11
Colonatium ius aliud, quàm emphyteoſis 23.2.5
Colonus vendens rem quam colit, furti damnandus 27.1.19
Coloni eccleſiaſtici qui 23.2.5
Colonellus præfectus leginnis 19.5.17
Coloni inter clientes. 14.10.6. eorum cura quorũ fuerit eod.12
Coloni tributarij qui 18.23.4
Coloni propriè qui publici, & priuati, antiqui, noui eod.5
Coloni adſcripti qui eod.6
Coloni perpetuò obligati eod.9. & 15
Coloniæ ad exemplum ciuitatis Romanæ compoſitæ 18.13.2
Coloniæ in longinqua regna & nationes transferebantur. 15.11.4. & quæ à Romanis tranſlatæ. eod. & ab aliis etiam eod.
Columbæ ex alieno columbario acceptæ, furti actionem pariunt 37.5.14
Columbæ multo pretio olim emptæ. 37.5.15
Columbarum ſtercora quinque argenteis vendita 31.25.5
Columbos iuxta columbarium alienum non licet venari 39.10.11
è Columbis maſculus fœminam non recipit, quũ prius oſculum illi dederit 8.8.4
Columbaria quibus liceat extruere 37.5.15
Columella quibus fœminis vacationem, & quibus libertatem daret. 9.6.38
Columnæ lapideæ quomodo viis itineribúſque appoſitæ 3.13.7
Coma & barba detonſa olim, in ſignum ſeruitutis 56.1.23
Comæ fluminibus cur ſacratæ 16.1.25. eas, virgines maritũ ducentes, Deabus ſacrabant. eod. illáſque infantibus baptizatis Moſcouitæ detõdent. eod.30. ne comam aut barbam nutriant, clericis vetitum eod.32
Comadiamlion ludus, qualis Iuſtiniano, permiſſus 39.4.5
Combabes architectus cur ſe caſtrauerit 7.2.24
Combalaſio Coritus creatus à Merge 18.2.19
Comburantur quibus ſceleribus iure ciuili delinquentes 31.15.2
Comburendus viuus prædator 35.5.28

Comeſſantium & epulorum triſtis qnis exitus, & pœna 39.12.5
Comes conſiſtorianus quis & eius dignitas 6.8.5
Comes rei priuatæ, ſeu præfectus camerariorum principis quis, & cura eod. 17. Cognoſcebat hic comes de ſepulchris,& ne contra arborem conſanguinitatis matrimonia fierent 6.8.18
Comes domeſticorum dictus Mareſcalius aulæ eod.19
Comes ſolemniorum, Gallis magiſter ceremoniarum eod.21
Comes ſacrarum largitionum quis, & eius officium eod.22
Comes ſacri patrimonij quis eod.23
Comes rationalis & patrimonij quis eod.24
Comes iudex ciuitatis in Francia dictus erat, & habebat ſub ſe ſcabinos 6.9.5
Comes Iuſtinianeus præſes 47.32.8
Comes rerum priuatarum, & eius iuriſdictio 47.36.12
Comes rerum priuatarum quis dictus 31.31.3
Comes vrbis Romæ quis,& eius iuriſdictio 47.35.12
Comes vt inueſtiatur de comitatu 6.14.23
Comitis nomen & dignitatis initium à principis comitatu quomodo 6.8.2
Comitis Pariſiorum nomen, rurſum mutatum in nomine Marchionis Franciæ, quod tamen in comitis recidit nomen:vtrumque poſtea vſurpatum & comitis Pariſiorum, & Marchionis Franciæ,ſed vtrumque poſteà relictum magni magiſtri Franciæ nomine 6.8.14.
Comitis Palatini, Coneſtabuli,& Comitum Palatinorum Germaniæ differentia eod.16
Comites apud Francos,iudices 47.36.10
Comites prouinciales, & eorum officiales 47.32.25
Comites qui regalia habeant 3.4.2
Comites rei militaris qui 6.9.1
Comites rectores prouinciarum τοπάρχοι Græcis Francis Landgrauij eod.2
Comites prouinciarum,rectores & iudices fuiſſe eod.3
Comites cuſtodiæ maritimæ deputati, & Marcæ 6.9.6
Comites limitandi etiam apud Romanos ſub ſe habebant ſubditos præfectos: vt de comitibus limitum Africæ, Tingitaniæ, littoris Saxonici,& aliis docetur 6.9.9
Comites ſacrarum largitionum habeant curam mercatorum & negotiationum 47.37.2
Comites ſine comitatu,impropriè tales dicti 17.2.4
Comites titulo tenus factitij, codicillares, vt Palatini 6.8.1
Comites profeſſores publici, qui legerunt per viginti annos eod.
Comites principis cum dignitate, comites cum adminiſtratione. Et Comites qui in titulum comitatus feudum tenent eod.
Comites amici & domeſtici Cæſaris dicti. Hinc comites largitionum rerum priuatarum, &c.6.8.2. Tales comites amici & domeſtici Cæſaris,Germanicè Grauiones. Inde voces compoſitæ,Lãdgrauij,Marcgrauij,Pfaltzgrauij, Burggrauij eod.3
Comites ſacri ſtabuli qui eod.6
Comites Palatini ſine adminiſtratione, & eorum priuilegia 6.8.16
Comites Comerciorum eod.22
Comites conſiſtoriani,conſiliarij aulæ qui eo.25
Comitum inſignia quædam 6.14.23
Comitatus Cæſaris 47.28.1
Comitatus Cæſaris quando dici cœptus tempore Adriani,& qualis ille comitatus 6.8.2
Comitatus ſtabuli,& iura palatij non fuerint perpetuò apud eundem eod.10
Comitatus Cæſaris quid.
Comitatus, ducatus,Marchionatus ex temporalibus facti ſunt familiares,& feudales:tandem cum dignitate,& iudicandi munere 6.9.15
Comitatus priuilegium,ne creditor comitis poſſit petere ſe mitti in eius poſſeſſionem rei ſeruandæ cauſa eod.16.
Comitatus dignitas minor, quam ducatus 6.7.16, & 22. Et conſtabat olim comitatus, 100. pagis eod.30
Comitatus in dignitate non ſuccedebat olim hæres,hodie contra 6.13.5
Comitatibus Franciæ prouinciæ diſtinctæ erant 6.9.4
Comica repreſſa,& poſteà reſtituta licentia 38.6.5
Comitia conſulum creandorum cauſa quæ,qui habebant 47.15.11
Comitiorum candidati cur inter Iulium Cæſarem diuiſi 36.29.3
Comitatiua primi ordinis 6.8.26
Commanderies 15 34.2
Commaternitas 9.10.9
Commatres monachi habere non debent 15.14.34
Commeans falsò cum diplomate, vt falſarius punitur 36.4.6
Commeatum & remeatum exuli ſolus princeps condonat 36.21.3
Commeatum quo tempore militibus dare non liceat 19.10.14
Commenda quid 17.15 35
Commenda ad tempus,& ad vitam eod.37
Commenda quæ reuocabilis eod.38. in commendam quando dati dicuntur beneficia 17.15.36. & quæ beneficia ſolita dari ſint eod. 39
Commendæ duo fines, vtilitas eccleſiæ, & commendatarij 17.15.38
Commenda, vel beneficium in commendam datum quod 17.3.8
in Commendam quę beneficia ad tempus dantur 17.2.16
Commendæ in ordine militum hoſpitalis S.Ioannis Hieroſolymitani quid 47.26.9
Commendæ hoſpitaliorum D. Ioannis Hieroſolym.non ſunt beneficia 15.34 2
Commendæ ſunt regaliorum 17.8.2
Commendandi animo dicta,nõ obligant 25.21.1

Commendatur beneficium dupliciter, in vtilitatem eccleſiæ, aut præpoſiti 17.3.10
Commendare quid 15.38.1
Commendatum, & depoſitum idem 23.3.1
Commendatarij, verè non ſunt beneficiarij 15.38.1
Commendatarij iure regaliæ qui eod. 2
Commendatariarum vacantiæ annuæ militum hoſpitaliorum 15.38.16
Commendatitiæ literæ patris, vel domini pro filio vel ſeruo, non faciunt quod iuſſu obligationem, ſi quis contrahat cum illis 29.8.7
Commenſalis iudex aduerſarij reiicitur 49.3.6
Commenſales capellani papæ, & eorum officium 15.29.13
Commeorum antiquis, quid 42.2.3
in Commercio hominum eſſe, quomodo intelligimus 42.32.16
in Commercio quæ non ſunt, vendi non poſſunt 25.7.1
Commercia cum hoſtibus prohibita 35.5.24. & ſeq.
Commercia & rerum commutationes humanæ ſocietati neceſſaria, quare 21.1.3
Commercium quæ res non recipiant 1.10.8
Commercium quid 25.2.5
Commerciorum comites 6.8.22
Commerciorum ſpecies 25.2.8
Commilitonem vulnerantis pœna 19.10.7
Comminationes inter pœnas 31.12.3
Commis, qui 3.2.14
Commiſcens res alienas ſuis, quomodo conueniendus 20.9.19
Commiſſarius executionis cauſa ſententiæ datus quando, & vbi recuſari debeat 49.3.20
Commiſſarij abuſum quis corrigit 47.22.17
Commiſſariorum plurium in mandato clauſulæ obſeruandæ 47.22.18
Commiſſoria lex reprobata in pignoribus 25.17.12
Commiſſoriæ legis pactum in pignoribus improbatum 23.9.15
Commiſſum non habet in Gallia hominij præſtationis defectus, iure contrà: & cum ipſo iure cadat feudum in commiſſum, an poſt 6.16.9
Commiſſum ob defectum ſolutionis, penſionis, emphyteoſeos, an habeat locum in Gallia 27.1.5
in Commiſſum quando iure ſcripto & Gallico incidit res 26.6.1
in Commiſſum re incidente, quis præferatur, an proximior alienantis, an is cui commiſſum debetur eod. 2. & 3
Commiſſum ob inficiationem domini, in Gallia eod. 4
in Commiſſum quibus modis incidat feudum eod. 3
de Commiſſo ob non præſtitum homagium, iuramentumque fidelitatis, & profeſſionem rerum feudalium 6.15.15
Commiſſoriæ legis pactum in emptione quid 25.17.9
Commiſſoriæ legis pacto quando vti non poſſit vendiτor 25.17.11
Committimus, cuius generis codicilli 47.27.25
Committimus, literæ quæ 47.22.6
Commixtio quid 20.9.17
in Commodatis non eſt locus iuri retractus 26.11.1. & 2
Commoditas prædij conceſſa alicui, accedit ſeruitutibus prædialibus perſonalibus 4.2.22
Commodus Cæſar Iſidis ſacerdotum occupatus caput ſibi raſit 16.1.16
Commodus Cæſar Lucillæ vxori Pompeiani quid permiſerit 1.6.6
Commodus Cæſar Lucillam ſororem conſtuprauit 9.11.10
Commodus voluit ſe vocari Herculem 36.4.4
Commodus 300. concubinas habuit 19.1.11
Commodi Cæſ. vitia, & mors 18.1.8
Commodare quæ perſonæ poſſint, & quibus commodari poſſit 23.1.3
Commodari quæ res poſſint eod. 2
Commodatum primus modus contrahendi 23.1.4
Commodatum re celebratur, vnde dictum, & quid 23.1.1
Commodatum gratuitum eſſe debet eod. 5
Commodatum non reuocatur niſi expleto vſu, & tempore eod. 7. quid differat à mutuo eod. 6
Commodati, depoſiti, & precarij differentia eod. 8
Commodati actiones tres, directa, contraria, vtilis, quæ ſint 23.1.12
Commodati directa actio quid petat eod. 13. ex quibus cauſis detur commodatario eod. 14
Commodati contraria & vtilis actio pro quibus dentur eod. 15
in Commodato valent conuentiones periculi ſubeundi futuri 23.1.4. periculi autem damnum in eo, cuius ſit eod. 10
in Commodato præſcriptis verbis actio eo. 6 pro eo iuratur in litem eod. 12
Commodatæ rei vſus tantùm conceditur, & quid differt commodatum à mutuo 23.1.6
Commodata re extra vſum & tempus vtens, furtum facit eod. 9
Commodatæ rei interitus ad quem pertineat eod. 11
Communis res in feudum pro parte diuiſa datur 6.6.11
Commune quod eſt, meum eſt 26.10.1
Communes res pluribus de cauſis nobis cum alijs 5.1.5
Communes res in dotem dari poſſunt, quæ prohibitionem non habent 9.18.2
Communes res quæ ſint naturâ 1.14.10
Communia crimina, quæ 30.11.18
Communia fuiſſe ab initio, non publica: & quomodo cœperint publica 3.2.4
Communia omnia quibus temporibus 3.2.5
Communia omnia natura 1.14.10
Communia quæ ſint 3.21.10
Communia verba ſubſtitutionum 42.11.7. & quando in dubiis interpretanda eod. 8
Communi diuidundo iudicij, & familiæ erciſcundæ

dæ differentia 5.2.4
Communicare quibus cum non licet, nec oſculum dare poſſumus 8.8.20
Communi diuidundo in iudicium veniunt præſtationes, quod agi debuit, vel actum eſt communi nomine, impendia, rei deterioratio, arborũ ſucciſio, coniuncta & alia 5.3.17. Perſonæ quæ poſſint hoc iudicio agere eod. 18
Communi diuidundo iudicium quid 5.2.1. Et illud in aliud nomen tranſit, ratione rei diuidendæ, in familiæ erciſcundæ, & finium regundorum eod. 2
Communi diuid. pendente iudicio, res alienari nequit 5.3.20
Communi diuidundo actio duplex, directa & vtilis eod. 24
Communi diuidundo, & actionis pro ſocio familiæ erciſcundæ differentia 27.4.4
Communi parieti quæ liceat immittere 4.8.3
Communio ad tempus, non in perpetuum vt valeat, pacto effici poteſt 5.2.16
Communio rerum extra politiam 42.1.6
à Communione quibus ex cauſis diſceſſum fuit 1.14.11
Communio rerum diſcordiam parere ſolet 1.14.11
Communis rei ſeruitus quomodo ab vno ex dominis imponi non poſſit 4.21.10
Communis res duplex, pro diuiſo, & pro indiuiſo, & quid vtraque 5.1.2
Communiter quod poſſidetur, negligitur 9.6.26
Communiter viuere an iniungi poſſit à patre filiis 44.5.29
Commutatio beneficiorum quæ inhibita 17.5.22
Commutatio in melius ſemper fieri debet 24.10.18
Commutatio, primum genus commerciorum, & ex ea contractus orti 21.1.5
Commutation & equiualant. & ſouches, qualia tributa & oblationes in Gallia 3.6.6
Compaternitas duplex, directa & obliqua 9.10.10
Compaternitas ſpiritualis per baptiſmum 2.4.18. & per confirmationem 2.5.3
Compendioſa ſubſtitutio à milite facta quas alias contineat 42.25.3
Compendioſa ſubſtitutio accedit militari 42.26.1. num ſit ſubſtitutio eod. quid. eod. 2. duplex propriè militaris, & paganica eod. 3. formulæ eius, & quas alias contineat eod. 4. & 5. & 12
Compendioſa quid operetur, quando continet fideicommiſſariam 42.26.8
Compendioſa ſubſtitutio mixtim quomodo dicatur fieri 42.26.10
Compendioſa facta verbis obliquis vel communibus, continet fideicommiſſariam: num idem ſi directis 42.26.11
Compendioſa addita reciprocæ ſubſtitutioni, facit eam quoque fideicommiſſariam 42.27.8
Compenſandi cauſa debitum, quando legatum factum videatur 41.32.23
Compenſare, eſt donare 26.9.1
Compenſari quæ res poſſunt, & quæ non 21.22.2.3. & 4.
Compenſatio intra quod tempus opponi poſſit fiſco 40.5.15
Compenſatio minuit actionem 21.16.3
Compenſatio non habet locum in petitione legitimæ, quomodo 44.5.21
Compenſationum in iniuriis vtrinque prælatis locum habeat 38.7.14
Compenſatio non obiicitur à debente decimas futuras 2.24.5
Compenſatio poteſt obiici à conuento actione rerum amotarum 37.11.10
Compenſatio tollit actionem 21.22.1
Compenſatio quid, & diuiſio eod. 2
Compenſatio non fit cum inuito ſpeciei, & pecuniæ eod. 5. Quando obiici poteſt reipub. eod. 6
Compenſatio non obiicitur à depoſitario creditori eod. 7. iniuſtè poſſeſſore damnato ex re iudicata, alternatiuæ promiſſionis creditori in criminibus publicis eod.
Compenſatio quibus & à quibus obiicitur 21.22.8. eius faciendæ forma eod. 9
Compenſatio vbi, & quando opponi poteſt eod. 10. In Gallia in iudicio non opponitur ſine literis regiis eod.
Compenſationes quare inuentæ ſunt 21.22.11
Compenſatio vxori dotem repetenti obiici non poteſt 9.24.11
Compenſationis cauſa data, num retrahi à proximis poſſint 26.9.1
Complainte quid 36.25.13
Compoſitio, & tranſactio differunt 28.2.16
La Compoſition, quod genus tributi in Gallia 3.6.5
Compromiſſarius arbiter, & non compromiſſarius quis 47.39.6
Compromiſſum quid 47.39.4. quid item apud Græcos eod. 8
Compromiſſum plenum tripliciter dicitur 47.39.9 Eius pœna non eſt in poteſtate arbitrati ne petatur 47.39.14
in Compromiſſum quæ veniant eod. 15
Compromiſſo faciendo quæ clauſulæ apponi debeant eod. 18
Compromiſſum ſine pœna an valeat 47.39.25
per viam Compromiſſi quæ electionis formula 17.12.30
Compromittere de quibus liceat 47.39.9.10.11 & 12. quibus eod. 14
Compurgatores iuratoriæ purgationis quorſum adhibiti, & quales eſſe debeant 48.15.15
Compurgatorum numerus quantus eſſe debeat eod. 17
Computantur quæ inter bona defuncti pro Falcidia deducenda 42.34.21
Computorum camera, & notio 47.38.10
Comus dæmon 34.20.30
Comus, luxurioſum conuiuium, alienus à probis viris 39.11.3. vide & c. 12
Comus ſtultitiæ, luxuriæ & conuiuiorum præſes 39.12.2. feſtum eius eod. 3. dæmon, & eius figura eod. 4
Concentor quis 15.22.2
Condemnari nemo debet, antequam nomen eius dela-

delatum ſit 32.8.1
Condemnatum vltimo ſupplicio eripiens qua pœna puniatur 36.25.37
Conditio quid 21.8.12
Conditio, actio eſt in perſonam 46.7.2
Conditio cauſa data, conditio ob turpem cauſam dati, ſine cauſa, incerti, indebiti, furtiua 22.5.9
Condictio ex lege quid 22.5.8
Condictio dati in contractibus innominatis non impletis 28.3.6
Condictio dati, ſi non fiat quod dictum eſt, competit 28.4.2
Condictio furtiua, quæ, & quando competit, & cui 37.1.22
Condictio indebiti affinis mutuo 22.16.1. quid ſit eod.2. ex æquitate quomodo dicatur competere eod.3
Coodictio indebiti quomodo differat à condictione cauſa dati, cauſa non ſecuta: antinomiáque conciliata 22.16.7. Finis eius eod.12. rationes eod.13
Condictio indebiti competit pro repetitione promiſſionis indebiti ſoluendi eod.14
Condictio indebiti in quibus caſibus ceſſet 22.17.1.2.3.& ſeq.
Condictio in ius quomodo olim fieret 48.2.24
Condictiones, actiones ſunt perſonales, & 30. annis præſcribuntur 44.4.17
Conditio quid 42.28.19
Conditio de præſenti, de præterito, & de futuro, quid operetur 42.32.37. de futuro eſt vel poſſibilis, vel impoſſibilis. poſſibilis poteſtatiua, caſualis, mixta eod. 38. Poteſtatiuarum alia in dando, alia in faciendo, & de earum natura eod.39. Promiſcua quæ eod. non faciendi 40. dandi quomodo impleantur eod. 41. Caſualis quæ, & diſtinctio, & quando ſuſpendat relictum eod.42. Mixtæ natura 43
Conditiones poſſibiles plures coniunctim vel diſiunctim impoſitæ, quomodo implendæ eod. 44. conditiones quomodo impoſſibiles iure & facto, & num per impoſſibiles vitietur relictū eod.36.& 47
Condictio vna pluribus impoſita quomodo implenda, an pro parte 42.32.44
Conditionis implendæ ius non tranſit ad hæredes 42.32.45
Conditio, *ſi non nupſerit*, reprobata in virgine, non in vidua 42.32.47
Conditiones facti tres, vt detur, fiat, contingat: & contrà, ne detur, ne fiat, ne contingat 42.32.45
Conditio melior in pacto additionis in diem, quæ ſit 25.17.5
Conditionis & demonſtrationis differentia 42.32.53
Conditionis implendæ fideicommiſſi cauſa quando reſtitui debeat ab inſtituto fideicommiſſario 42.29.57
aliud eſt Conditionem, aliud modum adiicere venditionibus 26.4.2
Conditione deficiente, & adueniente die vſusfructus extinguitur 4.5.12
de Conditione indebiti remiſſiuè 29.6.1
ſub Conditione promiſſa, non debentur ante conditionem 4.21.1
ſub Conditione venditum feudum, dominus retinere non poteſt iure prælationis 6.16.5
à Conditionali venditione quid differat per additionem in diem venditio 25.17.4
in Conditionali venditione num locum habeat redhibitio 26.3.5
Conditionatum feudum quid 6.2.15
Conductionis & locationis nomine olim promiſcuè vſi veteres, vt emptionis & venditionis 27.1.1
ex Conducto actio cui detur, & pro quibus 27.5.31
Conductor de vi maiore non tenetur 31.13.3
Conductor in aliena ſumptus faciens repetit 20.9.14
Conductor inficiatus rem locatam reſtituere, quomodo condemnetur 27.3.9
Conductor non ſoluens mercedem, expelli poteſt à re locata 27.2.21
Conductor mercedis, vel penſionis remiſſionem quando, & pro quibus petit eod.22
Conductor rei, ſi frui vel vti ea non poſſit, ad quid agat eod.32
Conductor quibus ex cauſis, tempore conductionis re conducta expelli poteſt 27.2.34
Conductor nulla quantumuis longæua poſſeſſione, præſcribere rem locatam contra dominum poteſt eod.35.
Conductor pro re conducta non ſoluit tributa vel collectas regulariter, quando contrarium 38.22
Conductores ſeu redemptores fructuum iuriſdictionis, quas emendas & confiſcationes petunt 47.21.17
per Confarreationem & nuptiæ fiebant in manu mariti, & quomodo 9.5.31. & de nuptiis per farreationem eod.32
Conferantur quæ 46.8.5.& ſeq.
Conferuntur quæ in legitimam imputantur eod. 10
Conferendi ob negligentiam deuolutio 17.9.9
Conferendi poteſtas cur tantùm habeat ſemeſtre tempus 17.9.28
Conferendi poteſtas tranſit in hæredes 46.8.26
Conferendi forma, re, ſeu facto, & cautione eod. 27
Conferre quid 46.8.2
Conferre quantum debebat olim emancipatus 46.8.23
Cooferre qui teneantur ſucceſſuri 46.8.24
Conferre debentium qualitates 46.8.24.& ſeq.
Conferre debentis & nolentis, quæ compulſio eod.27
pro Confeſſa dote num præferatur in hypotheca anterioribus creditoribus vxor, & fiſco 9.24.5
Confeſſio dotis acceptæ, quando pro expreſſa numeratione habeatur 9.24.5
Confeſſio in tortura quando probet, & quando non 48.12.26
Confeſſio quæ, & quibus facienda. Item & diuiſio in ſacramentalem, & non ſacramentalem 2.8.6

Confeſſio quando probet ſpontanea 48.10.10
Confeſſionis inductæ rationes 2.8.9
Confeſſionis ſeu pœnitentiæ cognatio non egreditur perſonas confitentium 9.11.19
Confeſſionem fuiſſe ſemper & priuatam auricularem cum publica docetur 2.8 8.& 10
Confeſſionem quatuor quæ veram impediant cauenda, pudor, timor pœnæ, nimia ſpes, deſperatio. Et de partibus audiendis exomologeſim 2.8.12
Confeſſiones quales in iudicio, & quomodo probent 48 7.7
Confeſſiones qui audiunt, ſilere & non detegere eas debent, & de pœna eas reuelantium 2.8.12
Confeſſoria quomodo & quando domino prædij dominantis competit 4.14 9
pro Confeſſoria actione forma libelli 4.22.8. & qui poſsint vti his actionibus, negatoria & confeſſoria eod.9.& aduerſus quos eod. 10 affectus harum actionum qui eod. 11
Confeſſoris regij poteſtas 47.36.14
Confeſſus in quo pro iudicato habeatur 48.10.11
Confideraſſe quis dicatur 24.4.6
Confinia quæ dicantur 5.5.3
Confinium prædiorum intermedium ſpatium ex lege Solonis quotum 5.5.4
Confirmatio cum ſua deſcriptione, arma fortiora in pugna ſpirituali addit, videlicet Spiritum ſanctum 2.5.1
Confirmatio, & electio quid tribuant 17.3.19
Confirmatio in forma ſpeciali ſummi Pontif. tribuit ius nouum 17.15.27
Confirmatio ſequitur electionem 17.13.1. dat adminiſtrandi ius eo. à quo fiat eod. 2.& 5. in ea facienda qui vocandi ſunt eod. 3. quid ſit eod.4
Confirmatio exigitur electo ante adminiſtrationem, alias priuatur iure quæſito, & exceptiones 17.13.7.8
Confirmatio non validat inualidam electionem eod.9
Confirmatio tradit dominium prælaturæ 15.22.28
in Confirmatione quæ conſideranda. De materia perſonis confirmantibus, & ſuſcipientibus confirmationem 2.5.2
Confirmationis faciendæ forma 2.5.4
Confirmationis ratione inter quos nuptiæ prohibitæ 9.11.18
per Confirmationis ſacramentum paterni nominis efficimur participes, filiiſque habemus 10.5.5
ex Confirmatione facta chriſmatis oritur cognatio ciuilis ſpiritualis 9.9.10
Confirmator quis 24.3.15
Confiſcandi & non confiſcandi bona reorum, varij ritus & leges variæ 31.31.13
Confiſcant bona iudices eccleſiaſtici, & laici 31.31.1
Confiſcatio quid 31.31.1
Confiſcatio bonorum & corporum 31.31.5
Confiſcatio bonorum à iudice laico facta quando non tollat ius patronatus rei 3.17.5
Confiſcatio bonorum in Flandria 36.22.13
Confiſcatio bonorum in quibus locum habet 3.17.1.& 6
Confiſcatio bonorum non porrigitur ad ea, quæ poſtea acquirit damnatus 42.8.19
Confiſcatio bonorum quibus fiat caſibus, ſine pœna perſonæ 31.31.10
Confiſcatione bonorum facta, quæ ab illis bonis eximantur 31 31.17.& 18
Confiſcatio cui permiſſa 31.31.4.& 6
Confiſcatio in crimine hæreſeos, an regis, an dominorum iuriſdictionalium 35.2.37
Confiſcatio nouiſsimo iure ceſſat, exceptis paucis criminibus enumeratis. Nec in Aquitania niſi rarò confiſcitur: in Gallia contra, confiſcato corpore confiſcantur bona, reſeruata vxori & liberis rei quadam portione 3.17.3
Confiſcatio ordinaria & extraordinaria ad quos pertineat 31.31.10
Confiſcatio pro quibus criminibus ad dominos locorum non pertinet 31.31.9
Confiſcatio ſine licentia principis non fit 3.2.10
Confiſcationis ius cuius iuriſdictionis ſit 47.22.14
Confiſcationis prohibitiones legum Romanorum abrogatæ in Gallia 44.5.13
Confiſcatione facta, num feudum redeat ad dominum 6.21.4
Confiſcatione vti quibus liceat 31.31.6
Confiſcationes in quibus locis non receptæ 31.31.13
Confiſcato corpore, confiſcantur bona in Gallia 45.12.6
Confiſcata & publicata bona emi poſſunt, nomine eius à quo adimuntur 41.5 11
Confiſcata num retrahantur à proximis 26.2.11
Confiſcatis bonis quibus dominis bona addicuntur 31.31.11
Confiſcato corpore, quomodo confiſcari dicantur bona 31.31.12.& quando eod.16
Confiſcatis bonis quæ partes liberis damnatorum relinquantur 41.31.12
à Confiſcatis bonis quæ detrahantur 3 17.2
Confitendum cui ſit, & quando laico quis poſsit confiteri 2.8.7
Confraternitas 9.20.9
Confundi prohibentur rerum naturæ 22.1.2
Confuſa res, quæ 5 1.4
Confuſio quid 20.9.17.& confuſione rerum quando dominium earum communicatur 20.9.18
Confuſio parit liberationem debitori 21.18.3
Conceptionis tempus conſideratur 26.16.1
Conceptis verbis iurare 50.8.2
Conceſsis ſeruitutibus actus, viæ, & itineris, omnia in prædio agere licet, ſine quibus quis vti nequit 4 14.7
contra Concilium ſolus ſum. Pontifex diſpenſat 9.11.22
Concilia prouincialia vt ſingulis annis haberentur, quando iuſſum Metropolitanis 17.9.15

Con

Concilia vniuerſalia quare oon debeant, nec poſſint congregari alia authoritate, quàm ſummi Pontif. non Imperatoris, vel Regis 15.3.6
Concluſio in cauſa, quid 48.17.1. num de ſubſtantia iudicij eod.2
poſt Concluſionem in cauſa nihil fieri debet à litigantibus in lite 48.17.4. paucis exceptis eo.5
Concluſio lebelli petitionis qualis eſſe debet 48.5.7. de eius clauſulis eod.8
Concluſione litis & renuntiatione facta, quæ fiát in lite 48.1.7
Concordata quando peracta 17.9.17
Concordata quatenus non ſeruanda in Gallia 33.13.45
Coocordia in beneficiis quatenus permiſſa 17.17.35
Concordia inter ordines ne eſſet, connubium vetitum inter patritios & plebeios apud Romanos 9.13.4
Concordiæ beneficiorum à ſolo Papa confirmari poſſunt 17.15.26
Concordiæ ædes in ara Vulcani 17.5.20
Concordiæ ædem Romæ qui dedicarint 15.29.8
Concordiæ vtilitas ſumma oſtenditur 3.2.1
Concremandi maleficos varij modi 31.15.3
Concubina an poſſit pro concubino, vel contra, teſtari 48.13.16
Coocubina Ethnicis antiquis vxorato prohibita, permiſſa cælibibus iure Pandectarum 10.1.4
Concubina digna oon erat nomine vel hooeſtate matriſfa. ſed vilis eod.5
Coocubina ab vxore, ritibus oon affectione differebat eod.9
Concubina honeſta, vxor 9.5.37
Concubinam cum vxore habere oon licebat eod.38
Concubina hooeſtatẽ matrisfamilias amittebat eod.39
inter Concubinam & meretricem quæ differentia 10.3.20
in Concubinam donationes valebant apud Perſas 10.2.23
Concubinæ ademptæ ſacerdoobus 17.9.11
Concubinæ datæ proficiſcentibus in gubernationem prouinciarum 47.32.28
Concubinæ quæ apud Hebræos 10.1.7
Concubinas ſingulas ſingulis adminiſtratoribus prouinciarum, ſi vxores noo haberent permiſit Alexander Imper. 10.1.10
Concubinarum intemperatus numerus ante Euãgelium vſurpatus cum vxoribus 10.1.11
Concubinatus habet vmbram, & ſimilitudinem matrimonij 10.1.5
Concubinatus Athenis Demetrio prohibitus eod.14
Concubinatus iure ciuili Chriſtiaoo prohibitus 10.1.15. & iure pootificio, omniſque coitus extra nuptias: multò magis & clericis eod.16
Concubinatus in decretis patrum accipitur pro vxore quæ in maritum conſenſit 10.1.16
Concubinatus inter Chriſtianos prohibitus 26.17.9
Coocubioatus, num matrimonium, & quid ab eo differat, & adulterium oum cadat in ipſo 9.5.36. & 37
Concubinum voum vxori proximum viri permiſit lex Solonis, impotente viro 10.1.13
Concubinos vnum, vel plures, Lituanicæ mulieres pro facultatibus mariti babebant 10.1.12
Concubitus promiſcuus Trogloditis, Britannis, Tyrrhenis, Icthiophagis 9.2.19
Concubitus, terõum oous matrimooij eſt 9.20.1. lex de concubitu non frequentando eod 3
Concubitum & generandi vim maleficia impediunt 34.9.3
ex Concubitus illicitis impios naſci, & iram Dei concitari 10.3.23
Concubitibus omnium apud quos expoſitæ vxores 9.2.18
Concurrentium controuerſiarum quæ prius iudicandæ 50.1.13
Coneſtabulus comes ſacri ſtabuli, vt & magiſter equitum, totius belli caput, &c. ſimilis Sultano Caliphæ 6.8.6. Tribuno Celerum regum Romæ: Magiſter equitum, Dictatorum eod.
Coneſtabulus in Gallia quam habeat dignitatem parem antiquis 47.18.5
Coneſtabulus Galliarum & iuriſdictioois, eius leges 19.18.6. & 11
Coneſtabulus olim Meier domus, & Palannus dictus 6.8.8
Coneſtabuli officium quãdo inſtitutum 47.29.10
Congé quid 48.3.18. *Et congé & defaut* eod.
Congedium in curia parlamenti quando obtineatur, & expodiatur 48.8.8
Congolitanus rex 597.3
Congregatio hominum ſine armis, ad priuatam vim pertinet: cum armis, ad publicam 36.25.26
Congrui ius quale 26.1.3
Coniugalis ſocietas facit communionem rerum vtriuſque familiæ, habitationis, domicilij 9.4.6
Coniugati electi in epiſcopos, abſtinebant in poſterum coniugibus 9.14.2
Coningati monaſterio quando ſe poſſint dedicare 15.14.18
Cooiugati quando poſſunt ingredi religionem 9.15.18
Coniunx furatus rem cõmmodatam coniugi, furti actione conuenitur 37.11.5
Coniunx qui deceſſit, & donauit vel legauit ſuperſtiti, poteſt cauere validè, ne donata ſubiciantur legibus reſeruationis liberis prioris matrimonij, etiamſi ſuperſtes nubat, & poteſt permittere nuptias 9.26.53
Coniuges vel ſponſi poſſunt adire iudicem laicum vt cogat aduerſarium nubere, vel redire 9.21.7
inter Coniuges affinitas nulla, ſed principium affioitatis 9.10.3
inter Coniuges cootractus alij quàm donationis permiſſi 9.25.11
Coniugum contractus præter donationes, valent 28.10.3. quæ autem donatio inter eos val. eod. per totum.

Coniugibus vna debet eſſe communis religio .9. 4.15
Coniugium inter prælatum & ſuam eccleſiam cõferrétque cum matrimonio, viri & vxoris 55. 25.2
Coniugij corporalis cum ſpirituali quæ affinitas, & in quo conueniant 15.12.42
Coniugia indiuidua Romæ tempore Numæ, & antè 9.15.15
Coniunctus num vincat transmiſſarium 42.13.4
Coniunctus quando excludatur à ſubſtituto, & contrà 42.16.8.14.& 15
Coniunctæ perſonæ, aut tabernæ quid. 46.10.5
Coniuncti æquali coniunctione diſiunctis ſine prælatione præferuntur. 46.15.23. Re & verbis coniunctus præfertur re tantùm, vel verbis tantùm coniuncto eod.24. Num verò re coniunctus tantùm præferatur verbis tantùm coniuncto eod. 25. Num coniunctus præferatur ſubſtituto vulgari eod.26
Coniuncti poſt ſubſtitutum vocantur, ſi deficiat eod.27.
Coniuncti re & verbis quid 46.10.9
Coniunctorum qui præferantur, an re tantùm an verbis tantùm, an vtrumque coniuncti 46.11. 23.& ſeq.
Coniunctio quid. 46.10.1. eius diuiſio in realem, verbalem, mixtam, & quales illæ 46.50.1.& ſeq.
Coniunctio legalis alia, alia hominis quæ eod.4
Coniunctio hominis quæ eod.5. ea duplex, conuentionalis, teſtamentaria. eod.
Coniũctio fit re, verbis, aut vtroque modo 46.10. 6. Eius loco eſt coma vel inciſum ſeu virgula in oratione 46.10.10
Coniunctio ius accreſcendi in quibus inducat. 46. 50.51.& 12. eius effectus eod.12. rationes eod. 13.
Coniunctio & proles, conſummatio & probatio matrimonij initi 9.3.6.
Coniunctio ex vtroque parente non habet priuilegium prælationis extra filios fratrum 45. 11.8
Coniunctio iuris accreſcendi tripliciter fit, re, verbis, & vtriſque interuenientibus 4.5.21
Coniunctio maris & fœminæ à natura 8.1.6.& illa in hominibus quomodo differat à brutorũ coniunctione eod.7. finis coniunctionis legitimæ hominum, generatio & ſubrogatio eod. 8. leges dictæ huic coniunctioni hominum, ne contaminaretur eod.9
Coniunctionis legalis impedimenta 9.13.17
Coniurationes apud Italos vt dictæ 6.2.23
Coniunctionum copulatiuarum exempla, & coniungeodi formulæ 46.10.10
Coniurans in vicarium principis qua pœna afficiatur 36.3.2
Coniurantium in principem pœnis additum, vt priuentur ſepultura 35.1.17
Connubium quid. 9.1.7. à contubernio vt differat eo.
Conon dux Athenienſium, victus à Lyſandro Lacedæmonio. 31.6.12
Conqueſtus qui dicantur 45.14.15
Conſanguineus an teſtetur pro conſanguineo. 48 13.27
Conſanguinei, & affines ex nuptiarum coniunctione 9.9.5
Conſanguinei qui eod.2
Conſanguineorum gradus nubendi vſque ad ſeptimum 9.11.15
Conſanguineus in Arabia vna ſolum erat vxor 9.2.53
Conſanguinitatis & affinitatis tractationis vtilitas, in quibus locum habeat 9.10.11
inter Conſanguineos ſpirituales impedimenta cuius ſint gradus, ratione Baptiſmi & confirmationis. 9.11.18
Conſcientia maleficij iudex 48.12.12.& ſeq.
Conſcientiæ accuſatio quæ ſit 32.2.7
Conſcientiæ forum à ciuili quid differat 30.11.17
Conſecrandi epiſcopi modus, & tempus 17.14.10
Conſecrandi regem & imperatorem formula 6. 54.20
Conſecrantur Deo virgines, & viduæ: ſed diuerſa earum profeſſio 15.17.2
Conſecrati, epiſcopi dicuntur, non ordinati 16. 5.37
Conſecratio prælati ſequitur confirmationem, non contrà 17.14.1
Conſecratio quid eod.
Conſecratio prælatorum non differtur vltra tres menſes eod.6
pro Conſecratione aliquid accipere, ſimonia 33. 13.12
Conſenſus emptionem perficit 25.15.2
Conſenſus & authoritas tutoris duo ſunt, quæ ſeparari poſſunt 12.2.9
Conſenſus fides differt à fide pactionis 21.3.3
Conſenſus in nuptiis alio modo quàm verbis exprimitur 9.5.2
Conſenſus in re ſtipulata adeſſe debet 24.1.17
Conſenſus pars ſubſtantialis matrimonij 9.3.3. in nuptiis ineundis ſponſi & ſponſæ tantùm neceſſarius, vt matrimonium perficiatur eod.7. an autem parentum conſenſus in nuptiis filiorum filiarúmue ſ[?]exigatur eod.nu.9.10.& ſeq.
Conſenſus perficit legem tranſactionis 28.2.27
Conſenſus præſtitus à Domino in venditione rei feudalis impedit ius prælationis, & ei nocet in illo 6.16.5
Conſenſus vaſſalli quando neceſſarius Domino in alienatione facienda feudi 6.6.13
Conſenſu celebratorum contractuum formula 22.1.4
Conſenſu commiſſa delicta quæ 30.11.6
Conſenſu tacito, facto permiſſo & expreſſo remittitur ſeruitus 4.23.4
Conſentientes filij parentum nuptijs ſecundis ſibi præiudicant 9.26.54
ex Cõſequentia rerum ſeruitutes conſtitutæ 4.21.7
per Cõſequẽtiã quęda fiũt, q̃ aliter nõ licerer 25.7.3
Conſeruare parta melius, quã noua acquirere 12. 3.9
Conſeruationis ſuæ ſpeciei ſemina rebus omnibus Deus indidit 8.1.3

ad Conſeruationem totius rei qui mutuauit, aliis in hypotheca præfertur, quamuis poſterior 23.11.9
Conſeruator delegare non poteſt ſibi commiſſū 47.22.27
Conſeruatores iudices qui dicantur 47.22.23. eorum poteſtas, & qualitates eod.24. Species cōſeruatorum eod. pro quibus dentur eod.25. poteſtas eod.26. à quibus dentur eod.27. qui dari poſſunt eod.28. fines, & rationes eod.29. quando extingatur poteſtas eod.30
Conſeruatores nundinarum Lugduni 47.37.6
Conſeruatores paludum qui, & officium, & iuriſdictio 47.38.7
Conſeruatores ſcholaſticorum priuilegiorum 47.36.18
Conſignatio debiti legitima inhibebat curſum vſurarum 22.4.3
Conſignatio & oblatio pretij & aliarum rerū qualis fieri debet in retractu 26.23.1
Conſignationes litis cauſa quales factæ 48.4.3.&5
Conſignationes pro litibus in Gallia 23.3.7
Conſignationes ſublatæ 3.10.7
Conſiliarius magnus 47.29.10
Conſiliarius magnus in Gallia quis 47.18.5
Conſiliarij aulæ qui 6.8.25
Conſiliarij nati qui 47.25.6
Conſilium adhibere manumiſſionibus quid 47.15.20
Conſilium capiendum à ſenibus 47.9.22.& 23
Conſilium domini detegens vaſſallus, eius, feudo priuatur 6.19.14
Conſiliorū curiæ vel principis propalatores, quomodo puniendi 47.25.28
Conſiliū delinquendi dans, quando, & quatenus teneatur 30.11.6
Conſilium generale recuſari non poteſt 49.3.25
Conſilium magiſtrale, & dictionale 47.16.3
Conſilium magnum & priuatum principis 47.28.3. quis ei præſideat eod.4. Ex quibus ſenatores delecti eod.5
Conſilium magnum, olim conſilium priuatum regis ſine iuriſdictione contentioſa 47.28.6. nec tantæ authoritatis, ac parlamentum eod.7. à quo eliguntur eius ſenatores eod.8. eius iuriſdictio eod.9. eius ſedendi modus, & fines eod.10. priuilegia eod.11
Conſilium ſuorum princeps non tenetur ſequi 47.28.8
Conſilium qui tenetur adhibere, nō tenetur illud ſequi 47.28.8
Conſilium magnum militum ordinis hoſpitalis S. Ioannis Hieroſolymitani, quale 47.26.9
Conſiſtorium Cardinalium, & ſummi pontif. & quæ ibi tractantur notiones 15.4.15
Conſiſtoriales aduocati Romæ qui, & eorum priuilegia 49.6.10
Conſiſtoriales cauſæ, ſacri palatij dicuntur 15.42.14
Conſiſtoriales patroni qui dicantur, & munus eorum 15.4.15
Conſiſtorialia beneficia quæ 15.4.15
Conſiſtorianus comes quis, & eius dignitas 6.8.5.& 25
in Conſpectu regis ſtantes pueri, & ad hoc anutriti, vbi 6.3.9
Conſtantiæ in pontificem electus Martinus 5. & quo tempore habita Synodus Conſtantienſis 15.3.15
Conſtantienſis ſedes epiſcopalis à Dagoberto rege inſtituta 15.12.4
Cōſtantinopolis ciuitas à quo fondata, & à quibus reparata, & varia eius nomina 15.5.7
Conſtantinop. regia orientalis imperij vrbs eod.8
Conſtantinopolis quando à Turcis occupata eo.9
Conſtantinopolis nunc dicta Cæſarondum 15.5.10
Conſtantinopolitanus patriarcha primus poſt Summum pont.f. dignitate 15.5.4
Conſtantinopolitanus patriarchatus, Romania, & eius epiſcopatus 15.5.12
Conſtantinopolitanum concilium 2. quando habitum 15.5.4
Conſtantinus caput legis Papiæ qua Cælibes ſucceſſione priuabantur, expunxit 9.6.37
Conſtantinus crucis ſupplicium ſuſtulit. 31.17.4
Conſtantinus & Leo ab imperio per Stephanum Papam amoti 6.20.13
Conſtantinus Leonis filius Romanum quendam cum filijs tonſos in inſulam miſit 16.1.29
Conſtantini Magni arca, illius oſſa continens, tranſlata in Eccleſiam Accij Martyris 33.23.18.
Conſtantinus Magnus baptiſmate à lepra curatus 2.4.14
Conſtantinus Magnus hæreditates relinquere eccleſiæ permiſit 2.28.2
Conſtantinus Magnus ne filiæ Phœnicum proſtituerentur, vt ſolebant ante legitimas nuptias effecit 9.2.27
Conſtantinus Magnus egreferebat quæſtiones de religione euulgari 33.9.12
Conſtantinus Magnus eccleſiæ permiſit habere & poſſidere temporalia. 6.5.5
Conſtantinus Magnus Eccleſiam portatilem, vbicunque locorum eſſet, circumferebat 2.1.18
Conſtantinus Magnus permiſit eccleſiaſticis perſonis bona habere 15.38.6
Conſtantinus Magnus permiſit eccleſiis legari 42.33.4
Conſtantinus 13. Orientis vltimus Chriſtianus imperator 15.5.10
Conſtantini baſilica 17.9.10
Conſtantini & Helenæ feſtum 2.16.12
Conſtantini Magni corpus tranſlatum, ob idque orta ſeditio 2.14.2
à Conſtantino Magno Conſtantinopolis ciuitas ſic dicta 15.5.7
Conſtantius 2. Cæſar adorari voluit 18.1.10
Conſtantij de proditore eximium reſponſum 35.5.6
Conſtituendi quæ formula 24.7.7
Conſtituens quis dicatur 24.3.7
Conſtituens ſine die & quantitate, quando, & in quantum tenetur 24.7.9

Conſti

Conſtituens pro alio conuenitur tanquam fideiuſſor poſt reum principalem debendi 24.7 11
Conſtituens quo ordine conueniatur pro conſtituto eod.12
Conſtitutiones omnes quando ad futura, non ad præterita pertineant negotia 6.6.14
Conſtitutum 24.3.7
Conſtitutum eius eſt naturæ contractus, cui accedit 25.18.6
Conſtitutum fortius pacto de non alienando 25.18.5
Conſtitutum num æquè firmet donationes inter coniuges, & filiosfa.factas, ac traditio 28.11.5
Conſtitutum, transfert poſſeſſionẽ in donatione inter viuos, non in cauſa mortis 41.2.8
Conſtitutum dupliciter fit, & quod eſt, quando alieno nomine ſe conſtituit poſſidere 24.7.1
Conſtitutum aliter quid, & antiphoniſis eod.2
Conſtitutũ, & de conſtituta pecunia actio ex nudo pacto eod.3
Conſtitutum à fideiuſſione quid differat eod.4 quid item à nouatione eod.10
Conſtitutum pro debito & indebito 24.7.5
Conſtitutum de quibus, & quomodo fit eod.
Conſtitutum facere quæ poſſint perſonæ eod.6
Conſtitutum cuius nomine fieri poſſit eod.8
Conſtituti finis 24.7.10
Conſtituti actiones quibus dantur, & in quos diriguntur eod.13
Conſtituti actio quæ, & quid contineat eod.14
Conſtituto quare oriatur actio, rationes eod.15
in Conſtituta pecunia nuda pactio efficax ad actionem 24.7.3
Conſuetudo cur ſeruanda 26.25.2. quid ſit eod.3
Conſuetudo dat iuriſdictionem in cauſis etiã meri imperij 47.21.20
Conſuetudo habita cum muliere libera, præſumptionem facit nuptiarum 10.1.6
Conſuetudo immemorialis cuiq; ex publico aquã ducendi tribuit 4.15.3
Conſuetudo ſequenda in ſoluendis decimis 2.25.1
Conſuetudo in antiquitate conſideratur 4.21.6
Conſuetudo ſequenda in ſolutione vectigalium 39.7
Conſuetudines efficaces, à principe firmatæ 26.2.12
Conſuetudines locales cõſiderantur in temporo redhibitionis faciendæ 26.24.1
Conſuetudines locorum ſequendæ in forma præſcribenda retractui 26.19.1
Conſularis dignitas prima poſt imperatoriam aliquando 47.16.1
Conſularis poteſtas quando paulatim lapſa eſt à gradu 47.15.21
Conſularis prouinciæ rector quid habebat ſub ſe 47.32.12
Conſulares iudices qui 47.15.5
Conſulares prouinciæ 47.32.4
Conſulares viri ſolent ſeorſim ab vxoribus habitare 9.4.8
Conſulatum imperatores cur geſſerunt 47.15.3
Conſulatum nec petere nec gerere licebat, priuſquam quis certos alios magiſtratus geſſiſſet, & eſſet ciuis 47.15.10
Conſulatum petebant tantùm per ſe præſentes, non abſentes 47.15.17
Conſulendi in arte controuerſa periti 47.10.11
Conſulens pro aduerſario, eius iudex eſſe non poteſt 49.3.14
Conſulere contra tempub. ſuam proditionis inſtar 55.5.18
Conſul Romæ non reficiebatur intra decem annos, eius ætas 47.15.17
Conſulis maius quàm prætoris imperium 47.15.5
Conſules artificum 47.36.17
Conſules, capitolini, eſcheuini, duumuiri municipales 18.16.1. & 5
Conſules & capitolini noſtri, ferè ſimiles officio, præfectis vrbi 32.10.6
Conſules hodie non eius qualitatis, ac olim decuriones 3.8.10
Conſules in locum exacti regis Romanorum creati 47.15.1. In quæ diminuta in illis regis poteſtas eod. quare Conſules & hyppati dicti eod. 2. Conſulatus honoratior, codicillaris eod.3
Conſules in quotuplici differentia eod.3
Conſules iuſtitiæ, in iure qui 47.15.4
Conſules aut ordinati, aut ſuffecti deſignati 47.15.7.11. & 12
Conſules ex patribus primùm, deinde ex plebeiis creati 47.15.8
Conſules à populo in comitiis creati 47.15.9 eorum eligendorum forma eod.11
Cõſules duo tantùm creati, & quare plures inueniantur in annalibus 47.15.12
Conſules calendis Ianuarii inibant magiſtratum, aliquando aliis menſibus 47.15.13. quando plures deſignati, & in menſes eod.14
Conſules cur duo conſtituti, non vnus 47.15.14. eorum inſignia eod. & duorum Conſulum quis honoratior eſſet eod.19 eorum tituli, poteſtas, & officia 47.15.18
Conſules, prætores dicti 47.30.2
Conſules Romæ annui 18.1.16
Conſules referebant ad ſenatum ſancienda 47.25.25
Conſules Romanorum quando cœperunt 18.2.9
Conſules ſeu Scabini, Gall. *Eſchevins*, ciuitatum & oppidorum anno, quo decurionatum gerunt, ſunt à collectis immunes 3.8.10
Conſulum inſignia, quæ 31.30.12
Conſultatio bona in quibus conſiſtat 47.7.6
Conſultatio quando fiat iudicij, & principis 50.1.15. & quomodo 16. & 18
Conſultationis, & deliberationis bona, & cauſa 46.2.28
Conſultationes litigantium iudex non tenetur ſequi iudicando 47.7.9
Conſultationis vtilitas 47.7.5
Conſultor quando tenetur de conſilio dato 47.7.8. & 12
Conſultores qui conſulendi 47.7.13
Contemni ſe putant vxores Moſcouitarum à viris, niſi verberentur 9.15.22

Cnnteſtari,& obreſtari quid 48.13.1
Conteſtari quid 48.6.2
Conreſtata vxor erat concubina 9.5.36
Conreſtatio libelli quomodo fiat 48.6.1. quid eod.2
Cooteſtatio litis duplex,expreſſa,tacita 48.6.3
de principali negotio,& de aliis eod.4
Conteſtatio litis à quibus,& per quæ fiat eod.& 6.Eam ſequntur articulationes, poſitiones, & probationes, & dilationes eod.7
Conteſtationis finis, rationes & effectus eod.10
ex Continenti an ex interuallo, num res ſubſequatur, intereſt, & io quibus pactis conſideratur 26.4.2
Continuatio libri 49.ad 48. 49.1.1
Continuario lib. 50.ad 49. 50.1.1
Contrà, dictio quid ſignificet in tit. quibus ponitur 21.8.16
Contractus in teſtamento an fieri poſſit 41.4 10
Contractus in teſtamento num fieri poſſit 42.9.3
Contractus perfectus, modum nec conditionem poſteà non admittit 41.7.13
Contractus ſuper matrimonio & dote quomodo perpendendus 45.14.6
Contractus, & diſtractus ſimilitudo 31.18.20
Contractus reſciſio, nullo prætextu poſt decem annos peti poteſt 40.5.27
Cnntractus innominatus quare dictus ſit 28.1.1
ex Contractu actio quid 21.8.22
in Contractu omni 4.conſideranda,res, perſonæ, quod geritur, actio 21.4.1.& res idoneæ contractibus, ſi non prohibeantur à natura, homine,lege eod.& quæ hiſce prohibeantur eod. 3.4.& 5
Cnntractus qui admittant ius accreſcendi 46.11.5
Contractus inter coniuges alij quàm donationis, permiſſi 9 25.11
Contractus libellarij 6.1.11
Contractus qui ſunt iuris ciuilis 20.1 10
Contractus filijfa. & vxoris ſine patris & mariti authoritate quando inhibeantur, & quando valeant 11.4.23.24.25.26.27
Contractus qui firmentur iuramento 50.5.1
Contractus decem modis à iure infirmãtur,& quãdo poſſunt firmari iuramenro 50.5.3.& ſeq.
Contractus in odium creditorum prohibiti, an iuramento firmeotur eod. 7.an ſi in fauorem debitoris eod.8
Contractus,cui deficiunt ſubſtantialia,ao iuraměto firmetur 50.5.10
Contractus qui re fiant 22.1.2.qui verbis,in genere eod.3.& de formula cõtractuum qui literis, & qui conſenſu celebrantur eod.4
Contractus ab initio liberi ſunt 46.6.19
Contractuum forma immutabilis 2,11.2
Contractuum rerum venalium cura cui data, & notio 47.31.7
Contractuum innominatorũ finis,idem ac nominatorum, implementum fidei datæ 28.6.2
Contractuũ innominatorũ quatuor ſpecies 28.1.2
de Contractibus innominatis,& vagis 22.1.5
in Contractibus quæ perpendenda 30.1.3
Contractibus venditionum, & permutationum, donationum, quæ inſereoda ex conſtitutionibus regiis,& iure 47.42.18.& 19
Cootradictarum expeditores io aula Romana, qui 15.42.5
Conrrahendi & teſtandi diuerſæ formulæ 42.9.2
Contrahendi modus primus per donationẽ, mutuum,& commodatum 22.1.4. Item poſteà per commutationem,vnde alij contractus prodierint:& quomodo illa non expedita, & propter neceſſitatẽ, & formulas contraheodi inductas eod.5
ad Contrahendum omnes domini rerum idonei: niſi ſpecialiter prohibeantur natura, homine, lege & moribus 21.5.1.qui autem hiiſce modis prohibeantur eod.numer.ſeq.
Contraria actio tutelæ,quid,quãdo detur,ob quas res & cauſas,quibus,& cõtra quos 13 11.1.2.3.4
Contraria & vtilis actio commodati pro quibus dentur 23.1.15
Contrariæ actiones,& quæ illæ 21 8.16
Contraxerunt verba ad quid referaotur 21.2.7
Contrerolleurs 3.7.6
Contrerolleurs,qui 3.2.14
Contritio quid, & quæ ad eam pertinent 2.8.5
Controuerſiæ iudiciales quędã antiquis ob difficilem explicatiooẽ,nõ iudicatæ 50 1.7.& ſeq.
Controuerſiarum concurrentium quæ prius iudicandæ 50.1.13
Contubernium quid 9 1.3
Contumax quis 48.3.6
Contumax verus quando quis fiat eod.9.& 10
Contumax condemnandus ſemper ad expenſas reſtituendas 48.3 20
Contumax delictum committit in iodicem & litigantem,& ita vtrique pœnam debet, & quam 48.3.31
Contumacis iudicium in cauſis ciuilibus ex conſtitutione Franciſci.1 eod.24
Contumace reo cõparente,deficiente accuſatore, quid ſtatuendum 48 3.23
Contumax alio modo in ciuilibus,quàm in criminalibus punitur 32.25.4
Contumax non auditur appellans 50.2.22
Contumax priuſquam audiatur, cootumaciæ expenſas refundere debet 21.15.3
Contumaci populo quas Deus minatur 31.20.1
Contumacia in quos dicatur fieri 48.3.5. duplex, actoris & rei eod.7
Contumacia prius iudicanda,quàm de negotio in contumacem ſtatuatur eod.9
Eius purgationes vel excuſationes 48.3.15 quãdo per nuncium mitti debeant eod.16
Contumacia actoris & rei, diuerſæ cenſuræ eod.18
Contumacia ruſum quædam peremptoria, quædam dilatoria eod.19
Contumacia mitius quomodo puniatur iure Pontificio 48.3.30
Contumaciæ iudicandæ praxis 48.3.19
Contumaciæ effectus eod.26
Contumaciæ reſtitutio, & purgatio eod.28

ad Contumaciam conſtituendam tres interpellationes requiruntur 21.14.4
Contumaces & abſentes rei criminum quomodo in Gallia damnentur 48.3.22
Coutumelia quid 38.1.3. ab iniuria quid differat eod.4
Contumelias ferre, dixit ſeruile Ariſtoteles 38.7.15
Contumeliis non moueri, perfecti eſt 38.7.16
inter Contutores quando habet locum exceptio diuiſionis, & quando in ſolidum quilibet tenetur 13.10.11. Contutori in conitutores vtilis actio quæ detur eod.15. & ei datum beneficium ceſſionis actionis eod.14
Conueniri & condemnari quæ perſonæ non poſſint vltrà quàm facere poſſunt 22.9.7.& 8
Conuenticula prohibita, & punita 35.6.17
Conuenticula prohibita 39.1.5
Conuentionis nomen generale eſt 21.2.1
Conuentionis duæ ſpecies, contractus, & tranſactio eod.7
Conuentiones lege prohibitæ, quæ 21.5.7.& ſeq.
Conuentiones ſpontaneæ eſſe debent 21.1.2
Conuentionum finis, vt obligemus ad dandum, vel faciendum, vel non dandum, & non faciēdum 21.7.1
Conuentionum, & delictorum ſimilitudo 30.1.1. & nu.3.& 4
Conuentionum quatuor omnium habentium ſynalagma, formulæ 22.1.1
Conuentus Gallici mobiles, & ſummę iuriſdictiones 47.27.3.& 4
Conuentus iuridici Bœthicæ prouinciæ quatuor 47.27.4
Connentus iuridici Angliæ 47.29.15
Conuentuales priores qui 15.18.2
Conuitium quid 38.5.4
Conniuium ſanguine coniunctorum tantùm, cur apud Romanos 38.1.20
Conuiuia quæ fiunt in anniuerſariis vnde proceſſerint 2.27.1
Conuiuiorum inuentores, Piſiſtratidæ 18.1.13
Conuiuiorum ſumptuaria lex abrogata 47.16.15
Conuiuiis mulieres in monaſterio non adhibeāt monachi 15.14.35
Conuiuiis nuptiarum intereſſe, vetatur clericis 16.1.38
Copulatiuè tripliciter quomodo pluribus fiat vulgaris ſubſtitutio 42.16.14
Coqui aliarum rerum quàm carnis, eiecti ciuitate à Lacedæmoniis 39.7.10
Coqui an inter artifices 18.26.8
Cor non edēdum, ſymbolū quid ſignificet 39.2.3
Cor origo bonarum vel malarum actionū 30.2.4
Cordigeri in bonis patris legitimam petere non poſsunt 44.5.53
Cordis cogitationes ſunt ſolius Dei 30.2.7
Corela inſula, vbi 15.14.35
κορεάβαλον Ludus, quid Iuſtiniano 39.4.3
Corij & carnis iuramentum apud Scythas 50.8.18
Corinna, cognomento Muſa, vicit carmine quinqueis 47.11.7
Corinthij cum Megarenſibus, de finibus agrorum pugnant 26.2.9
Corinthij prædæ quæſitæ in bello partem à Lacedæmoniis petunt 20.4.6
Corinthiorum & Megarenſium bellum de finibus 39.13.2
Corinthiis lex, vt inquiratur in ſplēdidè viuentes, non facultates illis ſupperant 9.19.13
Corinthum in fiduciariam poſſeſſionem datur à Philippo 23.5.2
Corinthium excommunicauit D. Paulus 31.8.15
Corinthium D. Paulus tradidit Sathanæ vexandū 34.11.16
Coriti, deſignati reges, poſt mortē viuentis dicti 18.2.19
Corium cum capillis adimere in pœnam, Elſatiæ 37.2.4.& 17
Cornelia lex de ſponſionibus 23.3.6
Cornelia lex nummaria de falſa moneta 36.2.1
Cornelia lex maieſtatis 35.2.10
Cornelia poſt 62. ann. filium peperit 9.6.10
Corneliam virginem defodi iuſſit Domitianus 32.19.4
Cornelius Barbatus olim Romæ Pontifex maximus 15.29.8
Cornelius Barbatus Pōtifex maximus olim apud Romanos 17.5.20
Cornelius Romanus pontifex 16.5.5
Cornelius Sylla de quibus quæſtionibus publicas tulit leges 36.15.3
Cornelij Galli mors 36.28.17
contra Cornelium Sum. pontif. exitiale ſchiſma Nouati 15.3.15
Cornetie 6.10.9
Cornices nec inter coruos, nec columbas annumerantur, iis comparantur Eunuchi 7.2.14
Cornicularij milites qui 19.3.27
Cornu bos capitur, prouerbium 24.1.1
Corœbus ſtultus fluctus metiebatur 13.5.18
Corona Creontis ignis fomentis compoſita 36.19.6
Corona muralis dabatur ei, qui prior muros oppidi tranſcendiſſet 47.22.2
Corona oleaginea olympia triumphis coæquata Romanis 35.5.13
Corona prima quare exigua, & parua 16.1.11
Corona roſacea vſus, pendente bello, punitus 39.1.14
Coronæ ſeu diadematis traditio, ſymbolum trāſlati regni 6.14.21
Coronæ tres Imperatori datæ 18.2.23
Coronarium aurum à luſtrali quid differat 3.7.5
Coronis vti publicè, niſi viris præſtantiſſimis quibus erat conceſſum, punitum 39.1.14
ne Corpus pro debito in vinculis eſſet, lex Romanorum 22.6.6.& 8
Corpus omne, collegium non facit 15.32.4
Corporis cuſtodes Eunuchos ob fidem eorū principes habuerunt 7.2.20
Corporis partes aliæ aliis nobiliores, idipſum in reipub. partibus & curatoribus 47.12.1
Corporis quæ vitia impediunt ordinationem 16.10.15
Corporis varia acceptio 1.8.1.& 2

Corpora debitorum pro debitis nõ capienda 22.14.4
Corpora ſilentia quæ, quæ'ne animata, éaque tri-plicia 1.9.2 eorum exempla eod.2
Corpora ſimplicia & compoſita 1.1.5
Corporum alia diuiſio, in mobilia, & immobilia, & mouentia, perpetuò mobilia 1.9.5
Corporum compoſitio triplex 1.8.1
Corporum & animorum in nuptiis coniunctio 9.3.1
Corporum Phyſicorum diuiſio 1.9.1
Corporalis res, & incorporalis, quæ 21.9.9
Corporales res prepetuæ per ſubrogationem 8.1.4
Corporales res commodè diuiduæ diuiduntur paucis exceptis 5.3.16
Corporales res ſua natura diuiduæ 5.3.2
Corporales res indiuiduæ, ratione compoſiti & formæ ſubſtantialis quæ 5.3.5
Indiuiduæ etiam, ratione formæ artificialis eod.6
Corporalia difficilius ædificantur, quàm deſtruā-tur 31.30.9
Corporalium & incorporalium diſcimen, in diui-ſione & vſu contractum 1.10.7
Corporati qui dicantur 1.8.2
Corporeis ſpiritualia præſtantiora 15.1.3
Corradinus rex, captus per Carolum Siciliæ regē 41.5.6
Correi qui 24.3.10
Correi debendi quando, & quomodo pro inuicē teneantur 24.8.4. & 6
Correi ſtipulandi quid, & quantum petere poſſint eod.5
Correorum adiiciendorum rationes 24.8.7
Correorum & confideiuſſorum ſimilitudo, & cau-ſa diuerſa 24.4.5
Corrector prouinciæ eiuſdem poteſtatis, ac præ-ſes prouinciæ 47.32.20
Corporatos dici poſſe qui in communione ſunt 3.2.1
Correctoris iuriſdictio, & officia 47.32.13
Correctorum prouinciarum notio 47.32.9
Correlatiuorum quando dicatur eſſe eadem diſci-plina 42.24.12
Corrupti ſerui actio quid contineat 38.10.1
Corrupti ingenij quæ facta eod.
Corruptioni omnia obnoxia 8.1.5
Corybantum ſaltatio armata 38.4.2
Cos nouacula ſciſſa 34.16.6
Cos nouacula diſſecta 48.15.12
Coſcinomantia vt fiat 34.3.5
Coſdroas Perſarum rex quando magnam partem Aſiæ vaſtauit & cœpit 15.35.5
Cotæ lex 47.23.3
κοσκινομαντία, quæ diuinatio 34.3.5
Coturnicibus oculos eruens puer punitus 30.5.7
Cours des aides 47.38.2
Craca mulier maga 34.16.11
Crœſi domus lateritia ad quid à Sardianis ciuibus dedicata 15.28.29
Cranate rex victus ab Alphonſo 11. rege Hiſpaniæ, 15.35.10
Craſſus 23.6.2
Craſſus ob magnas diuitias ſic dictus 21.11.8
Crates communes nuptias eſſe debere voluit 9.2.22
Crateras villa non longè diſtans ab Anthiochia 31.16.11
Crateſiclea vxor Cleomenis 55.1.13
Cratij parietes 4.7.12
Creare materiam nouam, Dei ſolius eſt 34.21.5
Creatio beneficij quid 17.5.1
Creditor & debitor, dicti à fide 21.2.12
Creditor non facit fructus ſuos pignoris, ſed reſti-tuit, vel reputat debito 23.10.4
Creditor antequam hypothecaria agat contra ter-tios poſſeſſores, debet diſcutere facultates de-bitoris eod.6
Creditor propria authoritate debitum repetens, quando in Gallia iure ſuo priuetur 22.5.3
Creditor quando petere poſſit dari tutorem pu-pillo 12.13.10
Creditor quando non poſſit petere ſe mit-ti in poſſeſſionem bonorum, rei ſeruandæ cau-ſa 6.9.16
Creditor ſuccedit in locum prioris creditoris, & in eius hypotheca ei ſoluendo 23.12.2
Creditores in repetitione mutui in quibus repre-henduntur 22.5.2
Creditores intitulari titulum capere non poſſunt 15.26.9
Creditores minorum, num tutores vel curatores eorum eſſe poſſint 12.4.5
Creditorum in fraudem quando cenſeatur dona-tum 28.9.3
Creditorum quis in hypotheca præferatur 23.11.2
non Creditur mulieri dicenti ſe ſtupratam, vel raptam fuiſſe, nec ei qui vim motus ſibi illatā allegat 9.21.4
Creditur potius dicentibus aliquem eſſe potentē coëundi, quàm dicentibus eſſe impotentem 9.12.11
Crem Bulgarorum legiſlator 32.4.11
Creſphontes & Ariſtodemus nepos de diuiſione agri Meſſenij contendunt 34.5.9
Creta quid 4.10.2
Cretæ eximendæ ſeruitus quando prædialis, & quando perſonalis 4.10.1
Cretarum, tormenti ſcorpionis inuentum fuit 31.11.17
Cretarij, Gallis vude 15.2.3
Creatores 18.20.1
apud Cretas in Francia concilium habitū ad cōſti-tuendam regulam Templarius 15.33.6
Cretio hæreditatis quid, & forma 46.2.4. duplex vulgaris & continua, & quæ eod.5
Cretio num diſtingueretur ab aditione eod.6
Cretizandum cum Cretenſibus, prouerb. 30.6.3
Crimen crimiſſum etiam exprobare, quando iniuriam habet 38.5.7
Crimen ex nobili plebeium facit 3.8.9
Criminis rei qui 24.8.2
Criminis nomen quid contineat 30.1.5
Crimine quolibet commiſſo non vacat beneficiū 17.17.8
de Crimine tranſactio quomodo valeat 28.2.9. & de qu.

de quibus criminibus tranſigere liceat eod. 52
Crimina bis commiſſa irremiſſibilia 36.21.32
Crimina circa inæqualitatem & extra temperamentum, vt morbi 30.2.1
Crimina, morbi Reipublicæ 30.1.7. & c. 11. nu. 1. eiuſd. lib.
Crimina quædam pœnitentia aboleri poſſunt, quędam non, & quæ 30.11.17
Crimina cur eſſe non debeant impunita 32.24 1
Crimina inuoluntaria quando punienda 30.2.5
Crimina & cum loci conſideratione, & ſine ea, decidi poſſe 30.6.3
Crimina num ſint in ſuo territorio, iudices inquirere debent & punire 32.1.1
Crimina obiecta teſtibus non faciunt eos punibiles vel infames 48.13.30
ob Crimina princeps poteſtate priuandus 6.20.12
Crimina priuilegiata & cnmmunia 30.11.18
Crimina per procuratorem in iudicio tractari nequeunt 49.4.4
Criminum prima diuiſio, in peccata & delicta: & quomodo ea differant 30.51.2
Criminum diuiſio ſecundum Theologos, in originale, & actuale: & rurſum actualis ſubdiuiſio 30.11.14
Criminum diuiſio, in regia & non regia 30.11.59
Criminũ alia diuiſio, in maiora & minora: ſeu grauiora, & leuiora 30.12.13
Criminum 4. diuiſio, in voluntaria & inuoluntaria 30.11. 7. alia 5. in clancularia & violenta, eod. 8. Alia 6. in publica & priuata, eod. 9. Capitalia, & non capitalia eod. 11
Criminum exeptio quid 32.5.1
Criminum accuſatio quo tempore præſcribatur 30.7.5
Criminum accuſatio quo tempore præſcribatur 32.23.10
Criminum rei facti à decurionatu reiiciuntur 58.13.5
in Criminibus quæ perpendenda 30.1.4
Criminalis lis vltra biennium non prorogatur 32.22.2
Criminale iudicium quid 47.5.3
Criminales cauſæ, biennio præſcribuntur 40.2.22. accuſationes 20. eod. 27
Criminales cauſæ quæ ſummariè & de plano expediantur, & quomodo 47.6.9
Criminalia iudicia biennio, & ciuilia triennio finem habere debent 32.25.2
Criminalia iudicia maiora ciuilibus 47.12.7
Criminalia iudicia qua ratione dicantur extraordinaria 47.6.5
Criminalia iudicia quæ ordinaria, quæúe extraordinaria dicantur, & quare 47.6.9
in Criminalibus vxor ſine marito in iudicio eſſe poteſt: in aliis minimé 11.4.21. & 22
Crines maiores inhibiti ſeruis 9.19.20
Criſpinus filius Conſtantij Magni cur à patre occiſus 36.7.9
Crito philoſophus 18 7.2
Crodinius Portius, & Numius vini vectigal exigunt 3.10.15
Crœſus magus 34.10.8
Crudelitatis mala 18.1.14
Crumena vnde dicta 37.14.8
Crumeniſecæ qui, & quòd in inferno ſunt 37.14.8
Crumenarum ſectores ſuſpenduntur in palatiis 37.2.11
Crurium fractio in pœnam 31.16.11
Crurium fractio in pœnam 37.2.15
Crux vnde dicta 31.17.1
Crux ordinis hoſpitaliorum D. Ioannis ne ſit quadrimembris 15.34.8
Crux ſuppliciis quaodo prohibita 31.17.4
Crux quando, & vbi non poteſt præferri patriarchæ 15.9.6
Crucis delatio ſupplicibus, ſignum ſeruatæ vitæ 33.21.5
Crucis pœna qui vſi 31.17.1
Crucis pœna Romanis horrenda viſa 36.22.4
Crucis ſeu ſuſpenſionis pœna quæ 31.17.1
Crucis purgatio 48.15.7
Crucis ſupplicium grauiſſimum 31.17.3
Crucis ſupplicium maius, quàm ſuſpenſionis 31.17.3
Crucis ſupplicio affectus Inatus 35.5.33
Cruci affixus dux Mamertinorum 35.5.37
Cruce qui ſuſpendebantur apud Romanos, & pro quibus 31.17.3
Cruce ſignati milites Liuoniæ 15.35.6. tales fratres dicuntur 15.35.14
Cruciferorum ordinis quale munus diuini officij & orandi 15.34.9
Cruciferos Hieroſolymi. Chrometus vt rappaces arguit eod. 13
Cruciferorum militum origo 15.33 4
Crucifixus paſtor, vrens venabulo 36.26 4
Crucifixi imago reſponſum dat 33.12.4
Crucifixi, ſacerdotis, & libertæ ob lenociniũ Tiberij ſententia 36.11.11
Crucifixio, in ſupplicium 36.18.10
Crurifragium in Gallia, pœna latronum 37.9.11
Cubicularij regij officium quando introductum 47.29.10
Cubiculum vnde dictum 4.7.9
la Cueillette num vendi poſſit 25.6.2
Culei pœna 35.27.2
Culen inſui cum feris & ſubmergi, ſolere parricidas 36.24.5. ſi confeſſi eod.7
Culeo quorſum inſuebantur parricidæ 36.24.7
Culo cedentium lapis percutitur 22.11.9
Culpa quid 21.11.2. eius neceſſaria cognitio eod.1
Culpæ diuiſio eod. 3. latæquè culpæ, & doli diſtinctio eod.4
Culpa leuis, lata, & leuiſſima in quibus conſideretur 21.11.5
Culpa non venit in iuramentum in litem 50.6.18
Culpa præcedens caſum nocet 36.20.4
Cultellus non venit appellatione armorum 36.26.3
Cultus iuſto mundior in fœmina, eius ſuſpectam pudiciam facit 9.19.9
Cum, per hanc dictionem inſtituti, quomodo ſuccedant 42.28.40
Cumæa Sibylla furebat 34.6.6

Cumatenſis, quæ nunc Eracum, ſedes archiepiſcopalis 15.9.4

de Cumera & canea feudum quid à feudo perpetuo differat 6.19.25

Cumera, quod vas eſſet 6.3.9

in Cuniculario alieno venari non licet 39.10.11

à Cuniculis ſuffoſſum in Hiſpania oppidum 4.5.16. & lib.31.13.2

Cupidi qui ſunt peſſimi vicini habentur 4.24.11

Cupiditas omnium malorum radix 20.1.4

Cupreſſos exſcindere impunè non licuit priuatis 37.6.12

Cupreſſos excidens in ſyluis principis, qua pœna afficiatur 3.20.1

Cura quid, & quomodo differat à tutela, quòd hæc præcipuè bonorum, tutela perſonarum 13.1.2. quæ conformitas inter hæc, & quæ aliæ differentiæ eod.3.&4

Cura animorum quid 17.3.2

à Cura & curia dicti curiones 15.24.1

Curæ & tutelæ actio contraria quid, quando, ob quas res, quibus, & contra quos detur 13.11.1. & ſeq.

Curam habens animorum beneficium, exigit ſacerdotem, ſtudiorum tamen cauſa per quinquennium differtur promorio 17.6 8

Curata beneficia ratione iuriſdictionis quæ habeant 17.3.5

Curata beneficia ſede vacante num regaliorũ iure à rege conferantur 17.8.21

Curati, & curiones vnde dicti 15.24.1

Curator Angariarum 13.12.4. calendarij repub. eod.5

Curator murorum reficiendorum, munus Athenienſibus excellentius eod.7

Curator bonis ceſſis poſt ceſſionẽ datur 22.11.3

Curator & tutor quos ſumptus reperant in minores factos 13.11.4. & quæ actio eis detur eod.

Curator minorum ſatiſdat, inuentarium conficit, iurat rem minoris ſaluam fore 13.3.5

Curator quando bonis datur, & quare 13.8.5

Curator quando pro adulto conuenitur 32.14.2

Curator inuitus, nec inuito datur, vt tutor 12.2.2

Curator quando ratione bonorum, vel litium pupillo habenti tutorem adiungatur 13.2.1

Curator pupillo datur, excuſato eius tutore ad tempus eod.2

Curator teſtamento dari non poteſt, tutor poteſt 12.8.3. datus tamen à patre teſtamento, confirmatur eod.7

Curatoris aſſenſum deſiderat arrogatio impuberis 10.6.14

Curatoris Cæſaris munus in prouinciis 47.32.15

Curatoris poteſtati cur commiſſi minores 11.2.7

contra Curatorem actio proponitur pendente adminiſtratione: non verò in tutorem niſi finita tutela 13.10.1. in eum quando actio negotiorũ geſtorum detur eod. 6. Num teneatur pro vſuris pecuniarum otioſarum minorum eod.9

Curatores diuerſi 18,20.1

Curatores furioſorum tueri debent eorum corpora, patrimonia, & ſalutem 13.5.23

Curatores à quibus magiſtratibus dantur furioſis eod.29

Curatores furioſi conueniuntur negotiorum geſtorum actione, non tutelæ 13.5.35

Curatores inuitis non dantur minoribus, niſi in litem, & ratio 13.3.1.& 4

Curatores dantur vſque ad 25.an. quare eod.2.& 3

Curatores olim non dari minoribus, niſi luxurioſis, & prodigis, & cum infamia ex lege Lectoria: hodiè omnibus minoribus 13.3.4

Curatores operum publicorum reficiendorum qui 13.11.1.& 6. rerum Cæſaris item qui eod.2. ciuitatis Romæ eod.3

Curatores emendarum ſpecierum vini, olei, & ſimilium eod.8. portorum eod.9

Curatores reipub. qui, & in quantum teneantur eod. 10. iique quando pro collegis teneantur eod.11

Curatorum ciuitatis, & defenſorum penè ſimile officium 18.18.5

Curatorum ſpecies, pupillorum, minorum, furioſorum, &c. 13.1.5

Curatorum ventris & bonorum, cum curatoribus minorum, furioſorum, & prodigorum differentia 13.7.3

Curatoribus & tutoribus dantur adiutores per iudicem pro nutu eorum 13.9.1

Curatoribus omnibus communia, ſatiſdatio, inuẽtarij confectio, poſſunt vt ſuſpecti remoueri, perſonalia gerunt munera 13.1.6

Curatorum ſe fieri aut dari, promittens, fideiuſſor non eſt, & ad quid tenetur 24.3.32

Curia quid 3.18.3

Curia aut ſenatus non alibi quàm inaugurato loco poterat haberi Romæ 15.17.15

Curia bulis 18.13.2

Curia Franciæ dicebatur parlamentum Pariſiorũ 47.27.5

Curia ordinat, formula placitorum parlamentorum eſt, non inferiorum judicum ſententiarũ 47.27.22

Curia parlamenti tota quando, & quomodo recuſari poſſit 49.3.26

Curia tota aut conſiſtorium totum principis 49.3.24

Curiæ quid 18.13.2

Curialis iure in fiſcũ delato, in quod relicta ciuitate ſe contuliſſet, priuabatur 3.18.1

Curiales qui 3.18...3.& 5

Curiales perpetuò curiis obligati 18.23.9

Curialium ſucceſsio 18.14.8

Curiata lege arrogatio fiebat in Comitiis arbitris pontificibus 10.6.11

Curiatiorum, & Horatiorum duellum 48.16.6

Curio debet fieri presbyter intra annum, & quomodo hoc intelligendum 17.6.23

Curionis officium 17.3.4

Curionis qualitas, & ætas 15.24.3. ab eo num eccleſia reparari debeat eod.4

Curiones qui 3.18.3

Curiones vnde dicti 16.8.33

Curiones quis primus inſtituerit 2.22.4

Curiones & curati vnde dicti. à cura & curia 15.24.1, eorum ſeu curatorum officium & munus eo.2

Curiones & curiæ quid 18.13.2
Curiones monachi fieri poſſunt 15.15.7
à Curiſs dicti curiones 15.24.1
Curioſi delatores dicti 32.4.2
Curium ex cenſu diſtributio 47.10.15
Curruca auis pullos alienos nutrit 10.6.18
Curſores quidam expeditiſſimi 17.12.6.& 7
Curſorũ publicorũ inſtitutio à quo cœpit eod.9
Curtij lacus 24.10.14
in Curtij lacum Romani quotannis ex voto ſtipē iaciebant 3.6.3
Cuſtodia, præcipua carceris ratio 31.33.5
Cuſtodiam deſerere, capitale 19.10.12
Cuſtos eccleſiæ quis, & eius munus 15.39.7
Cuſtos pomariorum furatus ex illis, quomodo puniatur 37.7.4
Cuſtos villæ vir vel mulier, inter inſtrumēta villæ 37.14.4
Cuſtodum & militum quę cura eſſet Octauio Cæſ. 3.10 9
Cyanes patrem Cyanippum, ſtuprum ſibi inferentem, necauit 36.24.28
Cyanippus inceſtuoſus à filia necatus 36.7.10
Cydippis ad ſpōſalia vt perueniret & Acōtius, qua fraude ſit vſus 8.6.4
Cylli fontis vis & efficacia 8.1.22
Cymbrorum coniugia firmabantur vngium reſecatione 9.5.42
Cymenſuum lex de furtis 37.1.30
Cynici & Stoici Roma eiecti à Veſpaſiano, exceptis quibuſdam 1.8.3
Cynoſſema, ob quid dictum Hecubæ ſepulchrum 31.18.1
Cypri regibus prohibita alienatio domanij 6.6.20
Cypriorum opes direptæ, & Romam exportatæ à Catone 3.2.11
Cyprianus magus, poſteà Chriſtianus 34.12.1
Cypſellus Corinthius à ſingulis ciuibus decimas capit, vt Ioui dicaret 2.20 2
Cyracuſiorum pompa funebris, qualis 2.14.17
Cyrenes ciuitas vbi 15.6.3
κυρία quid apud Demoſthenem 48.3.3
Cyrus curſores publicos inſtituit 17.12.9
Cyrus & eius exercitus proſtratus à Thomyri Scytharum regina 6.12.7
Cyrus ex Lydorum ciuitatis exportatis opibus decimas Ioui reddi curat 2.22.5
Cyrus moriendo corpus tantùm terra cōdi iubet filiis ſuis 2.14.17
Cyrus moriturus, primogenito regnum reliquit 41.7.5
Cyri morientis verba de ſenioribus 15.21.3
Cyri regis de primogenito ſententia 45.3.5
Cyronis Athenienſis ſocij occiſi 33.21.9
Cyzicenorum ſeruitutis cauſa 35.1.20

D

Dabertus Piſanus Pontif. primus Hieroſolymitanus dictus patriarcha 15.5.5
apud Dacos & Sarmatas, homines corpora ſua inſcribunt 31.35.2
Dacum ritus in nuptiis firmandis 9.5.46
Dactylomantia, diuinatio 34.3.5
Dæmon æqui paratur Capitoni piſci 34.11.16
Dæmon num poſſit aliquem transferre de loco in locum 34.20.8
Dæmon in amaſiæ ſpecie 34.20.28.& 29
Dæmonum debilis aut nulla poteſtas in res humanas 34.20.12
Dæmones viſibiliter ſeruientes in Iſlandia 34.20.14
Dæmonum vbi choreæ viſuntur noctu 34.20.nu. 14.16.17
Dæmones Incubi & Succubi quomodo fiant 34.20.21.& 24
Dæmones habent quædam corpora, ſemen, & mēbra, & aluntur humore 34 20.22
Dæmones num generare poſſint 34.20.25
Dæmones corporeos vnde fingunt Rabini natos 34.20.27
Dæmon in ſpecie ſenis, Epheſi pulſus ab Apollonio Tyanæo 16.5.13
Dæmon in forma mulieris iuuenem decepit, ab eodem Apollonio qualis eſſet coacta fateri 16.5.16
Dæmonis mirum in extinguendis flammis, & pulſum aqua luſtrali 16.5.14
Dæmon intercipit & torquet magos 34.15.11
Dæmon philoſarchos amorum turpium conſiliator 34 12.1
Dæmon, ſimia Dei 15.17.7
Dæmonis poteſtas, quantum à Deo ei permittitur & quare permittatur 34.11.16
à Dæmone viui ſublati Matiſconenſis comes, & Cabillonenſis 33.16.19.& 21
Dæmones gaudent diuinis honoribus 34.12.5
Dæmones inanimatis rebus terreri, & ſubiici 34.22.9
Dæmones peſtem ſeminantes 34.19.6
Dæmon in ſpecie adulteri 34.19.7. Dæmon apparuit Gēnadio eod.8. Diuo Martino eod. Iudæis ſe Moſē mentiētibus, & eorum plures perdidit eod.9
Dæmones oratione & ieiunio corpora edomant 31.7.3
Dæmones quare fingant annulis ſe poſſe includi 8.7 4
Dæmones quare plurima norunt 34.8.6
Dæmones furantur quæ Deus reuelat prophetis, & ſibi vſurpant 34.8.7
Dæmonis dicta aut facta & bona & mala ſuſpecta nobis eſſe debent 34.8.8
Dæmones in conſulentiū pernitiem vera dicunt 34.8.7
Dæmones non vult Deus loqui de ſua diuinitate 34.8.8
Dæmones cur frequentent ſepulchra 33.23.1
Dæmones ſe adiutari poſſe faſſi ſunt 16.5.4
Dæmones in ſolitudine inſidiantes 15.14-4
Dæmones qua ſpecie appareant 34.19.4.& ſeq.
Dæmones morbos Dei permiſſu immittūt 34.11.7
Dæmonum ambitio, vt pro Diis haberi velint 34.21.1. & ſeq.
Dæmonum agilitas in perficiendo maior quàm circulatorum 34.21.5

Dæmon familiaris hæreticis quibuſdam 34.21.8
Dæmonum præſtigiis & poteſtati, aduerſatus Dei rectus cultus & fides 34.22 6
Dæmonum quædam præſtigiæ 48.15.12
Dago idolus Philiſtinorum 2.12.5
Dagonis idoli ſupplicium 31.16.1
Dagobertus Rex Galliarum, ad tribunal Dei in viſione raptus, pro reparatione ab eccleſiis exportatorum 33 16.17
Dagobertus Rex quas ſedes Epiſcopatuum inſtituit 15.12.4
Dagobertus Tboloſam regni ſedem fecit 47.27.9
Dalmatæ Romanis rebellant ob nimia tributa 3.3.11
Dalmatiæ baphij procurator 18.26.5
Daliuus quis dictus Oſcorum lingua 15.28.25
Damas epiſcopus Magneſiorum 17.6.18
Damaſus Hiſpanus Sum. pontifex, quando ſedit 15.12.48
contra Damaſum Sum. pontif. exitiale ſchiſma quorundam 15.3.15
perſonæ, quæ Damnantur inquantum facere tantum poſſunt 21.16.2
Damnati morte ſententia principis, ſuſpendenda executio in 30. diem 30.3.7
Damnatorũ càpitali crimine filij, an & quomodo ſuccedant in Gallia patri 45.2.11
Damnatio eſt legati ſpecies 4.21.5
Damnatio vnde 4.26.1
Damnum vnde dictum 38.9.3. pro illo dato quando concurrant actiones eod.
Damnum in lege Acquilia in faciendo conſiſtit eod.4
Damnum iniuria datum, & ſine iniuria, quod eod. 5
Damnum datum quando dicatur conſtare eod.6
Damnum à quo procedat, in Acquilia quomodo conſiderandum eo.9
Damnorum datorum ab animalibus, Georgicæ leges 38 9.14 & ſeq. Langobardorum eod.16. Salica.17. Vuiſigothorum eod.18
Damnum datum modicum in paſcuis & ſaltibus à pecore deperdito, vel ab equo viatoris vrgente neceſſitate, ſine culpa domini, an reſarciendum 3.15.8
Damnum infectum quid, & vnde dictum 4.26.1 eius remedium, & cautio pro quo opere detur eo.2. & remedium de damno infecto extraordinarium eſt, nec datur, alia actione competente, & num poſſit concurrere. eod.3. quis vtatur hoc remedio, & de ſtipulatione & cautione eius eod.4
Damnum quid dicatur. 22.3.5
Damnum vnde dictum 26.21.3
Damnum vnde dictum, & ab incommodo vt differat 21.10.3
Damni infecti cautio perẽda eſt, antequam damnum fiat: & tamen facto datur, ſi qui dedit velit rudera tollere 4.26.5 Inquiritur tantùm, num præſtita cautione ante damnum datum, quis moram fecerit poſt vocationem in ius, an actor vel reus eod.6
Damni infecti ſtipulatio quando committatur, & non porrigi hanc cautionem ad fortuitos caſus & naturale rei vitium. Damnum iniuria aduerſarij factum, &c. 4. 26. 8. Quæ veniant in ſtipulationem damni infecti commiſſam eod. 9. Contra non cauentem vel non defendentem in damno infecto, fit miſſio in poſſeſſionẽ eod. 10. Et miſsio in poſſeſsionem ob hanc cauſam quomodo fiat in rem minantem damnum eo.
Damno affectis ob infortunia, remiſſa ſæpe à principibus tributa, & exempla de hiis 3.8.21
in Damno infecto, quæ nunciandi formula 4.27.9
à Damnis dato num liberemur rerum ipſarum traditione 4.26.16
pro Damno dato aqua immiſſa operi, datur interdictum quod vi, aut clàm: & quomodo pro dato poſt litem conteſtatam agendum eſt 4.17.10
Damonis & Pythiæ amicitia 32.25.6
Damonis & Pythiæ qualis amicitia 24.3.16
Dandi ſtipulationes quando producant actionem 24 2.13
Dangierum quod ius regium 3.16.3
Daniel cancellarius Balthaſaris 47.29.13
Daniel in iudicio Suſannæ accuſantes de loco interrogat 30.6.3
Daniel ſacerdotum Belis impoſturas detegit 2.12.2
Danielis prudentia 17.6.18
Daphidas ſophiſta ab Attalo rege è ſaxo præcipitatus 31.19.1
Daphnes luci in Syria 3.20.1
Dardanarij qui, & quare puniantur 36.1.10
Dardaniæ mulieres filios ſuos ne hoſtibus ſeruirent, in gurgitem fluminis proiecerunt 11.1.13
Darius apud Perſas prius ſatrapeia tributa in certam exactionem redegit 3.5.9
Darius inſtitoris filius 3.5 9
Darius memoriam ſui poſteris in moneta bona reliquit 36.2.32
Darius Perſarum rex lacum beſtiarum & leonum habebat in deos alienigenas adorantes 31.2.1
Darij imperium 18.1.5. ſuperbia eod.11
Data quomodo repetantur ſponſalibus diſſolutis 8.9.10
Datamus accuſatus à filio 35.2.2
Datam, Core, & Abyron terra viui abſorpti 6.20.5
Dathan & Abiron viui terra abſorpti 32.11.3
Datio in ſolutum quid differat à ceſſione bonorum 22.11.2
Datiuus tutor quando conſtituitur 12.13.1
Datiui non dantur tutores, quando taſtamentarij, vel legitimi ſunt: & ſi dentur illis non excuſatis, periculum non ad datos, ſed ad teſtamentarios vel legitimos tutelæ pertinet eod.2
Datiua actio, quæ 21.8.20
Datiua tutela non datur habenti aliondè tutorem. 12. 13. 3. & hæc tutela decernitur, vel petitione præcedente, vel officio iudicis, quomodo eo.5.
Dauid Abſalonem filium plorat 2.8.1
Dauid furorem & inſaniam ſimulauit 13.5.26
Dauid ieiunauit 31.7.5
Dauid in regem Saulem manum mittere noluit 6.20.5
Dauid iubet occidi Reehab & Banaa 31.38.3
Dauid lanceas aureas Deo dedicauit 15.39.6

Dauid prædam captam vt diuiſerit 20.4.6
Dauid ieiunat ob infirmitatem filij 2.18.5
Dauid occiſores Gabaonitarum cruce affecit 32.17.1
Dauid pro dotis æqualitate præputia Philiſtinorum dedit 8.7.30
Dauid ſe dicit datum ducem populi 6.7.19
Dauid Tribus diuidit in certos ordines 16.8.26
Dauidis & Goliæ duellum 48.16.6
Dauidis adulterium cum Betſabea à Nathan parabola expreſſum 36.6.2
Dauidis legatis barba raſa in contumeliã ab ammonitis 16.1.23
Dauidis ob peccatum afflictus populus 35.1.27
Dauidis peccatum poſteris nocuit eod.
Dauidis peccatum tranſlatum in poſteros 31.4.4
Dauidis lex de præda diuidenda 19.1.24
Dauidi electio data trium exitialium malorum 31.21.5
Dauidi iam ſeni Abiſai puella data, vt cum eo dormiret & eum calefaceret 9.45.17
Dauidi mulier iuuenis data, vt eum calefaceret 28.10.8
per Dauidem noluit Deus templum ſibi ædificari 31.21.4
Dauidicos pſalmos vnde mos bifariam pſallendi 15.22.12
De, præpoſitio in depoſito auget vim poſiti 23.3.2
De coniungendis cum emancipato liberis, edictũ cur introductum 43.4.8
De Debitis literæ ſeu codicilli regij, quid 6.16.8
Deambulationem voluptatis cauſa, Lacedæmonij prohibuerunt 39.6.7
Debendi correi quando, & quomodo pro inuicẽ teneantur 24.8.4.& 6
Debitum à creditore remiſſum non poteſt repeti 21.18.14
Debitum fateri, eſt ſubſtantiale ceſſionis 22.11.15
Debitum grauius, & durius, quod cenſendum eſt 21.18.34
Debitum naturaliter per errorem ſolutum, non repetitur 22.16.5
Debitum remiſſum cenſeri reddito inſtrumento 21.6.2
Debiti cauſa non poſſunt legibus cõmunibus prehendi & carcerari debitores 31.33.15
Debiti ceſſio pro parte facta, num repeti poſſit debitore diuite facto 22.13.2
Debiti oblatio & conſignatio tollit Hypothecam 23.12.3
Debiti releuatio 26.1.2
pro Debito vincula non eſſe corpori imponenda, lex Romano. 22.6.6.& 8
Debita maximè apparent mortuis debitoribus, & quare non ante ſæpè 46.2.29
Debita omnia nomina dicuntur 24.13.6
Debita remittere debitori qui nõ poſſint 21.18.13
Debitorum diſſecandorum permiſſio quare ſtatuta 11.8.5
Debitis *generaux* non conceduntur 47.40.18
pro Debitis & cauſis ciuilibus immunitates prohibitæ 33.22.2
Debitor debitoris quando poteſt à creditore conueniri 21.20.17
Debitor fugiens à non ſuo iudice prehendi poteſt 49.1.8
Debitor incarceratur triplici cauſa 22.6.2
Debitor prehendi poteſt ſuſpectus, vt caueat 22.6.1
Debitor non ſoluens olim conijciebatur in carcerem eod.4
Debitor an poſſit obligationi carcerum obſtringere ſe 22.6.8.9.& 10
Debitoris obligatio ad carceres in Gallia cur admittatur eod.10
Debitor liberari à debito poteſt inuitus, quare, & quomodo 21.18.13
Debitor non poteſt præſcribere contra creditorem debitum 40.8.5
Debitoris liberatio quomodo liberet eius interceſſores 21.18.15
Debitoris ſui rem propria authoritate non licet capere impunè 36.25.25
Debitorem aliquem dixiſſe, cùm non eſſet, pro iniuria graui habitum 22.11.8
Debitorem eximens à manu familiæ, ad quid teneatur 36.2 27.& 28
Debitores apud Iudæos ſeruiebant creditoribus 22.6.7
Debitores ſecandi ex lege 12. Tab. eod.5
Debitores improbi exoſi quibus rationibus 22.5.4
Debitores minorum, num tutores vel curatores eorum eſſe poſſint 12.4.5
Debitores inopes addicti pro ſeruis creditoribus aliquando, prohibitum dehinc 14.3.12
Debitores reipub. qui decuriones eſſe non poſſint 18.13.6
Debitorum liberatio petita nõ data, plebẽ Romæ ſecedere à patritijs fecit 47.34.2
Debitorum corpora pro debitis non capienda 22.14.4
Debitoribus quæ, quando datur, & cur à iudice dilatio 22.7.1.& de eorum quinquennali eod.3
Debitoribus dilatio ad ſoluendum danda 21.18 32
Debitoribus dilatio danda etiam non petentibus 8.3.8
Debora iudicabat Dei populum 32.13.2
Debora propheteſſa iudicauit in populo Dei 47.11.3
Decaluatio in pœnam 34 15.10
Decaluatio in pœnam adulterij 36.6.28.& 37
Decanus inter cardinales quis 15.4.6
Decanus preſbiterorum quis 15.21.12. quare dicatur eod.13. Decanus dux eod. Decanus capituli eod. Decanus Cardinalium eod. Decanus Rotæ eod. Decani canonici eod.
Decaprotia, & decemprimatus 18.20.2
Decas, quis carceris locus 31.33.13
Deceleenibus ob egregium factum, remiſſum tributum 3.8.27
Decembris menſe beneficia vacãtia quibus debeantur 17.6.44
Decemuiratus regius poſt mortem Romuli quis 47.19.2
Decemuiri agro diuidundo 47.19.3
Decemuiri à Lyſandro conſtituti eod.5

Decem

Decemuiri legum cauſa quomodo electi, & eorũ nomina 47.19.7. eorum ſuperbia, & expulſio eod.8
Decemuiri haſtæ qui,& munus 47.24.5
Decemuiri Romanorum 18 16.6 Lacedæmonum eod.9
Decemuiri Romæ principatum vſurpare volunt 18.1.15
Decemuiri Roma expulſi tyrannidem vſurpantes 6.20.4
Decemuirorum libido ſeditionis cauſa 35.6.11
Decemuirorum Romanorum introductio 47.19.1.& 6
Decemuirorum differentia eod.4
Deceptio te ipſa,quid 25.24.3
Decima quid 2.20.1
Decima,aut profana,aut eccleſiaſtica.Item de decimis profanis,tituli iure diuerſi 2.20.2
Decima arborum, & frugum aliorum fructuum & pecorum quinta præſtita 3.5.7
Decima legis Papiæ,& viceſima teſtamentaria,ſublata 3.12.6
Decima omnium hæreditatum Turcæ principi pendent 3.12.7
Decima pars æſtimationis litis conſignata à litigantibus 48.4.3
Decimæ ius ex captis ab hoſtibus debetur Almyratcho 1.3.7
Decimæ quid 2.22.1.de earum inſtitutione eod.2
Decimæ beneficiorum quare non debentur nunc epiſcopis 15.12.34
Decimæ ex ijs qui filios non haberent olim captæ 9.6.13
Decimæ dantur Thimarchis militibus ab incolis, vt viuant & alant equos 6.11.12
Decimæ datæ à miniſtris eccleſiæ ſummis ſacerdotibus ex decimis eccleſiaſticis 2.21.1
Decimæ ex quibus debentur 2.19.2
Decimæ eccleſiaſticæ quotuplicis generis. Et de decimis à principibus ſecularibus à beneficijs exactis 2.20.3
Decimæ eccleſiaſticæ à Clodoueo nobilibus quibusdam conceſſæ in beneficium ſeu feudum 2.20 4
Decimæ conceſſæ Carolo 6. regi Gall. à Petro Luna eod.6
Decimæ an iure exigantur ab eccleſijs 2.20.8
Decimæ venditæ eccleſiæ an retrahi à proximis poſſint 26.2.13
Decimæ in quot partes diuiderentur olim Curionibus datæ.2.25.9. Illarum quare dabatur portio Epiſcopis eod.10
Decima quota quid,& quomodo vera decima minui poteſt tranſactione,& conſuetudine 2.26.1. quando pro ijs granũ in palea ſolui debet eo.2
Decimæ quo tempore ſolui debent perſonales, & prædiales: & de deductione quæ fit ante ſolutionem decimarum. 2.26.3. de earum quantitate ſoluenda in prædialibus, & perſonalibus: & quòd de minutis non ſoleant exigi eod.4
Decimæ ſeparatę ſpótè & datę vltra debitas 2.27.1
Decimæ integrè perſoluendæ 2.23.4
Decimæ mixtæ, & Animalium, quibus ſoluantur 2.25.2.& ex quibus ſumantur eod.3
Decimæ eccleſiaſticæ præſtari laicis non debent 2.25.6.an autem in feudũ tenere poſſint eod.8
Decimæ ex præda Deo datæ 20.4.9
Decimæ prædiales ſoluendæ curionibus locorum prædiorum:niſi repugnet conſuetudo. 2.25.1
Decimæ de quibus generaliter pendendæ 2.23.4
Decimæ Sacerdotibus gentilium, & Dei, diſtributæ & datæ 16.8.25
Decimarum diuiſio, in prædiales, perſonales, & mixtas:& quæ perſonales 2.23.1.quæ prędiales & ex quibus eod.3
Decimarum exigendarum Bonifacij conſtitutio 2.20.9
à Decimarum principibus conceſſarum ſolutione quæ beneficia immunia ſint 2.20.10.& quæ beneficia huic contribuant eod.
Decimarum exactio inter Ethnicos aliquando eod.nu.12
Decimarum pars epiſcopo debita hodie quare remaneat apud curionem 15.24.5
Decimarum præſtatione, bona & opes creſcere inde:econtrà,mala 2.22.3
Decimas ex quibus ſoluant Abbates, monachi, & alij. 2.24.6
Decimas non ſoluunt ex priuilegio Ciſtercienſes monachi, Templarij, & alij quidam eod.7. Priuilegium illas non ſoluendi à quo concedatur. eod. 8. Et illud amittitur ſolutione vna eod.9
Decimas Herculi Soluẽtes, diuites fiebant 16.8.25
Decimas laici quomodo poſſidere poſſũt 17.7.24
Decimas,omnes perſonæ ſine exceptione ſoluere debent 2. 24. 1. Illas ſoluere quomodo cogantur denegantes eod.2
Decimas quis ſacerdotib⁹ & quomodo inter Chriſtianos diſtribuerit 2.22.4. Eas etiã ſuorũ deorũ ſacerdotib⁹ ſoluiſſe Gentiles, exẽplis docetur 2.22.5
ob Decimas non ſolutas,famis 31.23.3
Decimas impoſuit aliquando Bonifacius 8. vniuerſis eccleſiis Italiæ 2.20.7
de Decimis ſoluendis leges francicæ 2.22.7
Decimis præſcribendis, quæ requiruntur in eccleſia 2.25.5
Decimario hominum,pœna 31.27.4
Decimatus exercitus in pœnã ignauiæ 35.5.11
Decimati milites à Macrino,in ſeditione 35.6 5
Decimati à Grecis, qui defeciſſent in partes Xerxi 35.5.26
Decius contra Marciũ ducem quid dixerit 20.4.7
Decius Mundus qua arte potitus ſit Paulina 36.11.11
Decius prætor quare damnatus 38.3 29
Decij duo ſe deuouerunt 24.10.4
Declamatio in Tyrannũ, cauſa ſuplicij Materno ſophiſtæ 39.1.22
Decoctor bonorum,infamis 39.12.6. decoctores bonorum catomidiari bebent 39.12.1
Decoctores bonorum ſeu prodigi arceantur à beneficio ceſſionis bonorum 22.9.13
Decoctorum lex Roſcia de gradibus in theatro 22.11.10

mon

non Decreſcendi ius à iure accreſcendi quando diſtinctum 46.11.1

non Decreſcendi ius quid, & eius cum iure accreſcendi differentiæ eod.3.& 4

in Decretali venditione locus iuri retractus 26.11.3

Decretum inquiſitionum quid, & quando ſtatuatur 32.6.4

ante Decreti interpoſitionem quæ decidantur prius, obſeruentúrque 23.6.17

Decreti iudicis vim, in alienandis rebus minorũ, quid habeat 12.13.19

Decreto iudicis in venditione facta, ceſſat remedium l.2.C.de reſc.vendit. 25.24.17

Decumana porta in caſtris quæ dicta 15.21.13

Decuriæ iudicum quæ, & quot 18.13.3

Decuria quid 18.13.2.& 4

de Decuriis 3.18.3

Decurio decem militibus imperabat 19.3.18

Decurionis conſtituendi cenſus 18.13.9

Decuriones qui, & quare inducti 18.13. 2.eorum perſonæ cuius debent eſſe qualitatis, & qui poſſint eſſe decuriones, & vnde ſalarium acciperent eod.5

Decuriones vel filij eorum in metallum damnari nequeunt 31.36.3

Decuriones nominant ad munera vt idoneos ſuo periculo 18.14.5

Decuriones habent immunitates ab extraordinariis muneribus eo.11

Decuriones ex ciuibus delicti munera obibant:& ibi de decurionibus, & decuriis 3.18.3.& 5

Decurionum ciuitatum quorundam faſtus, & inſolentia 47.15.26

Decurionum filiorum legitima dodrans 44.5.5

Decurionum officium libros memoriæ componere, iudicare 18.14.1

Decurionũ decreta quæ, & quomodo firma. eo.2 eorum alia munera, & onera.eod. 7. priuilegia eod.9

Decurionum in officio delinquentium pœna. eo. 10.iis locationes agrorum publicorum, & alia prohibita eod.12

Decurionum olim maior authoritas, quàm conſulum hodie 3.8.10

Decurionatus quid, & decuriones qui, & quare inducti, & decuria quid 18.13.2.& 4

ad Decurionatum quando quis non vocetur inuitus 18.12.10

Dedecus peius dolore omni 38.6.1

Dedicare quid, & à quibus ædes ſacræ & votorum fiebat, & fit 15.29.8.& 10

Dedicare vnde dictum 47.2.1

Dedicatio quid ſit Hebræis חנכה Græcis ἐγκαίνια 2.1.17

Dedititij liberti 14.7.8

Defaillans au ban & riereban à quo indicentur 19.18.11

Defaillans vrais quot defectibus conſtituantur, & in cauſa illa quomodo procedendum 48.3.10

Defaut, quid 48.3.18

ſe non Defendens in noui operis nunciatione, fit ex actore reus 4.30.4

non Defendens vaſſallus dominum conſilio vel auxilio, feudo priuatur 6.19.19

Defendere & tueri qui ſe nequit, poteſtate alterius eget 11.2.1

Defenſiones exceptiones vocantur 21.17.17

Defenſionibus pluribus & exceptionibus vti licet 21.17.6

Defenſores ciuitatis, & locorum duplices, ſine dignitate, & cum eadem 18.18.1

Defenſores vnde dicti.eod.2.à quibus eligi debẽt eod.3.eorum electio à quo confirmetur eod.4

Defenſores quos habeãt adminiſtros, & ſine iuſſu principis non deponunt adminiſtrationem impunè eod.6

Defenſorum temporalis adminiſtratio cum iudicandi poteſtate, & iuriſdictione 18.18.5

Defenſores ciuitatum quando conſtituti 32.10.1

Defenſorum munus 47.22.25

Deferendo dominum, & conſilium detegẽdo feudum amittit vaſſallus 6.19.14

Deferre ne liceat ſine aduocato regio 32.4.10

Deficientium à regio imperio quæ pœna impoſita 47.40.16

Definitiua ſententia quid 50.1.5

Defloratio virginis nuptæ, prima nocte lege Schotorum debebatur regi. Sublata illa lex à Malcolmo, & aureus nummus ſubrogatus pudicitiæ redemptæ 9.2.25

Deformitas excuſauit à pœna Gallum 35.1.32

Deffoſſio viuorum, in pœnam 36.7.3

Defuncti mortem non vindicans, ſucceſſione eius priuatur 17.9.3

Defunctum accuſans de negotiatione illicita priuatur eius ſucceſsione. 46. 9.3. vel alia iniuria afficiens non ſuccedit ei eod.7

Defunctorum debita quando, & quatenus hæredes ſoluunt 31.18.18

Defunctorum mors vindicanda, vt eis ſuccedere poſſimus 3.12.16

in Defunctos, officioſos eſſe oportet 3.12.16

Degradatio quid, & quomodo differat à depoſitione 31.30.1.& 8

Degradatio pro quibus criminibus fieri poſſit 31.30.10

Degradatio quibus fiat ſolemnibus 31.30.8.& qui poſsint degradare, & qui intereſſe degradationi debeant eod.9

Deierare, ſeu iurare temerè, probibitum 33.12.14

Deieratio gentilium virorum & mulierum, quæ 33.12.14

Deioces primus rex Medorum 36. 29.13.& li.47.20.11

Deioces rex à Medis electus 18.4.8

Delais ordinaires coram quo definiuntur 48.8.14

Delata hæreditas quæ adiri poſsit, quæ dicitur 46.4.17

Delatio quid 32.4.1

Delatio ſeu nunciatio ob quas cauſas fiebat fiſco 32.4.14

Delationibus bonorum factis fiſco, quale præmiũ conſtitutum 32.4.15

Delatot exiſtimatus, qui alieno nomine accuſat 32.4.10
Delator falſus criminis lege Cornelia de falſis tenetur 36.4.6
Delatores domeſtici & familiares quãtoperè exoſos leges habeant 6.19.14
Delatores quare curioſi dicti, & eorum officium 32.4.5
Delatores qua pœna affecti à Traiano 31.19.2
Delatores reorum ambitus, impunitatem delictorum conſequebantur 36.29.27
Delatorum falsò diuerſæ pœnæ diuerſorum 32.20.15
Delatoribus à quibus principibus præmia, & quæ conſtituta 32.4.8
Delatoribus grauiſſimæ pœnæ quæ, & quando, & à quibus impoſitæ 32.4.9
Delegandæ iuriſdictionis cauſæ, & rationes 47.22.22
Delegandi formulæ 47.22.12
Delegantur parlamenta interdum à principe in cauſis, alioquin non ſuę iuriſdictionis 47.27.19
Delegare quis poſſit 47.22.10
Delegare cuilibet quæ iuriſdictionis ſunt, poſſe epiſcopum: non verò quæ ordinis, niſi epiſcopo 15.12.44
Delegari quæ cauſæ poſſint 47.22.8
Delegatus non exequitur ſententiam manu militari, ſed inuocato auxilio ordinarij 47.22.16
Delegatus quando poſſit ſubdelegare 47.22.11
Delegati iudices à quibus dantur 47.22.4
Delegati poteſtas vnde metienda eſt 47.22.18
Delegati poteſtas quibus modis finitur. eod. 19. & ſeq.
Delegati iudices qui 47.22.1.& 2
Delegata iuriſdictio quæ 47.6.2
Delegatio fit, aut per litis conteſtationem, aut per ſtipulationem 21.20.2
Delegatio debitoris quid, & quomodo fiat. eod.3
Delegatio quomodo efficax & quomodo differat à nominis venditione eod.6
Delegatio quomodo fieri poſſit eod.15
Delegatio omnium cauſarum iure pontificio an fiat 47.22.9
Delegatio cui fieri poſsit. eod. 13. eius fines ſeruãdi, & effectus. eod. 15. poteſtas eod.
Delegationis mandatum ſtricti iuris, & non extẽditur regulariter 47.22.20
Delegationis poteſtas extinguitur morte delegati vel delegantis, quomodo eod.21
Deliberandi aditionis cauſa, quando præſcribitur ius 40.5.20
Deliberandi ius intra annum tantùm tranſmittitur 26.15.2
Deliberandi iuris cauſæ impulſiuę 46.2.1
Deliberandi ius ſubrogatum in locum cretionum, & plenius illis 46.2.7
Deliberandi tempus à quo petitum, & nunc à quo datum 46.2.8.& 9
Deliberandi ius quando tranſmittatur ad hæredes hæredis 46.2.10
Deliberandi forma de adeunda hæreditate. eod 11. quid pendente tempore fiat eod.
Deliberandi ius cui concedatur eod.12
Deliberandi extra tempus quando quis poſsit adire 46.2.23
Deliberandi ius à iure adeundi differt 46.2.24
Deliberandi iuris rationes 46.2.28.& ſeq.
Deliberandi ſpatium cur detur hæredibus 8.3.4
Deliberare vnde dicatur. 46.2.3. per cretionem & ſine cretione eod.4
Deliberationis tempore creditores hæreditarij non poſſunt experiri 46.2.27
Deliberatoriæ induciæ quando in iudicio dandæ ſint, & vbi 48.8.6
Delictum quid 30.11.2
Delictum pro ſolutione, quando 21.18.3
Delicti, & peccati diſtinctio 30.1.6
Delicti forum quod ſit legitimum 49.1.9
Delicta quædam cur variant in pœna 39.1.1
Delictorum cauſa quæ. 30.2.6
Delictorum in repub. & morborum in corpore ſimilitudo, & varia ſpecies 30.11.1
Delictorum qualitas & atrocitas diſtinguenda pro pœna imponenda 30.8.2
de Delictis arbitri non fiunt, & quare 47.39.9
in Delictis euictio locum nõ habet, etiam ſi mandato alterius delinquat 27.5.13
Delictis ex quibus ipſo iure beneficij vacatio 17.17.7
in Delictis quomodo obligamur, & cum lege contrahatur 30.1.2
in Delictis quando reſtituantur minores 13.4.5
Delienſibus cur peſtis immiſſa ab Apolline 31.21.4
Delinquendi cauſam quæ dant, tollenda 34.12.14
Delinquendi occaſionem quæ dare poſſunt non conceduntur 20.8.9
Delinquentium refugium olim ad aras 30.4.3
Delinquentium bona in quibus caſibus confiſcantur 5.17.1
Delinquere iubens quatenus ex mandato teneatur 30.2.11
Delinquitur quatuor modis, re, verbis, literis, cõſenſu 30.11.4. & conciliatio reſponſi, vt videtur contrarij Caij Iuriſc. eod.
Delinquũt homines propoſito, impetu, caſu, quomodo 30.2.2
Delphicum tribunal de quibus iudicabat 47.5.2
Delphici ſacerdotes ſortibus vtebantur 34.3.21
Delphinale parlamentum quando. 47.27.12
Delphinatus & Allobrogum principatus quando & qua conditione vnitus Gallicæ coronæ 18.2.21.
Delphinus in Galia quis 18.2.21
Delphini, fœtus maximè diligunt. 36.24.22
Delphini non niſi cum ſocia fœmina conueniunt 9.2.14
Delphini dicti Allobrogum principes 18.2.21
Delphis perpetuus ignis 15.39.11
Delphos Apollini qui ex hoſtium manubiis quædam miſerint 20.4.8
Delus, quod ærarium apud Athenienſes 23.3.18
Demaratus, vt nothus, à patre Ariſtone abdicatur 9.26.22
Demens monachus fieri non poteſt 15.14.23

De

Dementis ſeu mente capti, & furioſi differentia 13.5.16
Dementia num excuſet à pœna 33.12.13
Demetrius à tota Seplaſia accuſatus apud conſules 25.14.7
Demetrius Chomatenus archiepiſcopus Bulgarę 9.11 18
Demetrius Cynicus 1.8.3
Demetrius Cynicus in inſulam quare relegatus 35.6.17
Demetrius philoſophus relegatus 18.7.8
Demetrij Phaleri filio impetatum, vt honeſtius viueret 36.9.3
Demetrio Athenis concubinatus prohibitus 10.1.14
Democratio quibus conſtet 18.3.5. quid, & finis eod.6
Democraria populi regnum 18.2.5
Democratiæ pulchrum nomen, ſed infelix exitus 47.15.25
Democritus pediculari morbo deceſſit 31.15.2
Democritus peregrinauit 31.6.3
de Demoliendo nouum opus ſatiſdatione data, an hæres cui nunciatum eſt, teneatur ſuis impēſis opus demoliri, an tantùm præſtare patientiam 4.31.9
Demolitionis cauſa domum qui emit, duplum pretij emptionis tenetur fiſco deferre 3.17.6
Demolitionis operis ſumptus, aut patientiam demoliendi, quis teneatur præſtare nūtiatione noui operis facta 4.30.1
Demonax philoſophus à Luciano laudatus 20.3.2
Demonſtratio falſa quando non vitiat legatum vel fideicommiſſum. 42.32.53. à conditione quid differat eod.
Demophilus pœnitentem reiiciens reprehenditur 2.8.12
Demophilus reprehenſus, quod pœnitentem reieciſſet 33.6.2
Demoſthenes venenum ferebat in annulo 36.18.15
Demoſthenes ab officio deſiſtens pecunia, damnatus 36.28.19
Denariatus homo quis, & quis ei ſuccedebat 45.16.2
Denariati hominis inteſtati cuius ſucceſſio, & quis denariatus homo 45.13.9
Denarij in aurificina pondus 36.2.10.& 13
de Denario numero 15.21 13
Denicales feriæ, & quid in his prohibitum agere 2 16.24
au Denier douze, quæ vſuræ 22.3.31
Denombrement apres l'hommaige, intra quod tempus debeat dari, &c.6.15.14.& talis profeſſio integra eſſe debet, & quare fiat, & de commiſſo eius rei cauſa eod.15
Denominatio fit à prædominante 1.13.16
Dentes primi poſt ſeptem annos cadunt 9.9.26
Dentium dolori excantatio 34.9.10
Denuncians intra tres menſes, non cogitur ſatiſdationem acceptare ab aduerſario oblatam, ſi dicat ſe paratum intra eos deiure ſuo docere: poſteà tamen cogitur 4.31.3
Denunciator ſine calumniæ pœna deſiſtit ab accuſatore 32.7.5
Denunciatio coniungendorum cur facienda in eccleſia 8.3.9
Denunciatio quando verbo fiat 4.29.2
Denunciatio quæ verbo fit, exult poſſeſſione denunciantem, &c. eod.
Denunciatio, vt cautio detur de damno infecto, præcedere debet miſſionē in poſſeſſionem, & quomodo, & quibus facienda, &c. 4.26.11
Deoſculatur dominus vaſſallum, dum eius dominium recipit 2.15.7
Deperdita & cōſumpta ſinę culpa hæredis ex hæreditate, nō imputatur in quartam Falcidiam, vel Trebellianicam 42.31.32
Deponend: forma ſimplex, vel compoſita 23.3.16
Deponi quæ res poſſunt 23.3.8
Deponi num poſſit ab officio vel ordine per epiſcopum, qui beneficium habuit, vel ordinem à Summo pontifice 31.30.7
Deponuntur à dignitate inutiles in ea exiſtentes 31.30.3
Deportatus an poſſit teſtari 42.8.17
Deportati iure ciuili pro mortuis habētur 26.17.5
Deportati inſtitui hæredes non poſſunt 42.35.18
Deportati non teſtantur 42.8.10
Deportatorum conditio 31.6.13
Deportatis, bannitis ceſſio bonorū denegatur 22.9.17
Deportatis non poteſt legari 42.33.4
Deportatio quid 31.6.7.& 13
Deportatio ſucceſſit in locum interdictonis aquæ & ignis, quare 31.8.8
Deportatio hodie in ignis & aquę interdictione locum ſucceſſit 1.6.5
Deportatio, in locum aquæ & ignis interdictionis 36.27.1
Deportationis pœna poſt mortem manet 31.8.8
Depoſitæ pecuniæ debitæ periculum ad quē pertineat 26.23.6
Depoſitarius de dolo, non de culpa tenetur 23.3.17
Depoſitarij num priuilegiatis in repetenda pecunia præferantur 23.11.12
Depoſitariorum qualis perfidia 23.4.4
Depoſit⁹ omnis, nō datur eccleſię ſeculari 31.30.6
Depoſitum re contrahitur. 23.3.1. idem cum cōmendato eod.
Depoſitum quid, eod.2. diuiſio. eod.3. res. eod.4.& 8. à ſequeſtro quid differat eo.4
Depoſitum à quibus fieri poteſt. eod. 9. & apud quos eod.10
Depoſitum & obſignatum & nō obſignatum fit. eod.11. quid à mutuo, locatione, & mandato differat eod.16
Depoſitum in quo loco faciendum, & vbi olim deponebatur 23.3.18.19.& 32
Depoſitum inficiantes quàm graue delictum, & pœna diuina. 23.4.5. apud Pyſidas eod.6
Depoſitum abnegare iniquius, quàm mutuum 23.4.9
Depoſiti, & ſequeſtrationis finalis cauſa 23.3.23

Depoſiti actiones tres, directa, contraria, & vtilis. 23.4.1. directa pro quibus datur deponenti. eod. 2. & cum ea datur ad exhibendum actio, & rei vindicatio eod.3

Depoſiti directa actio in duplũ, aut ſimplum, &c. quando detur 23.4.10

Depoſiti in actionem quæ veniunt, de vſuris, iuramento in litem, & de dolo depoſitarij. eod. 11. & 12. quibus detur actio directa eo.12

Depoſiti contraria actio. 23.4.13 vtilis. eod.14

Depoſiti cauſa condemnatus, ciuilis pœna infamia 23.4.7

in Depoſitis in ædem ſacram ſubreptis, cõmittitur ſacrilegium 33.14.8

Depoſitio quid. 31.30.1. duplex, à gradu & ordine eod.2

Depoſitio legitima debiti oblationem ſequitur, & vbi fiat 26.23.5

Depoſitionis pœna pro quibus criminibus imponenda 31.30.4

Depugnantes in arena qui erant infames 48.16.3

Deputati ſeu delegati ad comitia Syndici ſunt 49.5.5

Derbices & Maſſagetę ſeipſos deuorabãt 36.24.29

Dercyllides claſſis Lacedæmoniorum præfectus 19.10.12

Derelinquendo & dando res ruinoſas dominus, liberatur ab omni dãno dãdo & dato 4.26.16

pro Derelicto quando quid habeatur 20.2.4

Derogatoria clauſula in teſtamẽtis appoſita, quid operetur. 44.1.11. quomodo eidẽ derogetur eo.

Deſcendentes qui 9.9.14

Deſcendentes præferuntur in ſucceſſione aſcendentibus & collateralibus 45.8.2

inter Deſcendentes & aſcendentes prohibitæ nuptiæ vſque ad infinitum, in quo conueniunt ciuilia & pontificia iura 9.9.29

Deſcendentium quàm aſcendentium potior cauſa in hæreditate 9.22.9

Deſcriptio vniuerſi orbis cur, & quando ob Octauio imperata 3.12.5

Deſcriptio orbis ſub Octauio quæ, & quando 46.55

Deſerta appellatio quando fiat 50.2.30. & 31

Deſertionis crimen diuerſum, & pœnæ 19.10.16. & 17

Deſertor quis 19.10.16

S. Deſiderius epiſcopus Lugdun. lapidatus 35.2.9

Deſides à cenſoribus puniti 47.16.10

Deſignatorum conſulum authoritas, & poteſtas 47.15.12.13. & 14

Deſpondere, & ſpondere quis in ſponſalibus dicebatur 8.2.6

Deſponſatio quid 24.1.2

Deſpotæ Græcis qui 18.2.40

Deſtitiſſe ab accuſatione quis, & quando dicatur 32.22.2

Deterioratio rei in iudicium communi diuid. venit 5.3.27

Detonſio capilli, luctus tempore. item & ſubmiſſio, quare 16.1.20

Detenſionis cauſæ eo.19

Detractio vitanda 38.5.3

Deunx quid 42.34.1

Deunces vſuræ quæ 22.3 43

Deuolnta per negligentiam ordinariorum collatio ad ſummum Pontif. redit ad ordinariũ poſt menſem 17.9.24

Deuolutin quid 17.9.2

Deuolutio iuris ab eo, qui habet in alium, fit per donationem hæreditatis viuentis, non obtemperando voluntati defuncti, non vindicando mortem defuncti, non petendo hæreditatẽ ſuo tempore, &c. eod.3

Deuolutio poteſtatis conferendi vel eligendi, duplici cauſa fit 17.9.4

Deuolutio fit ad proximum ſuperiorem electione facta indigni eod.5

Deuolutio in cauſa graduatorum. eod. 7. eius ſure impetratio ob incapacitatem prouiſi, odioſa 17.9.8

Deuolutio ob negligentiam conferendi 17.9.9 & talis deuolutio, vt & ob electum indignum, ſtatuta in 4. ſynodo Lateranenſi eo.14

Deuolutio ad quem fiat 17.9.18. & 40

Deuolutio electionis epiſcopi ad quem fiat. eod. 41. à vicario epiſcopi: item ad quem fiat eod.42 ab exemptis epiſcopis item eod.43

Deuolutionum ex negligentia ratio 17.9.26

Deuouentes ſeipſos pro ſalute populi 24.10.4

Deus eſt ſpiritus 33.12.6

Deus ſolus adorandus 34.8.5

Deus cur bonos caſtiget, malos autem proſperè viuere permittat 31.4.4

Deus dicitur zelotes 31.4.4

Deus quomodo res mutet & tollat 2.8.2

Deus ſolus nouit corda hominum 30.2.7

Deus ſolus rex regum 18.2.6

Dei ira & vindicta lento gradu procedit 33.6.9

Dei quæ ſunt, ab hominibus dari, pernitioſum 15.3.18

Dei cultus animæ inditus natura dictante 16.8.1. & Deo omni tempore ab omnibus ſacrificatum eod.3

Dei dicti filij, regeneratione Baptiſmatis 16.5.7

Dei nomen quatuor literarum 50.8.26

Dei præcepta non poſſunt per hominum leges violari 41.15.1

Deo potius obediẽdũ, quàm hominibus 6.10.11

Deo ſeruire, regnare eſt 16.1.12

Deum & dominum ſe appellari voluit Domitianus 14.1.14

Deos adorabant Romani ante initium pugnæ 19.109

Deuterius epiſcopus baptizando Barbam quendã ſic dictum, aqua euanuit 2.4.9

Dextans quid 42.34.1

Dextantes vſuræ quæ 22.3.42

Diabolus etiam audiendus in ſua defenſione 48.2.28

Diaconatus num ordo eccleſiaſticus 16.7.9.

Diacones, quales eſſe oporter, ex D. Paulo 2.2.8

Diaconus quis maior & minor ſacerdote 16.7.4 eius officium, quod eod.7

Diaconi epiſcopi eod. 3. eorum inſtitutionis cauſa, & munus 16.7.2

Dia

Diaconi in eccleſia Dei,in locum Leuitarum 16.7.5
Diaconi retrahi poſſunt ad eccleſias, in quibus ordinati ſunt,nec ordinari debent, niſi certis eccleſiis eod.6
Diaconorum & presbyterorum ætas quæ eod.11
Diaconi nomen quid ſignificat,& qui diaconi 15.10.1
Diaconi ſacri,& ſeculares eod.2
Diaconi 7.electi tempore Apoſtolorum 17.12.28
Diaconiſſa, & eius ætas.16.7.10.officium eod.12
Diaconiſſæ caſtitatem promittunt eod.13
Diademati regio anneaa alienari non poſſunt à rege in proprietate 45.8.7
Diademati vnita à regibus Gallorum quæ 6.6.21
Diadumenus Macrini filius 18.6.13
Diagoras Teleclides Plagij librorum accuſatus 36.31.13
Διαιτητὴς quis apud Demoſthenem, & quare ita arbiter dictus 47.39.34
Διαιτηταὶ iudices 47.22.3
Dialectici qui immunes à muneribus 18.10.2
Diales ſacrificuli 16.8.29.& 38
Diamartyria in iudicio quid 48.4.4
Diana Scytica vt culta 31.11.4
Diana vbi ſtrangulata à pueris 30.5.7
Dianæ Epheſinæ ſacerdotes eunuchi,& vt dicti 7.2.23
Δίκης nomen,quid ſignificet 47.2.4
Dictator Romanorum 18.2.9
Dictator magiſter populi 18.4.1.& lib.19.18.2
Dictator,monarcha dictus. 47.17.2. quare dictator,& quis ſit eod.3
Dictator à collega vel principe,nô à populo creabatur eod.3
Dictator vnus tantùm fiebat,& quãdo duo, eod.4
Dictator erat ſui arbitrij 47.17.8
Dictator equo non vtebatur. eod.9. ei quæ deerãt inſignium regum eod.
Dictator à quo diceretur.47.17.10.qua forma.eo.11.ex quibus.eod.14. quando, & quarum rerũ cauſa crearetur eod.14.15.& ſeq
Dictatura vſurpata initium imperij fuit 47.20.1
Dictaturæ initium 47.17.1.& 2
Dictaturæ tempus quandiu durauit. eod.12.& 15. & quando ſublata. eod.13. eamque recuſauit Octauius eod.
Dictum omne,pactum non eſt, & ad quid referatur 21.2.7
Didius Iulianus ſacrificiis vſus cædis humanæ 34.15.5
Didij Iuliani nundinale imperium 18.1.4
Dido regina iudicauit in ſolio Tribunali 47.11.6
Dies quando dicitur cedere,aut venire 42.33.10
Dies qui lucis dicitur,& qui artificialis & naturalis 42.32.50
Diei & horæ expreſſio, in libello accuſationis,in quibus non exigatur 30.7.7
Die vno non conferuntur duo ſacri ordines 16.11.4
Dies qui ſtati & definiti ad conſecrandas virgines moniales 15.17.12
Dies faſti ſeu iuridici,& nefaſti qui 49.2.10
Dierum diuiſio in feſtos, profeſtos, & interciſos 2.16.2
Dierum & temporum electio, non omnis reiicienda 34.3.24
de Dierum & temporum obſeruatione vbi tractatum ſit 34.4.2
Dieta vulgaris,& legalis,quid 4.24.5
Dietarij,qui 37.14.5
Dietes vnde dicuntur 47.39.34
Differantur nuptiæ qua de cauſa 8.3.1. & ſeq
Digitus medicinalis cur annullo inſigniatur 8.7.10
Digiti pollicis abſciſſio,in pœnam 35.1.35
Digitorum nomina in ſtat amuleti, contra maleficia 34.22.22
Dignitas accuſatoris facit illegitimum accuſatorẽ 32.15.1
Dignitas eccleſiaſtica & alia quid 17.3.17
Dignitas perpetua ducatuum,prouinciarum,& vicariatus,licet adminiſtrationes nõ eſſent perpetuæ 6.7.28
Dignitas ſola alicuius, metus impreſſionem non facit 36.25.6
Dignitatis non voluptatis, nomen vxoris eſt 8.1.27
Dignitatis cauſa à patre pro filio impenſa, num conferantur 46.8.8
Dignitatem alterius vſurpare, mendacium facto eſt 39.15.8
Dignitatem ſibi falsò vſurpans, qua pœna puniatur 36.4.6
Dignitate diuiſus populus à Romulo 18.3.3
in Dignitate poſiti peccãtes cur maiori pœna afficiendi 30.5.3
Dignitates & magiſtratus deſiderari vel ambiri non debent 36.29.2
Dignitates perpetuæ hodiè,non temporales 9.12.14
Dignitates veſtitu diſcernere voluerunt Romani 9.19.23
Dilatio quid.48.8.1.eius ſpecies eod.3
Dilatio prorogata & noua quomodo differant,& quid ſit prorogatio 48.8.11
Dilatio data à iudice litigantibus quãdo poſſit per illum reuocari 48.8.12
Dilatio ciuilis,& neceſſaria eos 16
Dilatio ad cuius vtilitatem pertineat eod.18.finis dilationum.19.rationes 20
Dilatio debitoribus ad ſoluẽdum danda 21. 18.32
Dilatio peremptoria alicui ex litigantibus data 48.3.27
Dilatio quibus danda 8.3.8
Dilatio vltra marina, nouem menſium tantùm 40.5.20
Dilationis biennalis,vel quinquennalis moratoriæ cauſæ 22.7.7
Dilationes iudiciales,extraiudiciales, & conuentionales quæ,& quotuplices. 48.8.3.dantur ſecundum res de quibus agitur.eod.4.& quæ conſideranda in illis præfigendis. eod.& 5
Dilationes legales num iudex breuiare poſſit 48.8.5.& 17
Dilationes plures in iudicio quando dẽtur eod. 7.

Dilationes quot à Iudice dandæ ſunt 48.8.10
earũ ſpatia cõtinua, nec interpellata feriis eo.13.
Dilationes extraiudiciales à quibus dantur. 48.8.14. & à qnibus iudiciales eod. & 15
Dilationes qua forma dandæ 48.8.17
Dilationes obtemperandi rei iudicatæ 50.1.28
Dilationes quæ ciuilibus, & quæ criminalibus negotiis dantur 32.25.5
Dilationes quot dandæ in iudicio poſſeſſionis beneficiorum 17.20.6
Dilatoriæ ſolutionis, & iudicij quæ. exceptiones 21.17.12
Diligentiæ, negligentiæque gradus 21.11.3
ante Diluuium nullus vſus carnium hominibus erat 15.15.12
Dimiſſoriæ literæ, quid, & à quibus concedantur pro ordinibus 16.9.3
Dimiſſoriç, dictç literç cõmẽdatitiç epiſ. 15.12.33
Dimiſſoriæ literæ ad ordines, à quibus ex priuilegio conceduntur 40.2.19
Dimittere proprias eccleſias diaconi non poſſunt 16.7.6
Dinocrates architectus nobiliſſimus 15.6.2
Dinnmerationis in defectum nũ dominus faciat fructus ſuos rei feudalis 6.15.16
Diocletianus inter ſcriptos in albo decurionum, patrem, non habenti liberos, præferri voluit 9.6.38
Diocus Montiacus eccleſiaſticorum fundorum innaſor. 2.28.2
Diodorus & Flauianus pſalmos Dauidicos pſallere docuerunt 15.22.12
Diodorus Siculus orbem peragrauit 31.6.3
Diœceſes epiſcopales quales, & vnde 15.12.3
Diœceſes quando epiſcopatus factæ eod.4
Diogenes Cynicus adulterator monetæ 36.2.35
Diognetes Mileſiorum dux 33.21.9
Diomedis & Vlyſſis Troianis exhibitum ſolemne iuramentum 50.8.8
d. Dionyſius Areopagita obiurgat Demophylum, quòd pœnitentem reiecerit 2.8.12
Dionyſius gladium vagina raptum familiaris capiti cur imminere iuſſerit 6.20.14
Dionyſius Pont. Max. circa ann. 266.2.22.4
Dionyſius Siciliç tyrannus iunior, Corinthius priuatus factus ſuaſu Timoleonris 6.20.4
d. Dionyſius patronus apud Deum Dagoberti regis Galliarum 33.16.17
Dionyſius ſum. Ponti. ſacerdotia inter Chriſtianos per vnierſum orbem diſtribuit 16.8.33
Dionyſius tyrãnus à Siciliæ regno expulſus 6.20.4
Dionyſius tyrannus Platonem vendi iubet 18.7.6
Dinnyſins Hammonis filins Regam & Cameſenũ regno paterno expulit 50.6.29
Dionyſius Alexandriæ epiſcopus, & Artius de religione altercant 33.9.12
Dioſcori ſchiſma contra Sozinum. 2. Pontif. ſum. 15 3.15
Diotrepes peregrinos fratres ſuſcipere prohibebat 15.28.36
Dipſa anus venefica 34.13.7
Directa actio commodati quid petat 23.1.13. ex quibus cauſis detur commodatario eod.14
Directa actio tutelæ, contraria, & vtilis 13.10.5
Directa ſubſtitutio quæ. 42.11.2. quando obliquetur facta in codicilliis. eod.3. & quando in codicillis, directa remanet. 3. caſus. eod.4.
Directa verba quæ eſſent ciuilia, & non ciuilia eod.5
Directa verba non obliquantur communi iure, & quando obliquantur in teſtamentis 42.22.11 vide & c.26.nu.4
Directæ actiones vt contrariis oppoſitæ, quid 21.8.16. & directæ vtilibus oppoſitæ, quid item eod.17
Directarij fures, qui, & pœna 37.14.4. & 6
Dirimachij mors 39.5.31
Diſcerptio in diuerſas partes, ſupplicium 37.9.13
Diſcerptio membrorum, in pœnam 31.27.3
Diſcipuli prophetarum, filij dicti 50.5.4
Diſiuncti qui 46.10.1
Diſiuncti re qui eod.8
Diſiuncti non vtantur iure accreſcendi eo.12
Diſiunctiua vel alternatiua dictio, poſita inter perſonas, quando reſoluatur vel non in coniunctiuam 42.28.38
Diſiunctiuè quando dicatur facta vulgaris ſubſtitutio 42.16.15
Diſpenſatio illegitimis ad beneficia à quo fieri debet 17.6.35
Diſpenſatio natalium ad ſacros ordines non porrigitur ad beneficia. eod. 36. & diſpenſationes ad beneficia à caſu in caſum ſimilem, vel maiorem non producuntur eod
Diſpenſatio per ſimplicem ſignaturam ad pluralitatem beneficiorum 17.6.37
Diſpenſatio iuramenti quid. 50.12.2. & de quibus fiat. eod.3. & 4. fit cum authoritate ſuperioris eod.7
Diſpenſationis iuramenti finis 50.12.13
ex D ſpenſatione ſum. Pontif. nuptiæ poſſunt licitè contrahi inter gradus prohibitos 9.11.23. nũ autem ille in omni gradu diſpenſet. eo. & Diſpenſatio quid efficiat eod.
ſi res Diſpliceat, ſit inempta, tale pactum validum. 25.17.13
Diſpoſitio legis quomodo fortior diſpoſitione hominis 42.1.14
Diſpoſitio rerũ ſuarũ quare cuique libera 21.1.1
Diſputare de quibus prohibitum. 2.2.6
Diſputari non debet de fide catholica publicè 33.9.4
Diſſectio corporum debitorum olim ob fidem ab illis violatam, ſtatuta in pœnam 11.8.5
Diſſenſu vitiatur emptio 25.15.3
Diſſerendi rationem qui tantum coluerint 18.7.2
Diſſolui illud abſolutè dici non poteſt, quod nõ erat plenè coniunctum 9.12.6
Diſſolui res eodem modo quo ligata ſunt 6.19.1
Diſtractus, & contractus ſimilitudo 31.18.20
Diſtributio bonorum, prodomus ceſſionis bonorum 22.11.1
Diſtributionis bonorum, & dationis in ſolutum, & ceſſionis differentiæ eod.2
Diſtributiones quotidianæ, manualia dicuntur præſentibus debita 15.23.24

Di

Ditaris ſubitò vectigal impoſitum 3.11.1
Ditiores quàm ſint ſe arbitrantur homines 46.2.30.
Diu verbum, vſque ad quod tempus extendatur 24.5.5
Diu, verbum, pro decennio interpretatur 11.10.11
Diuertendi inter abſentes formula 9.15.12
Diuertendi cauſæ legitimæ iuris ciuilis & diuini eod.21
Diuitis & Lazari parabola quid denotet 31.4.4
Diuites ambitioſi, & ideo pulſi à rebus publicis 35.6.15
à Diuitibus exactum quod pauperes ex tributo deberent 22.10.4
Diuidendi modus quis 5.3.21
Diuidi res cur neceſſarium fuerit 1.14.11
Diuidua natura & re, quæ ſint 5.3.4
Diuidua & indiuidua obligatione quæ, eod.10
Diuiduum quid 5.3.1
Diuiduum ſolutione quid eod.11
Diuidi nequit ius aquæ ducendæ, vt nec itineris: at poteſt aqua & vſus diuidi 4.15.18
Diuiduntur indiuiſibilia intellectu, doctrina, & cauſa 5.3.9
Diuinandi variæ ſpecies 34.3.5.6.& 7
Diuinatio ſeu prædictio venturorum incerta eſt vel miſera, vel nihil prodeſt 34.7.1.2.3
Diuinationem profitentium curioſa mendicitas & finis poſſimus 34.7.4
Diuinationis ſpecies 34.6.2
Diuinationis duæ cauſæ, ars & furor 34.3.4
Diuinationis & prophetiæ differentia 18.6.15
Diuinationes & ſortilegia non puniuntur ab inquiſitore hæreticorum, ſed à iudicibus ſecularibus 33.7.6
Diuinationes interdum permittit Deus veras, vt tentet ſuos 34.8.4
Diuinus quis 34.3.3
Diuinum officium, ſeu horas canonicas non dicens beneficiarius, an teneatur ad reſtitutionẽ fructuum ex beneficio præceptorum 17.2.11
Diuinum iudicium quid 47.4.2
Diuini furoris breuis annotatio, & diuiſio Ethnicorum 13.5.34
Diuini iuris res 1.14.1
Diuinæ pœnæ quæ, & quòd ſera numinis vindicta 31.4.2
Diuinæ res & ſacrę vendi non poſſunt 25.7.3
Diuini gentilium eximij 18.6.12.13.14
Diuini, & qui eos conſulunt, idololatræ 34.7.7. impoſtores ſeu mendaces eod.8
Diuinorum iudicia & accuſationes non probant, ſed puniuntur 48.12.9
Diuinorum pœna per totum c.14.lib.34
Diuina violantes myſteria, capite damnati 2.16.22
Diuinos conſuluiſſe, in quibus capitale 34.14.13
Diuinis ideo credendum non eſt, quòd aliquando verum dicant: & quare 34.8.1
Diuionenſe parlamentum 47.27.15
Diuiſio bonorum facta inter liberos à patre quomodo rata habetur 41.6.8
Diuiſio vicem actionis obtinet 5.3.28.3
Diuiſionis modi vel ex conſenſu partium, vel defuncti, vel iudicis ſeu arbitri authoritate, & quæ obſeruanda in poſtremis duobus 5.4.8
Diuiſio à parentibus inter liberos facta, ſequenda in diuiſis, & in non diuiſis poſt diuiſionem quæſitis 5.4.9. Et in diuidenda hæreditate iudicis partes 10.& 12
in Diuiſione penes quem inſtrumenta communia remanere debent eod. 13. Et in diuiſione per additionem quando caueatur de euictione eo. 14. de diuiſione facienda per ſortem 15. de conſuetudine quod maior ſeu prouocans ad diuiſionem diuidat, & minor eligat eod.17. Melior formula diuidendi, ex arbitri vel iudicis petitione eo.18. alia tamẽ explicatur de forma diuidendi & colligendi ſententia nu.19
Diuiſionis tutelæ & curæ beneficium quale, & quando detur tutoribus & curatoribus 13.10.13. item magiſtratibus qui hos dederunt, an competat eod.32
ad Diuiſionem prouocare non poſſunt minor, maritus in re dotali, eccleſia: ab alio tamen ad eam vocari poſſunt 5.3.19
Diuiſionem rerum communium qui petere non poſſint 5.3.19
ex Diuiſiõe iure ſucceſſionis an debeatur à ſingulis hominium 6.15.11
in Diuiſione rerum locus non eſt iuri retractus 26.10.1. & adiudicatio in diuiſione facta, ſimilis emptioni, verùm alia ab emptione eod.2
Diuiſum feudum vel ruptum, quid 6.15.12
Diuiſæ res quando cenſentur, & quomodo vſucapiuntur 40.2.8
Diuiſarum rerum incommoditas 6.6.19.& 22
Diuortium iure diuino nec pontificio nunquam approbatum, ſed prohibitum 9.16.2
Diuortium apud Moſcouitas excommunicatione prohibitum eod.6.
Diuortium in thoro non fit, etiam inter coniuges adulteros eod.9
Diuortium ob hæreſim & infidelitatem 9.16.10
Diuortium ſoluit matrimonium, & vnde dicatur 9.15.9
Diuortium quomodo teſtato fiebat coram ſeptem teſtibus 9.15.11
Diuortium iure ciuili quatuor modis inter viuentes coniuges fiebat 9.15.16
Diuortium ex conſenſu quomodo fieret, & ex placito, & ſublatum eod.17
Diuortium ob cauſam rationabilem, bona gratia eod.19
Diuortium ſine cauſa rationabili, in quo punitum eod.20
Diuortium quis primus Romæ fecerit 9.15.15
Diuortium & ſeparatio thori ratione adulterij eod.26
Diuortij faciendi Platonis lex & formula 9.15.23
Diuortij cauſa Perſis, vxorem non facere iuſſa mariti eod.24
Diuortij etiam cauſa, mores vxoris marito diſpliсuiſſe 9.15.25

Dinortij iuris ciuilis cauſæ ſublatæ 9.16.16
in Diuortio claues adimebantur,& reddebantur 9.15.14
Diuortio facto propter adulterium,ſeparato thoro,alteri etiam innocuus non poteſt nubere:& ibi rationes ab authoritate, quia relicta nubens mœchatur, quia reconciliari poteſt 9.16.3
Diuortio facto ob fornicationem, ſeparatos non poſſe alij nubere probatio à ſacris partibus eod.4
Diurnæ aquæ vnde ſic dictæ 4.15.19
Diutina poſſeſſio,diuturnum ſilentium quid 40.5.33
Do,vt des contractus actiones 28.4.2.&.3
Do vt facias,contractus innominatus, quos contractus contineat 28.4.1
Doctoratus impenſa num imputentur in legitimam filij 44.5.45
Doctores & licentiatus facere poſſunt ex priuilegio aduocati conſiſtoriales Romani 49.6.10
Doctorum exiſtente varia in conſilijs, & lectura ſententia,quid potius ſequendum 47.7.11
Documenta hæreditaria apud quem eſſe debeant 34.5.4
Dodrans quid 42.34.1
Dodrantes vſuræ quæ 22.3.41
Doech Idumæus Saulis ſeruus 31.38.3
Dolabella quæſturam vendi voluit 36.29.26
Dolus re ipſa quid. 21. 53. 3. de eius dictione & quid in genere eod.1.& lib.25.24.3
Dolus diuiditur in bonum & malum, & quid vterque 21.53.2.& 4
Dolus bonæfidei contrarius,& crimē habet eo.5
Dolus dolo quomodo, & quando compenſetur eod.13
Dolus admiſſus quomodo emendetur per actionem & exceptionem eod.14
de Dolo actio quare non datur, niſi ex magna cauſa. 21. 13. 6. & dolum ſubeſſe quæ præſumant eod.7
de actione Doln,& pro quibus detur eod.8
& rationes actionis cum de dolo agatur eod.9
in Dolo res quomodo conſiderandæ. 21. 13. 10. perſonæ item.eod.11.negotia eod. 12
Dolus couſilio officit arbitrorum ſententiæ. 47. 39.28. & num idem in dolo re ipſa commiſſo eod.29
Dolus in tranſactione dupliciter conſideratur 28.3.5
Dolus tantùm, non culpa in precario præſtatur 23.2.14
Dolus vel deceptio,aduerſatius voluntati 21.2.5
Doli,& culpæ latæ diſtinctio 21.15.4
de Dolo quando fiat iudicium 21.5.14
de Dolo vt quis non teneatur, directò fieri non poteſt 21.2.12
Dominandi ius in ſeruos quibus rationibus probet Ariſtoteles 11.1.15
Dominatio multorum reipub.damnoſa 6.6.19
Dominatio & ſeruitus in liberis perſonis poteſtas dicitur 11.1.58
Dominica poteſtas ius necis habebat & vitæ in ſeruos 54.4.1
Dominica poteſtas viſa tyrannica 14.1.12
Dominicum templum Hieroſolymis 15.53.5
Dominicæ res quæ 14.1.16
Dominium à δομάω non à domo dictum 1.12.2
Dominium cœpit à poſſeſsione 1.13.1
Dominium num vſucapione amittatur, & quæratur.40.1.7.& num directum eod.8
Dominium in plenum, & non plenum partitum, & quid ſit vtrumque 5.12.5
Dominium directum & vtile,quid 1.12.7
Dominium fictum eſſe 1.12.8
Dominium quando transferat emptio 25.12.6
Dominij finitio 1.12.3
Dominij ius datur per miſsionem in poſſeſsionē ex 2.decreto 4.26.15
Dominij, proprietatis, & poſſeſsionis prænotio neceſſaria acquiſitioni rerum 1.12.1
Dominij tranſlatio quot modis fit 20.10.9
Dominia rerū in incerto eſſe non debent 46.2.31
Dominia rerum tribus primùm poſt diuiſionem tranſlata, permutatione, donatione, ſucceſsione 28.15.2
Domina vxor dicta à viro 11. 3. 3.& cur.eod.
Dominus quis dicatur,& vnde 1.12.2
Dominus debet vaſſallo eadem quæ mutuò ei debet vaſſallus.6.20.1. Et eadem felonia qua vaſſallus priuatur feudo,& redit ad dominum, eadem priuatur dominus proprietate,quę peruenit ad vaſſallum eod.2
Dominus inuitus vaſſallos in alios,iure feudorum non poteſt alienare 6.19 24
Dominus prædij ſeruientis in ſeruitute ruſtica, non tenetur reficere prædium pro vſu ſeruitutis:contrà,in ſeruitute vrbana 4.14.8
Dominus quando poteſt feudum, quod ſucceſſorem non habet, viuente vaſſallo alij dare 6. 6. 12.& 13
Dominus quando pro ſubditis tenetur 38.8.14
Dominus quādo pro noxa vel vltrà teneatur ſerui vel animalis ſui nomine 38.15.10
Dominus res ſuas agnoſcit & commoda recipit per hominium & fidelitatem 6.16.2
Dominus rerum ruinoſarum dando res, liberatur ab omni damno dando & dato 4.26.16
Dominus venditum feudum iure prælationis quādo retinet,& intra quot dies 6.16.3
eòque volente retinere feudum venditum venditor non poteſt reſilire à contractu eod.4
excipiuntur duo caſus, ſi ſub conditione vēditum,ſi dominus retinere noluerit,& ſi non pro ſe dominus,ſed pro alio velit retrahere eod.5
Dominus eccleſiaſticus, prælationis iure non vitur in fundo eccleſiæ 6.16.6
Dominus vir dictus ab vxore 51.4.7
Domini erga vaſſallum ingratitudo eſt 6.14.19.4
Domini ob inficiationem commiſſum in Gallia 26.6.4
Dominum non defendens vaſſallus conſilio, vel auxilio,feudo priuatur 6.19. 10
inter Dominum, & vaſſallos quomodo controuerſiæ,& coram quibus iudicibus terminandæ 6.22.8

Dominum fendo redeunte poſt mortem vaſſalli, quomodo fructus inter eum & hæredes diuidendi eod.11. Et repetito feudo à domino, hæredes mortui repetunt ab eo meliorationes eod.10
ex quibus autem cauſis ille agat ratione feudi contra vaſſallum 6.22.12
Dominum prohibere re ſua vti, iniuria eſt realis vindicat 38.3.39
Domino occiſo qui ſerui torquendi ſint 36.21 22
Domini agere poſſunt pro ſeruis, & illos defendere, quare 32.24.19
Domini olim dicti omnes patresfa. & ſeruifamiliares, quare 14.1.12
Domini appellationem recuſauit Octauius, & Tyberius eod.13. Domitianus contra admiſit eod.14
Domini nomen proprium eſt ſoli Deo, quare eod.15
Domini imperatores dicti eod.16
Dominis olim libera in ſeruos vitæ & necis poteſtas 14.1.17
Dominorum locorum iuriſdictionalium clientes qui hodie dici poſſunt 14.10.5
D. Dominicus monaſteria prædicandi cauſa inſtituit 15.16.3
Domitius Nero à Claudio Cæſare vitrico adoptatur 9.26.32
Domitianus Corneliam virginem defodi iubet 32.19.4
Domitianus ius ademit meretricibus acceptandi legata & hæreditates 10.2.28
Domitianus odioſus, quòd voluerit ſe dominum & Deum appellari 14.1.14
Domitianus hæreditates patrum, quibus filij, repudiauit delatas 42.35.2
Domitianus quas ſibi hæreditates delatas repudiarit 3.12.2
Domitiani factum de monumento filij 33.15.9
Domitiani imagines, & tituli eraſi 31.37.3
Domitiani tempore plures philoſophi occiſi 18.7.8
Domitiani tyranni mors præuiſa, & laniatus à canibus 18.6.12
Domitiani Cæſa. vita, & mors 18.1.8
Domanium ex duabus cauſis infeudatur, patriagij & neceſſitatis belli 6.6.26
Domanium Canonis nomine ſignificatur 3.5.1
Domanij quæ eſſe dicantur 6.6.41
Domanij res, interdum viris eximijs à rege in feudum rectè datæ 6.6.45
Domanij res regni Galliæ, inalienabiles 6.6.17. & 19
Domanij regis ius, impræſcriptibile 40.2.5
Domus tacitè obligata pro pretio refectionis eiuſdem 23.8.3
Domeſticus teſtis quando probat cum alio, omni exceptione maiore 48.13.17. & 19
Domeſticus in domeſticum quando teſtis idoneus eod.23
Domeſtici aulæ ſunt pedites, Procopio ſocij, Romanis domeſtici equites, & equites dicuntur & protectores qui eis imperat primicerius 6.8.20
Domeſtici teſtes quomodo nō probent 48.13.11. domeſtici qui dicantur eod.
Domeſtica domeſticis teſtibus probari poſſunt, & vitæ innocentia 48.13.22. & 23
Domeſtica leuia delicta quare publicè non vindicantur 37.12.1. alia cur grauius puniantur domeſtica eod.nu.3
Domeſticorum comes dictus Mareſcalius aulæ 6.8.19
Domicilium citationis faciendæ cauſa, quale legitimum dicatur 48.1.18
Domicilium decennio quæritur 40.5.17
Domicilium eligere debent vocati in curia vbi vocantur 48.3.8
Domicilium principale alicuius dupliciter dicitur 32.8.7
Domicilium beneficiati, eſt beneficij locus 32.8.7
Domicilium vbi quis habere dicatur 18.13.19 & 21. eius transferendi libertas quando eod. 22
Domicilium in diuerſis locis quando quis habere dicatur eod.23
Domicilium vbi habet miles 18.13.24
Domicilium vxoris, ſponſæ, & viduæ vbi ſit eod. 25
Domicilium vbi habere dicatur relegatus 18.13. 26
Domicilij iudex quando adeundus 49.1.5
Domicilij ſine cautione, licitationum auctiones non admittuntur 23.6.18
Domus vnde 1.12.2
Domus à laruis vel frigibus agitata, an renunciari poſſit à conductore ſine mercede 27.1.26
Domus excalceati quid 9.11.21
Domus excalceati quæ diceretur 45.13.2
Domus propria interdum loco carceris datur 31. 33.2
Domus deſtruenda ſeditioſorum 35.8.17
Domus ob crimen graue complanatæ 35.1.9 & 10
Domus vnicuique tutiſſimum refugium 6.19.13
Domi qui olim mortuos ſepelirent 33.23.8
Domum abſentis debitoris ſignare propria authoritate, iniuria eſt 38.3.30
Domum alicuius quando licebat ingredi, furti quærendi cauſa 37.1.19. & quando nunc eod.20
Domum alterius nemo ingredi debet, priuſquam clamet 35.21.21
Domum iudicis ingredi corrumpendi eius cauſa, ambitus legis eſt 36.29.23
Domum vel locum fornicare volentibus ad colloquium præbere, pœnam lenocinij & adulterij habet 36.12.6
Domo concludere hominem liberum, pœnam plagiarij habet 36.31.4. & 12
Domo extrahere dominum inuitum, vel inuito eo ingredi, iniuria realis eſt, & repelli poteſt ingrediens 38.3.25
Domus Antiphonis, Archeptolemonis, & Onomaclis ſolo æquatæ 35.5.28
Domus emi non poſſunt, vt deſtruantur impunè 5.17.6

preti

Domus non demoliendæ, aliter faciens duplum pretij emptionis fiſco tenetur deferre 3.17.6

Domus Romæ primùm vnius contignationis, poſtea plurium 4.7 9

Domorum altitudinis modus quando, & qualis præſcriptus 4.7.10

Domorum proiecta in vias publicas deiici, quando ſtatutum fuit 4.12.7

Domibus coniuncta legari nequeunt 42.32.26

Domos curiales in ciuitatibus quas habent, tenetur reparare & nouas conſtruere 18.14.8

Donandi formulæ in iure ciuili 28.13 22

Donans omnia bona ſua poſt mortem ſuam, videtur retinuiſſe vſumfructum 41.5.13

Donans qua actione, & pro quibus agit contra eum, cui dedit 28.35.6

Donantes domini eſſe debent rerum donatarum 28.9.1

Donare non poſſunt iudicibus litigantes, nec ob iudicandum, nec aliis ob magiſtratum conſequendum 28.12.2

Donare quæ perſonæ cauſa mortis, & quibus poſſunt 28.14.4

Donare quæ perſonæ poſſunt, & quę non 28.9.1

Donare poſſunt mutus, ſurdus, ſenex &c. eod. 4. per ſe, per alios, per epiſtolam, per nuncium, &c. eod.5

Donare ſibi nemo poteſt eod.8

Donari quibus perſonis poſſit 28.9.6

Donari cauſa mortis à patre poteſt filiæ dotatæ, à ſucceſſione per ſtatutum excluſæ.

Donari poſſunt res, quarum dominia transferri poſſunt, non aliæ 28.8.1

Donari poſſunt iura certò aduentura eod.3

Dona quæ poteſt accipere magiſtratus impunè 36.28.1

Donatarius quomodo agat, & pro quibus in donantem 28.15.4

Donatio à *la parelle*, Langobardis Lannechild 28.13.21

Donatio ante vel propter nuptias quæ ſit 8.7.16

Donatio ante nuptias quare ita dicatur eod.18

Donatio ante nuptias tempore coniugij hodie fieri poteſt, non contra eod. 19

Donatio propter nuptias quid ab ſponſalitia largitate differat 8.7.17

Donatio propter nuptias ab æqualitate dotis ſuſtinetur eod.22. Et in caſu reſtitutionis dotis, in dotis ſolutionem venit eod.23

Donatio propter nuptias an hypothecam habeat potiorem, qualem dos eod.

Donatio propter nuptias non ſemper æqualis doti fuit, & quando eod.26. Et eius æqualitas quare hodie non deſideratur cum dote eod.27

Donatio cauſa mortis quomodo fiat 41.2.1. quid eod.2. quomodo legato conueniat eod.4. & 5. reuocatur ante mortem eod. 5. præmoriente donatario eod.6

Donatio cauſa mortis quomodo differat à donatione inter viuos 41.2.8. quando æquiparetur vltimæ voluntati eod 9

Donatio cauſa mortis, ſi fiat coniunctæ perſonæ, ſit irreuocabilis 41.6.10

Donatio conſenſu & dantis & accipientis perficitur, inter præſentes & abſentes 28.13.1. quibus verbis eod. Et ex conuentione legem accipiũt, & quæ pacta eis apponi ſoleant eod.2

Donatio contractus dicitur nominatus 6.14.4

Donatio ex quibus cauſis ingratitudinis reuocari poſſit 44.3.9

Donatio facta filio in quibus caſibus ſtatim valeat 46.8.12

Donatio in fauorem matrimonij facta filio confertur eod.12

Donatio cauſa mortis, cur non conferatur eod. 16.

Donatio facta medico num valeat 18.25.5

Donatio facta vxori non venit in reſtitutionem fideicommiſſi ei iniuncti à marito 42.29.22

Donatio fuit primus modus contrahendi 21.1.4

Donatio filijfam. facta iuramento confirmatur, ſi inſinuata pendente vita patris 28.11.4

Donatio inter coniuges num iuramento firmetur 28.11.5

Donatio inter annomalos contractus 28.7.1

Donatio etiam hodie nudo pacto fit, validè olim minimè eod.2

Donatio quid eod. 5. eius nomen vnde declinatum eod.3. diuiſio in propriè liberalitatis puram, & impropriè donationem eod.6

Donatio alia inter viuos, & modi varij quibus concipiatur eod.9. pura, non pura, conditionalis, & cum modo eod.

Donatio propter nuptias quæ, & an, & quando reuocabilis: & de differentia cum ſponſalitia largitate eod.11

Donatio inter coniuges quando valeat, veluti ſi plebeius maritus vxori det nobili, ſiue ſenex puellæ, & rationes horum 9 25.17

Donatio inter coniuges in quibus caſibus valet 28.10.10.11.12.13.&c.

Donatio marito ab vxore facta dignitatis habendæ cauſa cur valet eod.12

Donatio ob reparationem exuſtæ domus vxoris valet eod.17

Donatio inter coniuges quomodo, morte ſecuta, traditione confirmetur eod.20

Donatio propter nuptias, pendente matrimonio inter coniuges facta, cur valeat 28.10.21

Donatio inter ſponſos de præſenti, an valeat eod. 23

Donatio facta à plebeio vxori nobili, vel à ſene vxori iuueni, quare valeat 28.10.8

Donatio inter coniuges non prohibetur, vt inter maleuolos, ſed vt inter coniunctos 9.25.10

Donatio omnium bonorum mobilium & immobilium cum reſeruatione valet. 41.5.13. & num valeat, ſi reſeruatus tantùm vſusfructus eod.

Donatio omnium bonorum præſentium & futurorum ſine vlla reſeruatione num valeat 41.5.14

Donatio facta à marito diuite ignobili, vxori nobili: vel à ſene iuueni, quare valet 41.5.20

Donatio omnium bonorum eccleſiæ facta, quomodo recipiatur 41.5.27

Donatio omnium bonorum, præſentium & futu-

Domn

rorum, ſine vlla reſeruatione, non valet 28.8.4. ſi fiat aliter, valet eod.5
Donatio poteſt accipere conditionem, vt valeat poſt mortem donantis tantùm 41.5.8
Donatio omnium bonorum quomodo valet 41. 5.9.& ſeq.
Donatio per epiſtolam & nuncium fieri poteſt 41.18.1
Donatio quando in fraudem fiſci, & creditorum cenſeatur facta 28.9.3
Donatio filioſa. fieri non poteſt eod.9
Donatio filioſa. facta à patre, cur non valeat eod. 11. valeat autem facta emancipatis eod.12
Donatio filioſa. facta à patre, morte & emancipatione firmatur eod.13
Donatio cauſa militiæ & ſtudiorum cauſa facta filioſa. non imputatur filio in legitima, & valet vt irreuocabilis eod.15
Donatio filioſa. rectè à patre fit ob benemerita, & quæ ſint illa eod.17
Donatio filioſa. facta fauore matrimonij, valet vt inter viuos: ſed conferenda, ſi ſuccedere velit patri 28.9.17
Donatio quibus facienda non eſt 28.12.3
Donatio non valet facta tutori, vel curatori ſuo à minore eod.4
Donatio præbendarum, pro præſentatione accipitur 17.7.18
Donatio ſimplex quæ morte confirmetur, facta filio, an ei in legitimam imputetur 44.5.49
Donatio ſine ingratitudine non reuocatur 41. 7.16
Donatio Thinx & Lannechild quæ ſint Langobardis 44.5.5
Donatio quare irreuocabilis 28.15.3
Donatio quibus ex cauſis reuocetur eod.7
Donatio inofficioſa quando, & quatenus reuocatur: & quando ex ſuſceptione liberorum eod.9
Donatio cauſa mortis quid 28.14.1. ius, & mortis cauſa capionis differentia eod. 2. eius tres ſpecies eod. 3. forma eod.4
Donatio cauſa mortis quot modis reuocari poteſt eod.8. & quando irreuocabilis eod. 9. quod in ea ſubſtitui poteſt eod.10. eius formula ſubſtantialis eod.11
Donationis cauſa mortis finis, & cauſa 28.14.6
Donationis cauſa mortis effectus perpendit mortis tempus, non donationis factæ 28.14.7
Donationis cauſa propter quam fit, conſideranda pro reuocatione 28.7.12
Donationis ob cauſam differentiam cum datione ob cauſam contractuum innominatorum eod. 13
Donationis conſtituendæ finis, ſocietatis humanæ conſeruatio 28 15.2
Donationis faciendæ ex diuerſis rationibus formulæ 28.13.20
Donationis inofficioſæ querela quando 44.5.14
Donationis inſinuatio quæ, & quando requiritur 28.13.3
Donationis inter coniuges prohibitio, & alia genera conuentionis ſubiuncta 21.5.12
Donationem pro rebus accipere, ſymonia 28.11.6
ex Donatione num laudimia debeantur 25.16.7
à Datione quomodo differat emptio 25.18.3
Donationes admittunt ius accreſcendi 46.11.5
Donationes captioſæ ratæ non ſunt 25.24.16
Donationes cauſa mortis non conferuntur 28. 9.18
Donationes filiis à regibus factæ, num conferantur 46.8.13
Donationes filiis factæ quæ valent, conferuntur 46 8 13.
Donationes impropriè, conditionalis, cauſa mortis, ob cauſam, &c. 28.7.7
Donationes ob cauſam quomodo perpendendæ eod.10
Donationes in concubinam valebant apud Perſas 10.2.23
Donationes inter coniuges cur non valeant 28. 10.1
Donationes inter patrem & filiumfa. & coniuges, morte & ſilentio confirmantur, quomodo 28. 11.1 & ſeq. & quomodo differant à legatis, & mortis cauſa donationibus eod.2
Donationes inter virum & vxorem nec directè, nec indirectè valent 9.25.3
Donationes cauſa mortis inter coniuges, quæ valent eod.4
Donationes inter coniuges reuocantur tantùm illæ, quibus donans fit pauperior, & accipiens ditior, non aliæ, & ideo fructus conſumpti non reſtituentur, nec minuta donata 9.25.5
Donationes in focarias militibus prohibitæ eo.7
Donationes affectionis gratia in meretrices valent eod.8
Donationes ſecundæ inter coniuges prohibitæ, ne venalia fiant matrimonia eod.12
Donationes inter coniuges item prohibitæ, ne cura & ſolicitudo amitterentur eod.15
Donationes ante matrimonium factæ, collatæ in tempus matrimonij improbæ inter coniuges eod.16
Donationes, quæ donanti conferunt aliquam vtilitatem, veluti remuneratoriæ, valent inter coniuges, vt in refectionem domus exuſtæ, in dignitatem, monilia, alimenta eod.18
Donationes primogenito factæ in pactis matrimonialibus minouuntur, per legitimam debitam filiis 44.5.23
Donationes propter nuptias factæ filij nomine imputantur in eius legitimam 44 5.42. Et quæ aliæ etam imputantur eod.& 43
Donationes quæ inſinuari debeant 28.13.6.& 17. & quæ inſinuatione non egebant eod.10
Donationes reciprocæ coniugum non reſeruantur prioris matrimonij filijs, nec remuneratoriæ 9.26.50
Donationes ſimplices in filiosf. per patrem factæ non conferuntur 46.8.12. exceptiones nu.14
Donationes ſimplices quæ valent ſtatim, cùm fiunt filioſa. à patre 44.5.49
Donationum aliæ obliquatæ, aliæ directæ, & quæ 28.7.8
Donationum à principe factarum priuilegia 28. 10.16

à Do-

à Donationibus ad policitationes argumentatur 24.9.5

In Donationibus inter coniuges tria tempora inſpicienda, ante, & poſt nuptias, & nuptiarum 9.25.2

Donator an teneatur creditoribus donantis 28.8.6

Donatum quòd nō legiſſet, epiſcopus pulſus epiſcopatu 16.10.13

Donata meritricibus reuocabilia 10.2.17.& 20

in Donatis locum nō habet redhibitio gentilitia 26.7.1

Donatis omnibus præſentibus & futuris, mobilibus & immobilibus, non cenſentur donatæ actiones 41.5.12

Dorinana prouincia, Rana hodie dicta 3.10.2

Dormire quid in ſacris literis 1.13.1

Dos quid 9.18.1

Dos conſtituitur traditione, & promiſſione eod.3

Dos à quibus conſtitui poſſit 9.18.4

Dos pro oneribus matrimonij ſuſtinendis datur eod.12

Dos optima vxor benè morata, eod.& nu.15

in Dotem res communes dari poſſunt, quę prohibitionem non habent 9.18.2

Dos ante nuptias malè petitur 4.21.1

Dos ante obitum patris data, plus habet quàm ſit in numerato 41.12.1

Dos ſemel conſtituta à patre filiæ, an minui ab eo poſſit 41.12.2.& 3

Dote contenta quando dicatur filia renuncians 41.12.1.& ſeq.

Dotem non confert fratribus filia, ſi ea contenta nolit cum fratribus ſuccedere eod.2

Dote contenta num dicatur, cui poſt pactum renunciationis tantum dos tradita eſt 41.12.4. ſi tantùm promiſſa eo.5. ſi non promiſſa 6.& 7. ſi non ex bonis patris data eod. 8. vel non ſufficienter eod.9

Dote contenta dicitur in ſtatuto, quod filiam dotatam expellit, quæ dotem accepit vel legatum à patre mortuo antequam nubilis eſſet eod.5

Dos ſucceſſit in locum legitimæ eod.6

Dos conſtituta à minore ſine tutore, nulla eſt 12.3.20

Dos conſtante matrimonio augeri & minui poteſt 8.7.20

Dos cauſam habet pietatis, vt errore ſoluta non repetatur eod 21. In eius æqualitate conſtituenda, obſeruandi mores & pacta placita, quæ dotis detogant, eod.29. Quid pro dotis æqualitate ab Orione & Dauide datum fuerit eod.30. Dotis acceſſionem ὑπόβολον Græci dicunt eod. 25

Dos in nuptiis interuenit non neceſſario, ſed alia ratione 9.17.2

Dos lucrata à marito ex ſtatuto, vel incrementum ſeu augmentum lucratum ab vxore, illis tranſeuntibus ad vlterius matrimonium, reſeruatur filiis ſolis illius matrimonij, vnde lucratum, poſt mortem parentum 9.26.57

Dos poſt mortem patris à filia quando tantùm cùm nupſerit, peti poſſit 44.5.31

Dos non reſtituitur, ſi eam lucretur maritus ex ſtatuto municipali 9.23.2

Dos promiſſa, nec ſoluta, æquè lucro marito, vt ſoluta eſt eod.4

Dos adulteræ vxoris quando pertineat ad maritum eod.12

Dos olim retenta ob malos mores vxoris 9.23.16

Dos reddita pendente matrimonio ſoluto, iterum repeti nequit eod.18

Dos ex quibus cauſis pendente matrimonio, ab vxore repeti poſſit legitimè eod.19

Dos repetitur ſoluto matrimonio 9.22.1

Dos filiæfa. à patre profecta, ad patrem quibus rationibus redeat 9.22.7

Dos mortua filiafamil. cum liberis, an ad patrem redeat, vel filiorum ſit 9.22 8

Dos matrisfa. remanet penes liberos eod.9

Dos ex pacto reſtituenda extraneo, in caſu & pacto ſolutionis, & de reſtituenda, non obſtantibus liberis eod. 10

Dos aduentitia, filia vel vxore mortua, cui reſtituenda ſit eod.11

Dos repetitur à muliere in foro mariti mortui, non ab extraneo 9.22.19

Dos quæ datur ingredientibus religionem 45.2.7

Dos quæſita per filiumſa. vel donatio propter nuptias per filiam, non conferuntur 46.8.21

Dos quomodo reſtituenda, & qua dilatione 45.14.11

Dos vxoris non obligatur pro decurionatu mariti 18.13.10. pro primipilo verò ſic, & ratio eo.

Dos vxore delinquente, confiſcatis eius bonis, marito relinquitur 31.31.17

Dotis cum donatione propter nuptias, quæ æqualitas 41.5.18

Dotis augmentum quare minus habet in lucro, quàm ſit dos Tholoſæ eod.19

Dotis & augmenti lucrum quomodo cenſendum morientibus ſimul vxore & marito 45.14.12

Dotis & donationis in filiumfa. diſtinctio 28.9.14

Dotis inofficioſæ reuocatio pro legitima filiorum 44.5.14

Dotis lucrandæ conſuetudo an inſpicienda ſecundum domicilium mariti, an ſecundum locum vbi contrahitur matrimonium 45.14.6

Dotis & incrementi eius lucrandi conſuetudo in vxore vel viro præmoriente, an locum habeat in ſponſa de præſenti 45.14.7.& 9. an ſi ſoluta non ſit eod.10

Dotis nomen vnde 9.17.3

Dotis non numeratæ exceptio quandiu competat 24.13.15

Dotis non numeratæ exceptio, quo tempore opponatur 40.5.16

Dotis priuilegia quatuordecim 9.24.1

Dotis repetendæ cauſa vxores habent hypothecā in bonis mariti, etiam potiorem anterioribus creditoribus, & rationes dantur eod. 3. an autem præferantur creditoribus expreſſam anteriorem hypothecam habentibus eod. 4. Num pro dote confeſſata, præferatur in hypotheca anterioribus creditoribus vxor & fiſco nu.5

Dotis

Dotis hypotheca initium temporis habet à die contractus matrimonij, etſi tunc ſoluta non fuerit. 9.24.6. Caſus, quibus tali priuilegio hypothecæ non vtatur vxor en.7
Dotis priuilegium aliud, vt alienari nequeat eod.10
Dotis priuilegia alia. & ſuppleri in ea ſtipulationē de reſtitutione: itque actio pro ea bonæfidei: ſummariam habeat notionem: incerta certa arbitrio reddi poſſit, &c. 9.24.11
in Dotis promiſſione ineſt tacitum pactum 21.6.5
Dotis repetitionem impedit pactum de lucranda dote niſi maritus vxorem occidat, vel occiſam non vindicauerit 9.23.1.
Dotis partem non lucratur maritus, de qua vxor ſtipulata eſt ſibi licere teſtari, etiamſi non teſtetur eod.3
Dotis augmentum præmortuo viro Tholoſæ media pars eſt eod.5
Dotis lucrum & augmenti fit mortua tantùm vxore, vel viro poſt concubitum, & exiſtente filia nubili ætate 9.23.8
in Dotis reſtitutione obſeruanda plura: & in primis quid placuerit de ea. 9.22.2. ſecundò, ſi nihil pactum de ea, conſuetudines municipales loci obſeruandæ. eo.6. tertiò, dotis profectitiæ & aduentitiæ diſtinctio eo.7
Dotis ſoluendæ minuratim per plures annos pacta à ſenatu iuſtè improbata 9.22.3
Dotis reſtituendæ annua bima, trima die, &c. Et intra quod tempus hodiè maritus in reſtitutione dotis conueniatur in quibus facere poteſt tantùm eod 4
Dotis reſtitutionis ex ſtipulatu actio, transfuſa in rei vxoriæ actionem 9.22.16
Dotis inter conſtitutionem factam à patre, & ab extraneo, differentiæ quædam 9.18.9
Dotis dominium quomodo tranſeat in maritum 9.18.11
Dotis fructus in dotem conuerti nequeunt eod. 12
Doti ſoluendæ obligata bona vxoris: & contrà, repetitionis eius cauſa bona obligata mariti 9.24.2
Dotem amittebat ea, cuius culpa diuortium fiebat 9.23.10
Dotem num amittat propter oſculum, vxor, vt adultera eod.13
Dotem non amittit nupta, ex adulterio matrimonij anterioris alterius non accuſata 9.23.14
Dotem ob adulterium vxoris petere non poteſt vir, qui etiam adulter eſt 9.23.15
Dotem num teneatur maritus, vel hæredes eius reſtituere, quàm non accepit, vel non petiit à patre vxoris, vel alio qui deſiit eſſe ſoluendo eod.20
Dotem quæ impenſæ minuant, vt integra non reſtituatur. Tributa rerum dotalium marito cum fructibus præceptis computantur, nec minuunt dotem 9.23.22
Dotem datam inſtrumenta dicentia, non faciunt fidem, niſi doceatur eod.21
Dotem amittit adultera, quam lucratur, & quomodo maritus, & ibi exceptiones 36. 6. 14. & 15
Dotem lucratur maritus Tholoſæ ex conſuetudine, præmortua vxore 45.14.5
Dotem num lucretur maritus, moriēte vxore ante conſummationem matrimonij: aut vxor incrementum dotis, moriente marito 28. 16. 24
Dotem reſtitui ſimpliciter, aut ſecundum inſtrumentum, multum intereſt 42.32.53
Dote non ſoluta, num debeatur augmentum, etiā ſi fides de dote habita ſit: in quo docetur contrarius ſibi Guido Papæus 9.23.7
pro Dote promiſſa non ſoluta, quæ vſura data 22.3.36
Dotes aut profectitiæ, aut aduentitiæ 9.18.4
Dotes vxoribus dabant mariti Cantabri eo.10
Dotes nullæ ſunt nuptiarum apud Sopithas eod. 13
Dotes legibus Solonis à matrimoniis ſublatæ 16
Dotes Spartiatis etiam nullæ eod.17
Dotes apud Maſsilienſes maiores tantùm centū aureorum eod.18
Dotes filiarum quæſtorum regiorum, ne excedāt decimam bonorum eorum partem eo.19
Dotes nullæ dantur apud Indos 9.18.20
Dotes minui retentione quomodo intelligendū eſt 9.23.23
Dotes rerum quid 9.17.4
Dotium non ſolutarum quæ debentur vſuræ 9 22.5
Dotalis res alienata à marito & vxore repeti poteſt 25.5.6
Dotalis res pendente matrimonio, etiam aſſentientibus vxoribus, alienari nequit vllo modo, nec vſucapi. 9.22.12
Dotali validè re alienata, nihilominus datur repetitionis actio in hæredes mariti, niſi in quātum in vtilitatem vxoris conuerſum eod.17
Dotalis res non eſt empta ex pecunia dotis, interea non repetitur 9.22.18
Dotales res an præſcribi poſsint 40.6.12
Dotales res æſtimatæ & inæſtimatæ quæ, & quomodo reſtituendæ 9.18.2
Dotales res inæſtimatæ datæ marito, cum repertorio ab vxore conſumptæ non reſtituuntur ab hæredibus mariti 9.23.17
Dotales res mobiles, aut immobiles quando alienari poſſunt 25.5.1. & ſeq.
Dotales res inæſtimatæ marito datæ, cuius periculo intereant, an mariti, aut vxoris 25 5.3
Dotales immobiles res, inæſtimatæ, non poſſunt à maritis vendi: ſed num conſentientibus vxoribus poſsint eod.5
Dotales res quibus caſibus, pendente matrimonio alienari & repeti poſsint eod.7
Dotales res æſtimatæ à marito quomodo vendi poſſunt eod.8
Dotales res æſtimatæ in dotem datæ, num poſsint alienari 9.22.13
Dotales res mobiles quæ, & quādo alienentur. eo. 14. Immobilium autem quando valeat aliena-

 tio

tio, nempe ſi neceſſaria, ſi cũ fraude vxoris præſentis, ſi maritus lucretur poſteà, ſi inuito conſentiat vxor 9.22.15
Dotales res quomodo præſcribi poſſunt, pendente matrimonio, contra mulieres 20.12.8
Dotalium rerum & tantundem à marito facta in Gallia communicatio 9.23.9
Dotare filiam paternum officium, quare qui eam dotat, non de filiæ, ſed de propriis dotare cenſetur 9.18.5
Dotare filiam quando matris officium eod.6
Dotare ſororem quam, & quando frater teneatur eod.7
Dotare filiam pater cogitur 44.5.35
Dotare filias officium paternum, & quærere filiis conditionem 9.3.9
Dotare filias, maternum officium non eſt 25.4.3
Drachma quot obolos valeat 22.3.40
Drachmæ valor noſtrorum nummorum 3.5.12
Draconis cor diuinare, vt dicunt, facit 34.6.5
Draconis leges quare crudeles 31.3.17
Draperius quis 47.26.9
Driantes pater Ampihilochi 27.2.12
Droit d'aiſnee ou d'aiſneſſe quid ſit, & quantum primogenituræ iure apud vnum primogenitum ex filiis ſuccedentibus ab inteſtato remaneat 6.18.8
Droit d'aubaine, quale in Gallia 42.8.24
Droit de Guet 6.18.8
Droit de Guet, quale 6.3.16
Droit de marque in Gallia quid 38.8.5
Druidæ Gallorum ſacerdotes monarchiam. ſecularem ſuis legibus regebant 15.1.8
Druidæ magi 34.10.10
Druidarum religio Romæ ſublata 33.4.9
Druidum generalis in Gallia conuentus 47.27.4
inter Druidas Gallorum ſacrificulos vnus præerat 15.3.2
Druſus quod tributum Friſiis populis imperauerit 19.7.2
Du lendit, nundinæ, quales 3.9.4
Dubium pro certo affirmare, periurium: & dubiũ quid 50.10.4
Dubiis in matrimoniis pro matrimonio iudicandum 9.21.3
Ducatus, Comitatus, Marchionatus ex temporalibus facti ſunt familiares, & feudales: tandem cum dignitate, & iudicandi munere 6.9.15
Ducatus, indiuiſibilis 6.6.27
Ducatus, marchinatus, &c. cur non diuidantur pro legitima filiorum 44.5.18
Ducatus quæ prouinciæ dictæ Romanis, & quæ ducatus fuerunt 6.7.25
Ducatus adminiſtrationem deponentes, dignitati comitiuæ primæ æquabantur 6.7.29
Ducatus, tempore Aurelij & aliorũ Cæſarum fuiſſe 6.7.10
Ducatus ſpectabilis dignitas, maior tribunatu, tribunatus maior primicerio eod.11
Ducatus maior dignitas, quàm comitatus 6.7.16. & 22
Ducatus inter Francos olim conſtabat quinque comitatibus: comitatus autem 100. pagis eod.30
Ducennariorum iudicum notio 47.23.3
Ducere vxorem, & nubere quid differant 9.1.4
Ducentius Siciliæ patriæ proditor 33.21.9
Ducta vxor vnde dicitur 9.4.6
Ductus aquæ, & aquæ hauſtus ſeruitutes differunt 4.15.12
Ductus aquæ præſentis, & inquirendæ, & fontis, & ex fonte conceditur 4.15.17
Duellum, purgatio vulgaris erat 48.15.11
Duellum prohibitum 48.16.1
Duellũ, & duellatores quid olim, & nunc 48.16.2
Duellum Curiatiorum, & Horatiorum 48.16.6
Dauidis & Goliæ. eo. Iuuenum Gunderici & Traſimundi. eod. pertinet ad purgationem vulgarem eod.7
Duellũ vbi permiſſum fuit. 48.16.7. pro quibus criminibus permiſſum. eo.8. quis permittere poſſit. eo.9. quæ forma duelli indicendi & pugnãdi. eo.10. pignus certaminis vt mittatur. eo.10. Quomodo à iudice ſtatuatur. eo.12. certaminis iudex quis eſſe debeat. eo.13. Catadromus duelli quãtæ amplitudinis. eo.14. Modus & forma veniendi ad duellum, & pugnandi eo.15. & 16. Proteſtationes pugnaturorum. eo.17. Iuramentum eorũ. 18. de pugna. 19. Poſt certamen quid ſtatuendum. eod.20. effectus. eo. Per quos duellum fiat eo.21. & 22
Duellum quando quis poſſit per alium committere 48.16.22
Duelli cauſa vocatus, & contumax, quomodo puniatur 48.16.11
Duelli permiſſi finis, probatio occultorum. 48.16.23. & ibi rationes eius
Duello aſſiſtentium leges 48.16.16
Duelli conſtituendi ius penes quem 47.27.20
Duello occidens aliquem, homicidij reus eſt 36.20.13
Duo abbates vnius monaſterij eſſe non poſſunt 15.13.8
Duo domini in ſolidum eſſe non poſſunt 20.1.11
Duo ſacri ordines vno die non conferuntur 16.11.4
Duæ cautiones fortiores, quàm vna 24.7.15
Duorum officio quem fungi 3.18.6
Duorum reorũ tractatio ad quæ pertinet 24.8.1
Duorum reorum vel plurium conſtitutio quomodo fit. eod.3. eius vtilitas & finis eod.4
Duarum ciuitatum quem incolam fieri 3.18.6
Duos ob creatos pontifices quale ſciſma inter Gallos & Italos exortum fuerit 15.3.15
Duos magiſtratus gerere ſimul non licet 47. 0.21
Duas habere vxores, vel ſpõſam cum vxore: vel duos viros, prohibitum iure ciuili, & quomodo punitum 9.2.12. & [illegible]
Duas vxores accipere licere, lex lata à Valẽtiniano Cæſare 9.2.29
Duobus dominis ſeruire non poſſumus 33.7.10
Duobus dominis nemo ſeruire poteſt 6.2.32
Duobus in ſolidum cur eadem res vendi poſſit 25.15.1. & c.18. nu.5
in Duobus collegiis vnus non poteſt eſſe collegiatus 15.32.16
Duplex militia non ſuſcipienda 19.10.14

Du

Dupli pœna ciuilis expoliationis hæreditatis 37.9 5
Duplicarij milites 19.3.26
Duplicationes quomodo contineat exceptio 21.17.2
Duronius cur ſenatu motus 47.16.15
Duſij qui dæmones 34.20.24
Duuilla prouincia, vbi 15.14.35
Duumuiri qui,& munus 18.16.1.& 5
Duumuiri quando depoſita adminiſtratione conueniuntur,& quando pro collegis eod.4
Duumuiri,& triumuiri,& decemuiri Romanorũ eod.6
Duumuiri quinquennales, ædilitij ſacri qui eo.8
Duumuirorum municipalium eligendorum formula,18.16.2.eorũ annalis adminiſtratio. od.3
Duumuirorum capitalium munus eod.7
Duumuiri,& triumuiri capitales 47.36.8
Duumuiri perduellionis 47.23.7
Duumuiri ſacrorum 16.8.29
Dux apud Boioarios à populo fiebat, cum poteſtate necandi hominem 6.7.31
Dux ab Ethruſcis duodecim regulis cum omni poteſtate tempore belli creabatur 6.7.32
Dux Auſtriæ Fridericus, rex à quo creatus 6.2.12
Dux, Marchio, vel comes, quis præferatur, reſoluitur 6.9.14
Dux quomodo,& à quo fiat 6.7.7
Dux quid, eod.8. Dux capitaneus regni,&c. eod.& nu.12
Dux minus quàm ductor exercitus, plus ἡγέμων quàm ϛρατηγὸς eod.9
Ducis à rege creati, & ducis exercitus differentia, &c. 6.7.12
Duces ciuitatũ, magiſtratus præcipui dicti à Gothis, duces & comites initiò ciuitatibus præfecti, à rege amouibiles, deinde facti perpetui 6.7.13
Duces in Italia rerum ſummam tenebant eod.15
Duces qui ſe dici voluerint eod.18.& 19
Duces dicti à Romanis prouinciarum rectores eod.21
Duces in Gallia, quæ ſummi imperij ſunt, ſine gratia non vſurpant 6.7.33
Duces exercitum, gladij ius habebant 47.20.2
Duces imperatores dicebantur 18.2.8
Duces nobilium, ſenarchi 47.33.3
Duces prouinciales,& eorum officiales 47.32.25
Duces vt inueſtiantur ducatu 6.14.23
Ducum inſignia quædam 6.14.23
Ducibus iuriſdictio data in milites 6.7.12
Dydimus quandiu inuiſus latuit 15.14.12
Dynaſti aliquando nothorum bona ſibi aſciſcunt 3.12.13
Duyam qui locus apud Turcas dicatur 6.11.8

E

EBrietas cur fugienda 15.15.11
Ebrietas conſilium animi adimit. 30.3.4.& eius delictum vt puniatur eod.
Ebrietas quale vitium,& num excuſet à pœna 33.12.13
Ebrietas quare punienda & tollenda. 39.8.2. peccatum aliquando mortale eod.
Ebrietatis actio apud Athenienſes 39.8.1
Ebrietati ſnotatæ quæ nationes eod.
Ebrietatibus vacantes clerici, vt puniantur 39.7.4
Ebrius aquam bibat ex lege 39.8.6
Ebriorum pœnæ. 39.8.3. eorum delicta qua pœna vindicanda,& quare eod.4
Ebrij manus ſibi ſæpè iniiciunt 30.3.4
Ebrij, ſunt amentes 13.5.16
Eberuuinus meyer domus regiæ 6.8.9
Ebroinus magiſter equitum 16.1.29. in Burgundiã tondendus ablegatur eod.
Ebruuinus 47.7.17
Eccleſia adiutrix quando parochiæ addatur 15.29.3
Eccleſia ad diuiſionem prouocare non poteſt, licet ab ipſa prouocari poſſit 5.3.19
Eccleſia ad quæ ſubſidia conferat 2.28.5
Eccleſia, bona temporalia an licitè habeat, & cõfutatus error eorum qui adimunt eccleſiis alia bona temporalia, quàm decimas & primitias. 2.28.1. & de pœnis rapientium eccleſiæ bona eod.2.3.& 4
Eccleſia, columna & firmamentum veritatis 2.2.2
Eccleſia cõtra eccleſiam & priuatum quo tempore præſcribit 40.5.28
Eccleſia contra eccleſiam ius decimandi præſcribit, non autem fines eccleſiarum 2.25.4
Eccleſia de occultis non iudicat 33.13.7
Eccleſia generaliter quid ſit. quid item apud Chriſtianos,& quæ 2.1.1
Eccleſia catholica cur dicta eod.
Eccleſia pro particulari quadam congregatione: item & pro perſonis coordinatis ad miniſteria eccleſiaſtica eod.2
Eccleſia, continens pro contento eod.3
Eccleſia non iudicat de iis quæ latent,& ob id tata non habet clandeſtina matrimonia 9.5.2
Eccleſia portatilis 2.1.18
Eccleſia nunquam moritur 25.8.2
Eccleſia nunquam mortem infligit 31.3.17
Eccleſia ob prælati culpam priuatur feudo, quardiu is vixerit 6.21.1
Eccleſia Orientalis non ſuſcipit in ordinibus votũ caſtitatis perpetuum, & de Orientali ordinatorum coniugio 16.10.4
Eccleſia polluta non eſt iterum conſecranda, ſed reconcilianda. 17.5.17. quibus polluatur eod.
Eccleſia polluta, quomodo, & quibus reconcilietur Den. eod. 18. eius conſeruandæ ceremoniæ eod.19
Eccleſia ſemel conſecrata, iterum conſecrari non debet eod.
Eccleſia quomodo conſuetudine laicorum,& ſtatutis obligetur 26.2.12
Eccleſia reparari à quo debeat, & num a curione 15.24.4
Eccleſia, ſanctuarium, beneficium,& ſacerdotium pro eod. 16.8.37
Eccleſia ſanguinis iudicium non profert 31.14.6
Eccleſia ſicut vniuerſitas nũquam moritur 6.15.9

Eccleſia ſimplex, vel capella quæ 17.3.14
Eccleſia ſuccedere in frauco feudo poteſt, nō in aliis, & quomodo 6.3.3
Eccleſia tantùm ex facultate principis bona poſſidet 15.38.4
Eccleſiæ bona, ſede vacaute non præſcribuntur 40.6.11
Eccleſiæ bona tyrannicè diſtrabuntur 15.38.17
Eccleſiæ booa vltra decimas & primitias addita à tempore Conſtaotini Magni, & ratio 16.8.35
Eccleſiæ cuſtos quis, & eius munus 15.39.7
Eccleſiæ dedicario per epiſcopum 2.1.16
Eccleſiæ parietibus omnino ſubrutis, an remaneat beneficium 17.5.11.13.& ſeq.
Eccleſiæ & beoeficia vt reſtaurentur 17.5.21
Eccleſiæ res immobiles iure communi inalienabiles, & alienantium pœnæ 25.8.1.& 2
Eccleſiæ res quibus concurrentibus, & quomodo alienari poſſunt eod.3.& ſeq.nu.
Eccleſiæ violatio, malum omen 33.21.4
Eccleſiæ depoſitum olim comittebatur 23.3.18
Eccleſiæ inſtitui hæredes poſſunt 42.35.15
Eccleſiæ, vel aliis manibus mortuis pro feudo legato, hæres tenetur ius morticinij ſuis expenſis à rege imperrare 6.18.2
Eccleſiæ vſusfructus relictus centum annorum ſpatio finitur 4.5.17
in Eccleſiam depoſitis pro rebus priuatorum, quæ actio detur 33.14.8
Eccleſiam ingredi prohibebantur excommunicati, infideles, profani, pœnitentes publicè, hæretici 56.3.3
contra Eccleſiam vacantem quando præſcriptio ſuſpendatur 20.12.7
ab Eccleſia vendita non retrahi à proximis: cōtrà, ſi ei vendantur. 26.2.12. niſi ſit pro iis ædificādis & augendis eod.16
Eccleſiæ conuentuales, religioſæ, monaſteria, cœnobia 17.3.15
Eccleſiæ cathedrales quæ eod.
Eccleſiæ quæ tributa oon præſtant 3.8 1.& 3
Eccleſiæ quomodo in Gallia feuda poſſidere poſſint 6.13.9
Eccleſiarum aſylo qui noo gaudent 33.22.1
Eccleſiarum immunitas quibus denegatur in Gallia 33.22.2
Eccleſiarum bona à quibus vſurpata 2.28.2
Eccleſiarum Orientalium deſcriptio facta Pipini regis Galliarum tempore 15.5.12
Eccleſiarum Orientalium, Metropolitanarum & archiepiſcopalium qualis numerus olim eſſet 15.5.12
Eccleſiarum vacantium annui fructus à quo regi Gallorum conceſsi 15.38.10
Eccleſiis à quo permiſſum habere temporalia, & quid prius acciperent 6.5.5
ad Eccleſias confugiens non euellendus inuitus 33.21.5
Eccleſiis conſtruendis quæ obſeruanda 2.1.10
Eccleſiis reparandis vel reſarciendis, obſeruandæ diſtinctiones 2.1.12
Eccleſiis olim relinqui non potuit 42.33.4
Eccleſiaſticus dominus prælationis iure non vtitur in feudo eccleſiæ 6.16.6
Eccleſiaſticum feudum, & de triplici eius ſpecie 6.5.1
Eccleſiaſtica dignitas & alia quid 17.3.17
Eccleſiaſtica perſona quando à feudo temporali non ſit aliena 6.13.3
Eccleſiaſtica poteſtas maior imperiali 47.4.11
Eccleſiaſtica poteſtas maior ſeculari 15.1.4
Eccleſiaſtica res quando in feudum dari poſſit, & res minoris 6.6.14
Eccleſiaſticæ iuriſdictionis gradus & ſpecies remiſſiuè 47.36.15
Eccleſiaſtici feudi promiſſio, alia ab ea quæ laici domini eſt 6.19.28
Eccleſiaſtici ſerui in Francia qui olim 14.2.3
Eccleſiaſtica bona impunè noo fuiſſe vſurpata 2.28.3
Eccleſiaſticæ decimæ laicis præſtari non debent 2.25.6. quando autem in feudum tenere poſſint eod.8
Eccleſiaſticæ perſonæ à ſecularibus regiis magiſtratibus vbi, & in quibus caſibus iudicentur 30.11.18
Eccleſiaſticæ perſonæ ad excubias quando oon tenentur 3.8.4
Eccleſiaſticæ perſonæ ad excubias tenentur tempore neceſſitatis 18.20.13
Eccleſiaſticæ perſonæ an feudum tenere poſſint 26.17. 3. num etiam retrahere iure proximitatis eod.4
Eccleſiaſticę perſonæ, de quibus teſtari poſsint 42.8.9
Eccleſiaſticæ perſonæ digniores ob myſteria Dei, quæ pertractaot. 15.1.6. & eccleſiaſticis honores abrogati à tyrannis, reſtituti à Leone & Antonino eo.7
Eccleſiaſticæ perſonæ feudum dant antiquum, nō nouum de rebus eccleſiæ 6.7.2
Eccleſiaſticæ perſonæ maieſtatis coram quo accuſandi & damnaudi 35.2.6
Eccleſiaſticæ perſonę num bellis intereſſe poſſint 31 22.4
Eccleſiaſticæ perſonæ non fideiubent 24.3.23
Eccleſiaſticæ perſonę non poſſunt eſſe conductores bonorum ſecularium 27.1.13
Eccleſiaſticę perſonę ob furtum, multam non capiunt 37.1.31
Eccleſiaſticę perſonę pro quibus criminibus à foro laico iudicantur 47.21.26
Eccleſiaſticę perſonę tenentur ſubuenire proximis pro modo eleęmoſinę 9.18.8
Eccleſiaſticę perſonę, tutores vel curatores non dantur 12.4.6
Eccleſiaſticę res pro rebus temporalibus hominiū debent 45.7.12
Eccleſiaſticę res quę vendi ſine ſolemnitate poſſunt 25.8.19
Eccleſiaſticę res quando pignerari poſſunt 23.9.5
Eccleſiaſtici coloni qui dicti 23.2.5
Eccleſiaſtici fructus beneficiorum, cuius ſunt, & quibus diſpenſandi 42.7.2
Eccleſiaſtici officiarij, & quomodo officium eccleſiaſticum à beneficio diſtinguitur 15.39.1

Eccleſiaſticorum latior, quàm clericorum appellatio 16.1.1
Eccleſiaſticarum perſonarum diuerſa appellatio ab ordine,gradu,& miniſterio 16.1.3
Eccleſiaſticarum perſonarum noméclatura varia vnde 15.2.1
Eccleſiaſticarũ perſonarũ luxus improbãdus 15.3.4
Eccleſiaſticarum rerum occupatores & raptores varijs modis à Deo puniti. 33 16.13.& nu. ſeq. 14.15.16.17.18.19.20.& 21
Eccleſiaſticarum rerum immunitates,& quæ onera præſtent. 2.28.5
Eccleſiaſtica bona vſurpantes, pauperes fiunt 33.17.4
Eccleſiaſticis perſonis nuptiæ prohibitæ, vt ſubdiaconis, diaconis, preſbyteris,& antiſtibus, religioſis, monachis, monialibus:& rationes ex S. patribus.9.14.1. Improbatæ rationes eorum, qui expugnant caſtitatem cleri eod.10
Eccleſiaſticis rebus vendendis exigitur præcedens inquiſitio vtilitatis & incommodi, & poſteà autoritas ſuperioris. 25.18.14.16.& 17
Eccleſiaſticis rebus vendendis, ſolemnitates iure ciuili requiſitæ 25.8.18
pro Eccleſiaſticis rebus habet locum nunciatio 4.27.12
Echio curſor eximius 17.12.6
Ecperiſpaſmos, ludus quis 39.4.8
Ecperuſa, ludus quis 39.4.8
[illegible] quem dixere Græci 10.6.25
in Effœminatos prouerbium illud dictum, ex Maſſilia venis 10.2.42.
ad Edem plagam oriẽtalem factus profugus Cain 31.6.11
Effractorum latronum grauior pœna 37.14.2.& 3
Edere & bibere, actus naturalia 2.18.2
Edeſſa ciuitas 2.12.5
Edictum quid 47.17.3
Edictum peremptorium 48.2.6
Edictum, quod metus cauſa interpretationem accipit 36.25.6.& 7
inter Edictum,& interdictum quid interſit 21.9.4
Edicti ſucceſſorij tempus,& rationes 43.5.5
Edicta prætorum annalia,& perpetua 47.30.19 quando,& quomodo in albo ſcripta. eod.20. cur difficilia intellectu eod.
Edicta regia vel prętoris corrũpentis pœna 36.3.1
Edictis quare potius, quàm per epiſtolam vel alio modo prætor ius conſtitueret 47.30.21
Edoardus.3. Rex Anglorum 45.4.9
Edoard⁹ Angliæ Rex de tributis q̃d ſtatuerit 3.3.8
Edulitas quid 36.30.9.& 10
Egentem non æquum videre, quem prius habueris amicum 6.19.26
Egenum libertum patronus:& econtrà, alere tenetur 14.8.11
Egeſtei cum Selinuntiis ob fines agrorum pugnãt 26.2.9
Egidius epiſcopus Remẽſis, maieſtatis reus factus 35.2.7
ob Egregium factum tributum remiſſum 3.8.27.
Elamitæ pungebant ad ſanguinem vſque digitũ, in nuptiis firmandis 9.5.45
Eleatici omnes Dialecticæ ſtuduerunt 18.7.2
Eleazar maluit mori, quàm delinquere 30.2.5
Eleazarus dæmoniacos curabat 34.11.8
Electio alicuius ex liberis vt illum hæredem inſtituere poſſit, quando denegata patri 9.26.39
Electio epiſcop.& archiepiſcop.& aliorum maiorum prælatorum fieri debet intra tres menſes: alioquin ius deuoluitur 17.9.22
Electio & nominatio ad prælaturas, ſolius regis Gallorum 15.38.13
Electio hæredis grauati de reſtituendo vni ex familia, quomodo decidenda. 42.28.16. & quod in puro fideicommiſſo poſſit variare. eo.& nõ in conditionali eo.19
Electio illiterati iure irrita 16.10.13
Electio quid tribuat,& differentia à confirmatione 17.3.19
Electio ſimoniaca eſt, ſi pro ſuffragio ſeu voce detur ab electo, vel ab aliis, etiam electo inſcio:& quando, ſi ab aliis detur, non noceat electo 33.13.17.& 26
Electio ſorte dirimenda in optione plurium 34.5.3
Electio vel optio legati ad quẽ pertineat 42.32.60
Electio, vocatis ad fideicommiſſum liberis, an patri permiſſa vnius 42.28.36
Electio in quibus beneficiis locũ habet. 17.12.17. quid ſit. eo.18. eius triplex forma. eo.28. per inſpirationem Spiritus ſancti. eod. per ſcrutiniũ, & quomodo fiat.29.& per viam compromiſſi, & quæ illa eod.30
Electio valdè adipiſcendi beneficium probatus modus, quare 17.12.27
Electio quo loco facienda eſt.17.12.33. eique faciẽdæ qui,& num omnes vocandi. eo. 32. & in ea quæ conſideranda eod.35
Electio ſacerdotum ethnicorum à populo fiebat. 17.12.36. quando ab electoribus iterari poteſt eod.46
Electionis peragendæ modus 17.12.42
Electionis vocem quibus committere,& quomodo abſens poſsit eod.
Electionis publicatio bis fieri debet, & quomodo 17.12.45
Electione fiunt principes ſpirituales, & ſeculares 18.2.5. electioni quando commiſſum imperium eod.23
Electionum formula in quibus ſeruanda ſit beneficiis 17.12.31
Electorum iuramentum ante electionem 17.12.43
Electiua beneficia quæ 17.3.19
pro Eleemoſinæ modo eccleſiaſticę perſonæ tenẽtur ſubuenire proximis 9.18.8
Eleemoſinarum quæſtores 39.6.17
Eleemoſinarij,& eleemoſinariæ 15.28.31.& 32
Elementa magicis non turbanda 1.7.1
Elementa magicis artibus turbari poſſe 34.13.1
per Elementa, iuratum 50.8.27
in Elementis capta, capientibus cedunt 1.7.3
Elementis priuatus necatur homicida 1.7.2
Elephas non niſi cum compari & ſocia fœmina conuenit 9.2.14

Eleuſina myſteria quæ 33.9.8
Eleuæ, officiarij curiæ oblationalis, eorúmque iuriſdictio, & cura 47.38.3.& 4
Eliachim in Holofernem vt ſe habuerit 15.1.14
Elias propheta 18.6.4
Elias filium viduæ mortuum ſuſcitat 2.12.1
Elias interfici iubet prophetas Baal 15 1.14
Elias occidit ſacerdotes Baal 36.21.18
Elias raptus & tranſlatus 34.10.7
Elibertinum concilium *Hiſpaniæ* celebratum 2.18.7
Elibertinũ concilium quando habitum 22.3.11
Elicius Conſtantinopolitanus patriarcha 15.8.3
Elidũt quomodo pacta, actiones vel exceptiones 21.7.2
Elidere actionem quid eo.
Eligendi aliæ formulæ, per breuia, ſortes 17.12.34
Eligens indignum priuatur iure eligendi pro ea vice, quare 17.9.6
Eligere qui non poſſunt ad beneficia 17.12.40
Eligi quæ perſonæ nequeunt 17.12.41
Eligere ſibi nemo poteſt ſucceſſorem poſt mortẽ 46.1.2
Elima magus cæcus factus à D.Paulo 33.8.20
Eliſæus mortuum ſuſcitat 2.12.1
Eliſæi maledictio in pueros eum irridentes, 15.1.14
Eliſabeth in ſenectute filium peperit 9.6.10
Eliſabetha regis Bohemiæ filia, de regno ſuo ſummum Pont. inueſtiuit 6.12.6
Eloquentiæ præſidium ex pileis infantis nuper nati 34.18.3
Elpinice in vxorem ducitur à Cimone fratre 9.11.15
Emancipandi imaginariæ fictiones ſublatæ 12.10.3
Emancipare filium pater inuitus cogi non poteſt, niſi in 4. caſibus a
Emancipari à patre inuiti filiifam. non poſſunt 11.9.1
Emancipatus filius in iudicio patrem vocare non poteſt, niſi venia impetrata à iudice 11.8.34
Emancipatus cenſetur filius tacitè, ſi pater illum ſeorſum res ſuas agere permittat diu 11.10.11
Emancipatus in quibus cenſetur in Gallia maiorẽ 25. annis eo.12
Emancipatus olim omnia aduentitia & profectitia ſuo conferebat, hodie non niſi profectitia 46.8.5
Emancipati cum ſuis quomodo ſuccedebant edicto contra tabulas 43.4.8
Emancipati filij quo remedio patri ſuccederent 45.2.5
Emancipati filij ſine conſenſu patris impunè ducunt vxores 9.3.17
Emancipati non reducebantur iterum in poteſtatem ſine cauſa tempore Modeſtini, vt antea lege Romulea 11.8.16
filij Emancipati non tenentur pœnis l. quiſquis ad leg. Iul. mai. c. 35.2.23
Emancipati quando, & quomodo conferant ſuis: & contrà, quomodo emancipatis ſui 46.8.25
Emancipatis donatio facta valet 28.9.12
Emancipatis quomodn pater filiis ſuccedebat 45.9.3
Emancipatio terna, & manumiſſio duplex, in adnptionibus quid erat 11.8.14
in Emancipatione liberorum aliquando ſolemnia manumiſsionis & rapiſmata obſeruata 14.5 9
Emancipatione quomodo fiduciam pater cõtraheret 12.10.2
Emancipatione tollitur patria poteſtas, & quomodn fiat 11.10.9
Emanuelis Comneni conſtitutiones de bonis eccleſiæ immobilibus 2.28.2
Embarus ſuam filiam Dianæ immolat 31.23.4
Emendæ, iuriſdictionis fructus 47.21.17
Emendari factum non poteſt 7.2.17
Emens à vendente, vt det ſcorto, ſcienter, tutus non eſt, nec vſucapit 10.2.18
Emens rem alienam ſcienter, non agit contra vẽdentem 25.10.3
Emenda honorabilis quæ dicatur 38.7.4
Emendarum ſpecierum vini, olei, & ſimilium, curatores 13.12 8
Emendationes Pãdectarum leuiter inculcatæ 42.20.4
Emenſor quis dicatur 19.10.16
Emere, aut vendere qui non poſſunt 25. 15. 7.& 13
Emere non licere niſi à cognitis venditoribus 25.15.12
Emere & vendere aliquãdo lege apud Spartiatas inhoneſtum 25.4.2
Emere vel vendere inuitus nemo cogitur 36.30.3
Emere & vendere quando promiſcuè, & quando diſtinctè accipiantur 25.1.4
Emi vendive quæ res poſſunt 25.2.5
Empedocles magus 34.13.4. & eiuſd. libri capit. 18.5
Empedocles peregri. 31.6.3
Emphyteoticariæ rei quomodo permiſſa venditio 25.11.6
Emphyteoſis quid 27. 1. 4. à locatione quid differat eod.7
ab Emphyteoſi differt ius colonarium 23.2.5
ἐμπόριον quid 25.3.1
ἐμπορεύματα nom vendere liceat 25.11.6
Emporium nobiliſsimum Europæ totius in Alexandria ciuitate 15.6.2
Empta res quando fiſco adiiciatur 3.17.1
Empti & venditi actiones pro quibus competunt 25.19.2
Empti & venditi actio, quibus perſonis datur 25.19.4
Empta à quo tempore præſcribi incipiunt 40.6.2
Emptio inualida en to 2.18
Emptio à locatione quid differat 25.12.4
Emptio quando transferat dominium eodem 6
Emptio à permutatione, & locatione quid differat 25.15.2
Emptio diſſenſu vitiatur eod.3

Emptio aut nulla, aut reſcindenda: & nulla quæ 25.23.1.& c.ſeq.nu.9.
Emptio quomodo dominium transferat 25.18.4
Emptio rei ſuæ non valet 25.11.1
Emptio ſcriptura quando perficiatur 25.2.4
Emptio ſine re exiſtente vel futura, eſſe non poteſt eod.6
Emptionis definitio 25.2.1. diuiſin, in imaginariam veram,& iuſtæ æſtimationem eod.3
Emptionis ſuſtantialia tria, res, pretium, conſenſus eod.4
Emptionis & permutationis differentia,& ſimilitudines 25.12.3
Emptionis & venditionis actiones ciuiles,& prætoriæ 25.19.1
Emptionis nomen in genere &,ſpecie quid contineat 25.1.1
Emptionis formula omnibus conuentionibus adhibebatur eod.2
Emptionis vis,& quomodo differat à donatione 25.:8.3
Emptionis contrahendæ finis eod.4
Emptor propriè quis 25.1.4
Emptor ſupra verum pretium, plus dimidia parte ſoluens, num poſſit reſciſionem aut ſupplementum pretij petere 25.24.5
Emptum meo nomine pecuniis alienis, meum eſt 20.11.11
Empuſa quæ 34.19.3
Empuſa quale ſpectrum 34.20.28
Empuſæ phantaſma quomodo abigatur 34.22.19
Ennaries, diuinatio virgarum 34.6 2
Ennaries diuinantes 34.14.1
Encratiſtæ hæretici 2.6.3
Engaſtrymitis vates quis 34.6.1
Engerranus cancellarius 47.29.9
Enguerranus quæſtor Franciæ, ſuſpenſus 34.11.4
Enimundus Bonefidius ius Orientale collegit 8.5.3
Ennus Syrus ſeruus quale bellum excitauerit 19.3.9
Enoe propheta 18.6.4
Enoc tranſlatus & raptus 34.10.7
Enos publicè nomen Domini inuocat 2.1.7
Enos publicos Dei ſacerdos 16.8.23
Enſem geſtare non niſi certis, magnáque cum dignitate conceſſum 47.14.5
Enſem oſtentabant, expiando crimen homicidij 36.21 1
ἐνθεαςικοὶ qui 34.6.6
Enthei qui 34.6.6
Enthymachus capite damnatus 36.11.7
Enunciatiua verba quando faciant diſpoſitionem 42.28.29. item quando diſpoſitionem inducunt eod.41
Eotius Gotthorum rex tyrannus ab Aluernis regno expellitur 6.20.4
Epaminundas bellum ſuadet Thebanis 19.2.11
Epaminundas in iudicium cur vocatus 18.1.16
Epaminundas iniurias à patria illatas oblitus 38.7.7
Epaminundas ſopitum militem gladio transfixit 19.11.3
Epaminundæ lætaliter vulnerati cura Clypei ſui, num ſaluus eſſet 19.5.3
Epaminundæ factum 35.1.6.accuſatio eod.7
Epaminundę in ſeditione factum 35.6.25
Epaminundæ inopia magna 46.2.29
Epaminundæ probitas cum paupertate 47.10.17
Ephetæ iudices qui 50.2.24
Epheſi quæ lex de architectis 18.22.2
ab Epheſo ciuitate Apollonius Tyanæus dæmonem pepulit 16.5.13
Epheſtionis funus curatus ab Alexandro Magno 2.14.10
Epheſtionē vt luxerit Alexander Magnus 16.1.20
Epheta quid ſignificet 2.4.10
Ephod & Theraphin, veſtis ſacerdotalis 17.4.25
Ephori 47.26.7
Ephori pecunia multabant ob inopiam ſoluentes ſponſalia 8.9.9
Ephororum poteſtas contra reges Lacedæ.honiorum 47.14.13
Ephoris ſubditi Spartiatorum reges 6.20.15
Ephraim mons 17.4.25
Epialtes, quòd hoſti vias aperuiſſet, damnatus 35.5.29
ἐπίβολον acceſſionem dotis Græci dixerunt 8.7.25
Epicaſta mater Oedipodis 9.11.7
Epicharmi dictum 27.2 5
Epiſcopi cauſa à quibus,& à quot iudicibus epiſcopis,& quomodo audienda 31.30.9
ἐπίκληρος mulier quæ 45 13.3
Epicrates, reus maieſtatis quare 35.5.25
Epicurei à quibus,& qua de cauſa expulſi 1.8.3
Epicurei locis honeſtis pulſi,& alij philoſophi vrbibus 18.7.6.7.& 8
Epidemia quid 31.21.5
ἐπίγραφον quid 1.13.27
Epimenidis anima errabonda, relicto corpore, ad nutus arbitrium 34.20.6
Epiphaniæ diebus conſecrantur virgines moniales 15.17.12
Epiphaniſtæ vxores communes habebant 9.2.22
Epiſcopalis officij,& poteſtatis quæ ſint 15.12.33
Epiſcopalis iuriſdictio apud Moſcouitas, & apud nos eod.37
Epiſcopalis curæ ſymbolum, baculus, & annulus 15.12.38
Epiſcopalia veſtimēta, baculus, annulus, mythra, ſandalia, chirothecæ quid ſignificent 15.12.41
Epiſcopalium ſedium diſtinguendarum ratio 15.12.32
Epiſcopatus quomodo ordo, & non ordo dicatur 16.1.37
Epiſcopatus qui ſint iuris regaliæ 15.12.27
Epiſcopatus vſurpati ab Agarenis 55.9.4
Epiſcopatus in nouis inſulis eod.5
Epiſcopus ante confirmationem non confert beneficia epiſcopatus 17.7.7
Epiſcopus ante conſecrationem quæ poſſit 17.14.3
Epiſcopus à quibus conſecratur eod.7.eius conſecrandi modus & tempus eod.10
Epiſcopus & presbyter pro eodem olim 16.8.14

Epiſcopus in eccleſia maior, in domo presbyteris æqualis eod.15
Epiſcopus executor vltimarum voluntatū, in pias cauſas, etiam inuito teſtatore 41.36.8
Epiſcopus pulſus epiſcopatu, quòd Donatum non legiſſet, nec nouiſſet Grammaticam 16.10.3
Epiſcopus quis eligi poteſt, & qualitates boni Epiſcopi 15.12.5
Epiſcopus quando plebe interueniente electus eod.8
Epiſcopus non conſecratus, gerere non poteſt quæ ſunt ordinis: quæ iuriſdictionis pontificalis autem ſunt, poteſt 15.12.13
Epiſcopus non adempta poſſeſſione, bullis expeditis, num rectè beneficia conferat eo.24.25.26
Epiſcopus niſi conſecratus, ſtricta iuris ratione Epiſcopus non dicitur 15.12.26
Epiſcopus non delegat quæ ordinis ſunt, niſi Epiſcopo eod.45
Epiſcopus relictorum pauperibus & captiuis executor & diſtributor 41.35.4
Epiſcopus ſibi conferre non poteſt beneficium 17.4.9
Epiſcopus qui indigno beneficium confert, quomodo puniendus 17.6.13
Epiſcopus à quibus debet eſſe immunis eod.31
Epiſcopus teſtamentorum executor 41.1.3
Epiſcopi, & abbatis differentiæ 15.13.14
Epiſcopi inthroniſatio quomodo fiat 17.12.46
Epiſcopi iuriſdictio non adhæret territorio temporali 47.21.33
Epiſcopi nomen ſolicitudinis olim ſine beneficio temporali, & quid ſignificet 15.2.2
Epiſcopi Ethnicis qui eod.3. & qui apud nos Chriſtianos dicantur eod.6
Epiſcopi rerum venalium obſeruatores 15.2.4
Epiſcopi regis oculi, & magiſtratus gētiliū eod.5
Epiſcopi in locum præſulum prouinciarum, & in locum gentilium ſacerdotum eod.7. Eorum gradus inter Chriſtianos & Ethnicos, & quomodo ſucceſſerunt 15 2.8
Epiſcopi an cuilibet iuramento gratiam facere poſſint 50.12.9. & quando ad ſummum Pontificem eundum eſt eod.
Epiſcopi an tutores hodie dare poſſint, & quando 12.13 18
Epiſcopi calumniis expoſiti, & quando accuſentur 35.2.6
Epiſcopi rei à quibus damnentur eod.nu.7
Epiſcoporum inſtitutio & deſtitutio, ad ſummum pertinet Pontificem 35.2.7
Epiſcopum prehendere num liceat 35.2.eod.
Epiſcopi conſecrari debent 17.14.2
Epiſcopi curam annonæ habentes 47.31.13
Epiſcopi in orcheſtra ſenatus ſedent, ſed non dicunt omnes ſententiam 47.25.6
Epiſcopi ordinati non dicuntur, ſed conſecrati 16.1.37
Epiſcopi panibus præpoſiti 36.30.12
Epiſcopi pares Franciæ ſua retrofeuda amortiſant 6 5.6
Epiſcopi qui ciuiles 18.20.1
Epiſcopi ſine permiſſione Archiepiſcopi in aulam principis non emit 15.11.9
Epiſcopi tempore legis Moſaicæ 15.12.2. eorum & presbyterorum aliquando commune officium, & quare diuiſum eod.1
Epiſcopi eligendi quale ſeruitium requiratur 15.12.6
Epiſcopi à quibus eligantur eod.7. eum non eligit hæreticus eod.9. Canonici tamen eius eccleſiæ iure eligunt, & qua forma 15.11.19. Eum princeps laicus ordinans, excommunicatur, & Epiſcopus ipſe eod.17
Epiſcopi ordinatio qua forma ab aliis epiſcopis fiat eod.21
Epiſcopi electio intra tres menſes fieri debet, & poſteà intra tres alios confirmari: alioquin fit deuolutio iuris ad ſuperiorem 15.12.22
Epiſcopi boni honore digni eod.30
Epiſcopi portatiui ſeu titularij, qui, & ius 15 12 44. quare eis beneficiorum decimæ nunc non debentur 15.12.34. & eis annonæ cura demandata nu.25
Epiſcopi poſſunt ſua beneficia poſſidere vſque ad conſecrationem vel conſecrationis tempus 17.14 5. quid ab abbatibus differant eod.3
Epiſcopi Indorum qui, & munus 18.5.3
Epiſcopi iuuenes non contemnendi 17.6.18
Epiſcopi omnes Papæ dicti 15.2.13
Epiſcopi probandi à principe
Epiſcopi ſine epiſcopatu, impropriè tales dicti 17.2.4
qui Epiſcopi Cæſaribus reſtiterunt 15.1.12
Epiſcopo aſſidens excuſatur à reſidentia, & percipit fructus ſuæ canoniæ, exceptis diariis 17.2.14
Epiſcopo datus à rege Clotario fiſcus regius 15 12.36
Epiſcopo quæ debet ineſſe ſcientia 16.10.11.
Epiſcoporum electio quando ad principes pertinuit, & quando eis adempta eſt 15.12.10
Epiſcoporum eligendorum in Gallia formæ eod.15
Epiſcoporum tranſlatio non prohibita, ſi rectè fiat 25.12.43
Epiſcoporum ſacrum iuramentum eod.49
Epiſcoporum & prælatorum ætas 17. 12. in Gallia eorum ætas quæ eſſe debet eod.16
Epiſcopis quare dabatur decimarum portio 2.25.10
Epiſcopos habere fiſcū docetur, & quatenus 3.4.3
Epiſcopis prohibita in alios epiſcopatus tranſitio, & diuagatio, & ambitus 15.12.42
Epiſcopis quare annulus detur 8.7.8
Epiſtathmia 18.20.1
Epiſtola, quando obligatio quæri poteſt 41.28.1. ea quomodo relinquatur hæreditas eod.3
Epiſtolæ à coniugibus miſſæ quando addant adminicula & ſemiplenas probationes faciant pro matrimonio 9.21.4
Epiſtolæ enunciatiua verba num probent 9.21.4
Epiſtola quis detegere poteſt crimen 32.24 25
Epiſtolarum magiſter quis 47.29.17
Epithadis lex abrogata, de libertate teſtandi 44.2.24

Ἐπιβολὴ mulcta quid 12.5.10
Epohelia quid 23.3.7
Epulæ lautiores epiſcopis prohibitæ 17.9.13
Eques auratus quis 19.3.27
Equites iudices, & eorum decuriæ 47.23.2. & 3
Equites qui ciues 47.10.15
Equitum electio ex cenſu, & aliis rebus quando Romanis 18.13.8
Equitum ordo, ſeminarium ſenatus 47.24.11
Equitum Romanorum inſignia 31.30.12
Equiſones 18.24.4
Equus centum miliaria in vno die faciens ſorte datus 34.5.11
Equus dans damnum quem obliget 18.24.10
Equus militaris extra prouinciam militarem non mittendus 18.14.1
Equi ſepulchrum 50.8.9
Equum paſcere in prædio alieno vel iuxta, quando liceat 37.7.7
Equum pingui homini adimebát Romani 19.11.5
Equo priuati qui non eum curarent 47.16.10
Eqoo vti quare non licebat Dictatori 47.17.9
Equæ aſinorum congreſſum aſpernantur 9.3.29
Equi adempti militi per ducem, pœna 36.27.2
Equi ornati venditi, ornatus intra quot dies peti debeat 40.5.7
Eqnorum fiſcalium munus ſublatum 18.20.5
Equorum frenis margaritas & iacinthos qui inſeruiſſet, quinquaginta libris auri multabatur 3.17.6
Equorum regiorum præfectus quando inſtitutus 47.29.10
Equorum venditorum ornamenta, intra quot dies repeti poſſunt 40.5.15
Equos alere curiales, munus eſt patrimoniale 18. 20.2
Eques, equam non paſſim omnibus habere licuit impunè, præterquam honoratis 37.5.5
Equitius pſeudofilius Gracchi, ſeditiones excitanit 35.6.9
Equivalent, qua le tributum in Gallia 3.6.6
Eracum nunc, quæ olim Cumatenſis vrbs 15.9.4
Eremi actio quid apud Demoſthenem 48.3.2
Eremita vnde dicitur 33.4.4
Eremitæ qui, & quales 15.14.10
Eremitæ qui diu latuerunt inuiſi eod.12.&14
Eremodicium quid 48.3.4
per Eremodicium ſiue deſertionem controuerſia cauſarum interimitur 32.25.2
ſoper Ergaſteria publica licet ædificare 3.21.5
Ergamenes Æthiopum rex philoſophiæ deditus qualem eorum conſuetudinem ſuſtulerit 15. 1.11
Eriſichthonis fame affecti, morbi deſcriptio 31. 23.6.
Errans animal retinere, furtum 37.5.1. & quomodo eod.4
Errantes minores, non fallentes reſtituuntur 13. 4.6
Errare quid ſit 21.2.4.& lib.30.10.2
Erro & fugitiuus non dicitur ſine propoſito 25 21.3
Erro & vagus quis 19.10.17. & quòd dicatur medicus validus, qui non vult operari 39.6.14
Errones ſeu vagi vbi conueniri & damnari debeant 32.8.5
Erronea præſtatio fidelitatis non tribuit nec minuit ius 6.15.3
Error confutatus eorum qui adimunt eccleſiis alia bona temporalia, quàm decimas & primitias 2.28.1
Error in matrimonio quando ipſum diſſoluat 9. 12.2. Et quid adimat erroris ſuſpitionem eo.3.
Error in virginitate ſoluebat olim matrimonium, hodie non eod.4
Error iudicialis intra quot dies corrigi poteſt 40. 5.8
Error iuſtus in præſcriptionibus omnibus prodeſt 40.7.
Error, vt aduerſarius voluntati liberæ, conuentiones vitiat, & quare 21.2.4
Erroris cauſa interuenientis in iudicio, ſupplicatio vt fiat in Gallia 50.1.40
Errorem inſtrumenti quando poteſt emendare notarius, & quomodo 48.14.14
Errore dos ſoluta cur non repetatur 8.7.21
Eruli viuas vxores cum cadaueribus maritorum in rogum iniiciunt 2.14.18
Erymnis furiæ fabula quid denotet 30.3.9
Erythea vxor Phalaridis exulare cum eo voluit 11.4.19
Erythrea ſibylla 18.6.6
Erythrij præfecti vrbis ſub Zenone humanitas ſumma 3.3.10
Eſaias Propheta 18.6.4
Eſaias prædixit rationem ſacerdotum Chriſtianorum 16.1.18
Eſaias Propheta ſerra lignea ſecatus 31.25.1
Eſau Iacobo ceſſit primogenituræ ius 41.7.24
de Eſcarum vſu & abuſu 2.18.3
Eſcheuins an à collectis immunes, pendente decurionatus anno 3.8.10
Eſcheuini qui Lutetiæ 47.15.4
le grand Eſcuyer 6.8.15
Eſmande honorable quid 31.2.9
Eſſæi innupti, religioni dediti Iudæorum 9.14.5
Eſſæi Iudæorum ſapientes à carnibus abſtinebant 15.15.12
Eſſæi ſeruos non habuerunt 14.1.19
Eſta dicta Noachi vxor, & cur 15.39.9
Eſta ſecundum Beroſum poſt mortem dicta Noachi vxor 15.17.7
Et cætera, clauſula notariorum, quas clauſulas contineat 25.18.7
Et cætera notariorum 47.42.5
Eteroplon quid 22.3.48
Etheluolphus ſeu Athulphus ſacrum Angliæ vectigal auget 6.2.12
Etheocles 41.5.3
Eteoclis & Polynicis fratrum inimicitia 32. 16.2
Etheoclis & Polynicis fratrum certamen 19. 2.4
Ethnici non ſubſtituunt pupillariter filiis 41. 22.25
Eua à latere hominis producta 7.1.9
Eua

Eua ex latere Adami extracta 8.1.16
Euagoras quare occiſus 35.4.4
Euander ob violata myſteria populi damnatus 2.16.22
Euandri ara 16.8.25
in Euandri ara Hercules decimas ſoluit 2.22.3
Euangelij lectio lectoribus ſimplicibus permiſſa non eſt 16.4.10
Euariſtus Pontifex Max. curiones primus conſtituit 2.22.4
Euariſtus ſacerdotia inter Chriſtianos primùm diſtribuit Romæ 16.8.33
Euathlum dicendi arte docuit Protagoras 27.2.5
Euchariſtia quid, & ibi probationes exiſtentiæ corporis & ſanguinis Domini 2.6.2
Euchariſtia ob effectum ſacramenti huius neceſſarium, conſeruatur conſecrata 2.6.13
Euchariſtiæ quomodo, & quo tempore communicandum 2.6.9
Euchariſtiæ ſacrificij ſacroſancti ſubſtantiales & accidentales partes 2.6.11
Euchariſtiæ ſacroſanctæ nomina plura 2.6.1. de materia huius ſacramenti panis & vini aqua mixti eod.3
Euchariſtiam quæ perſonæ conſecrent, & quales quæ recipiunt 2.6 8. de forma conſecrationis huius ſacramenti eod.7
Euchariſtiam ſuſcepturus reconciliari debet inimicis 38.1.20
ab Euchariſtij ſum. Pont. tantum tempore qui dicunt ſedem apoſtolicam Romanam eſſe caput eccleſiæ catholicæ, valde errare 15.3.11. Eius tamen ſancita & inſtituta quæ fuerint eod.
Eucherius Aureliacenſis epiſcopus, animam per dæmones ad inferos deferri videt 2.25.7
Euchides eximius curſor 17.12.6
Euchrat tæ hæretici nuptias reprobant 9.6.30
Euclides optimus geometra 47.10.11
Eudemonis Nicomedienſis naufragium 1.3.5
Eudemus vera monens regem, necatur 47 14.2
Eudochius rebellis Conſtantio 35.5.6
Euentus & delictum quando, non animus, inſpiciatur: & econtrà 30.4.3
Euentus in criminibus quid 30.4.1
ſub Eugenio 4. ſexta Lateran. ſynodus habita 17.9.16
Euicelli epiſcopi patriarcharum qui 15.9.1
Euicta res quando verè dicatur 25.22.7
Euictio in delictis improbata 16.20.17
Euictio in delictis locum non habet, etiamſi mandato alterius delinquat 27 5.13
Euictio locum habet in diuiſione 5.3.23
Euictio num locum habeat contra donantem rem alienam 28.15.5
Euictio quamuis nihil fuerit de ea actum, venit in venditione 25.22.2
Euictio in aliis quàm in emptis locum habet eo.4
Euictio pro parte, & pro tota re vendita quomodo intentetur eod.6
Euictio in quibus cauſis non competat eod.10
Euictionis actio quid, & Græcis 25.22.1
Euictionis diſtinctio eod.4
Euictionis materia, & perſonæ 25.22.5
Euictionis petitio quid contineat, duplum, vel ſimplum eod.9
Euictionis cauſam quando author damnato poſſeſſore non tenetur ſuſcipere 24 5.8
Euictio iis cauſa in ſolutione promitti intelligitur 21.18 37
Euictionis cautio viciſſim à partem accipientibus præſtatur 5.3.22
Euictionis nomine pro legata re, quando hæres legatarijs teneatur 42.32.18
Edictione obligatur ca non agit 25.22.7
de Euictione quando caueatur in diuiſione per addictionem 5 4.14
de Euictione quando teneatur dominus vaſſallo 6.19.31
Euincere quid 25.22.3
Eulalij ſchiſma contra Bonifacium primum 15.3.15
Eumenes archigrammateus Alexandri Magni 47.29.14
Eumolpidæ ſacerdotes Athenis 31.8.9
Eumolus maleficus 34.11.5
Eunomiani hæretici 33.8.11
Eunuchi & caſtrati inter Androgines, & quid Eunuchus, tertiúmque genus animalium 7.2.12. & ſeq. eorum vſus ademptus eod. 14. Patriciatus, philoſophandi ius, & publica conſortia eis etiam adempta eod.15
Eunuchi, qui ſe caſtrauerunt & permiſerunt ſponte caſtrari, maximè exoſi, nec clerici eſſe poſſunt 7.2 16
Eunuchi ne fierent, ſeu ne caſtrarentur, prohibitum eod.17. tales primùm facti à Semiramide eod.18
Eunuchi in delicijs aliquibus & quare, cauſæque cur in pretio 7.2.20
Eunuchi quare ita Græcis dicti eod.21. eorum in ſe morbi & mala eod.22
Eunuchi præſtantes Hermeas tyrannus, ſpadones regis præſides, ſacerdotes tales Dianæ Epheſinæ Megalobizi, item Galli Cibeles c.7.2.23
Eunuchi ſpirituales 7.2.30
Eunuchæ apud Lydios factæ 7.2.20
Eunuchorum triplex ſpecies 7.2.27
Euocare deos tutelares in obſidionibus ciuitatum mos erat Romanorum 17.5.15
Euocatio deorum, vt dicebant, tutelarium 24.10.3
Euocatio militum quid 19.3.25
Euocatio ſacrorum, quæ profanum reddebat locum 17.5.12
Eupolis filius Soſipolis Athenienſis 19.3.11
Eupolis poëtæ ratio mortis 38.5.14
Eurycles Python dictus 34.6.1
Euriphyles Amphiaraum occidit 36.24 28
Euriphiles monile Apollini Pythio dedicat 33.16.7
Euriſthenis ex familia reges habebant Lacedæmon. 18.2.16
Europæ totius nobiliſſimum emporium Alexandria ciuitas 15.6.2
Euſebia Conſtantij vxor 36.15.18
Euſtachius Antiochenus patriarcha 15.8.3

in Eu-

in Euterpe ſacerdotes cur corpus eraderēt 16.1.17
Euthydemus philoſophus 18.7.2
actio in gubernatores reip. quæ 29.4 4
Eutherius ſpado cubicularius erat Iuliano Cæſari 7.2.20
Euthymenes prætor Athenienſium 38 6.5
Eutropius Acchadij cubicularius lege ſua punitus 33.21.3
Euthyphro philoſophus 18.7.2
Examen aquæ frigidæ benedictæ ſublatū 48.15 4
Examen de futuro, & ad futuram rei memoriam quādo, & quomodo fieri debeat 48.13.40. & 41
Examen officiariorum iudicantium 47.33.9
Exauthoratio ante ſupplicium 35.1.10
Exauthoratio in iure ciuili pro degradatione quomodo recepta 31.30.11. inter milites quando cum ignominia eod. & exauthorandi militem forma eod.12
Exauthorati milites qui dicantur 19.4.7
Excalceati domus quid 9.11.21
Excalceati domus quæ diceretur 45.13.2
Excantatio Sereni ad hemitritæum morbum 34. 9.10
Excantatio vrbium obſeſſarum 34.11.3
Excantationis in imagine vis 34 11.4
Exceptio quid, & quomodo contineat replicationes, duplicationes, triplicationes, &c. 21.17.2
in Exceptione reus, actor ſic qui replicat: tamen actionis nomine nō continetur exceptio eo.4
Exceptionis nomē hîc generale pro omni depulſione aduerſarij eod.5
Exceptione crimen quomodo detegitur 32.5.1
Exceptio quid eod. 32.3.1
Exceptio contra teſtes criminum, vel aliæ, ante publicationem teſtimoniorum obiicitur 32. 5.2. quando poſteà eod.
Exceptio criminis non habet pœnam calumniatoris, quare 32.5.3
Exceptiones contra procuratores 49.4.9
Exceptiones quæ ante litis conteſtationem tantùm admittantur 48.6.5
Exceptiones peremptorias index non poteſt ſupplere, ſi non obiiciantur à litigantibus 40.10.3
Exceptionibus, & actionibus pluribus vti licet 21. 17.6
Exceptionum aliæ reales, aliæ perſonales, & quæ eod. 7. harum rurſum quædam temporales, quædam perpetuæ, & quæ eod.8. & 10
Temporalia ad agendum ſunt perpetua, ad excipiendum eod.9
Exceptionum item aliæ peremptoriæ, aliæ dilatoriæ, & quæ illæ eod. 11. quæque communia vtriſque eod.13
Exceptiones rurſum aliæ, quæ iudicij, aliæ quæ facti nomine proponuntur 21.17.14
Exceptiones proponuntur tantùm, ſi noſtra intereſt, non ſi tertij eod.15
Exceptiones pro tribus cauſis generaliter opponuntur eod.16
Exceptiones ratione formularum, aliæ prætoriæ, aliæ ciuiles eod
Exceptiones quomodo proponendæ eod.17
Exceptionibus ne quis vtatur, pacto fieri nequit expreſsè 21.17.18
Excipiens quando actoris vice fungatur 49.1.3
qui Excipit, non negat, nec probat actionē agentis 21.17.3
Excommunicare qui poſsint 31.9 8
Excommunicatus an poſsit teſtari 42 8.14
Excommunicatus excommunicatione minori, à quibus abſtinere debeat, & quibus ex cauſis quis ipſo iure in eam excommunicationem incidat 31.8.13
Excommunicatus ipſo iure qui clericum offendit 16.1.35
Excommunicatis non communicandum, imminenti pœna ſimili excommunicationis. 31.8.15. & 16. Exceptis quibuſdam perſonis eod.17
Excommunicatus quando abſoluitur inuito aduerſario 50.2.44
Excommunicati à quacunque litis parte repelli poſſunt. 49.2.2. Et cuiuſmodi debeat eſſe ea excommunicatio eod.
Excommunicati ab eccleſia remouendi 31.8.13
Excommunicati ipſo iure, & ab homine 31.9.5
Excommunicati qui euitandi in Gallia
Excommunicati, ſeorſum ab vxore manentes, nolentes redire 9.4.8
Excommunicatis dominis clientes ſoluuntur à ſacramento fidelitatis eorum, donec redierint in gratiam eccleſiæ 6.19.8
Excommunicatio debet fieri in ſcriptis 31.9.13
Excommunicatio debet proferri ſtudio corrigendi. 31.9.12. formula certa eod.13
Excommunicatio ciuilis quid, & à quo fiat 31 8.3
Excōmunicatio contra contumacē quando 48.3.21
Excommunicatio eccleſiaſtica quæ, & minor & maior 31.8.9
Excommunicatio, in locum mortis legis Moſaicę ſubrogata 31.9.4
Excommunicatio minor à quo, & ob quæ inſtigatur: & quis ſoluat 31.8.10
Excommunicatio non leuiter proferenda, & quomodo 31.9.9
Excommunicatio pro quibus cauſis infertur ab homine 31.9.8
Excommunicatio pœna diuina eſt, & quomodo. 31.8.1 quid, & ſpecies, eod.2
Excommunicatio, qualis pœna habita 15.1.5
Excommunicatio vel monitio num poſſit ferri nemine excepto 31.9 14
Excommunicationis maioris caſus, quibus abſolui quis poteſt ab ordinariis 31 9.6
Excommunicationis maioris mala 31.9.7
Excommunicationi cauſa inſeri debet, itē in abſolutione 31.9.10
Excommunicationē ipſo iure quibus caſibus quis incurrat: & abſoluitur tantùm à Summo pont. vel tantùm ab aliis in mortis articulo 31.9.5
Excommunicatione contra non reuelantes lata an contineantur aduocatus, procurator, aduerſariue conſilium, & ipſe aduerſarius 48.13.31
Excommunicatione diuortium apud Moſcouitas prohibitum 9.16.6
de Excommunicatione pœnæ legales mortis intelliguntur 31.14.5

Exconſules, & exconſularis dignitas 47.15.6
Excoriationis pœna quando 31.24.1 & 2
Excubiarum iura exigendi, cui poteſtas 1.3.7
Excubiarum iura quando à ſubditis peti poſſunt 6.3.16
Excubiarum onus odioſum, nec exigendum tempore pacis 6.3.17. & 19
Excubiarum ius tempore belli, ne vltra quinque denarios exigeretur, cautum, in oppidis vicinis hoſtibus: in aliis, tres 6.3.18
Excubiarum onus non ſoluebant, qui talliæ nomine non pendebant quinque ſolidos 6.3.19
Excubiarum iura iuncta feudo gardiæ & gaſtaldiæ, non poſſunt diſtrahi vel alienari in alium ſine feudo ipſo 6.3.20
ad Excubias quando tenentur perſonæ eccleſiaſticæ 3.8.4
ad Excubias tenentur eccleſiaſticæ perſonæ tempore neceſſitatis 18.10.13
Excubias relinquentium pœna 19.11.3. earum circuitio, & mutatio, & partitio vigiliarum eod. & 4
Excubiis tres dantem filios reipub. Spartiatæ liberabant 9.6.19
Excuſatio tutelæ quid 12.6.1. excuſationum quæ cauſæ in genere eod.3. & quot ex parte perſonarum eod.9
Excuſatione à tutela non vtitur qui promiſit defuncto patri ſubire tutelam, vel qui ſubſcripſit dationi, vel legatum ob id acceptauerit 12.6.13
Excuſationis legitimæ vtilitas eod.14
Excuſationes à tutore vel curatore ante adminiſtrationem ſunt & intra 50. dies proponendæ: poſteà perperam proponuntur 12.6.12
Excuſationes non veniendi in ius, quando per nuntium mitti debent iudici 48.3.16
Execeſtus Phocenſium tyrannus duos incantatos annulos habebat 8.7.5
Execeſtus Phocenſium tyrannus incantatos annulos habebat 24.15.11
Execrandus vt purgarent Athenienſes 2.4.7
Execrationum diræ atroces 31.8.9
Executio non fit in aliena iuriſdictione ſine licentia iudicis proprij 47.40.16
Executioni factæ vi ſigilli regij opponuntur tantum tres exceptiones, ſolutionis, falſi, pacti de non petendo, rei iudicatæ 23.6.9
Executioni ſententiarum ciuilium contumaces vel reſiſtentes vt puniantur 50.1.30. quomodo autem in criminalibus eod.31
ab Executione incipiendum non eſt 23.3.22
ab Executione lis incipiens, odioſa, & extraordinaria 6.16.8
Executor teſtamentarius eſt in poſſeſſione bonorum hæreditatis, conſuetudine regni Gallorum 20.10.15
Executor teſtamentarius ſibi non poteſt ſoluere debitum à teſtatore, in Gallia 42.36.13
Executores vnde 47.40.2
Executores teſtamentorum qui dicantur 42.36.8. & 9. qui poſſint eſſe, vel non eod.10. quot dentur eod.11
Executores teſtamẽtarij debent inuẽtarium conficere, & rationes geſti reddere 42.36.12. quando vendere res hæreditatis poſſint eod.
Executoribus iudiciorum reſiſtens, capitaliter punitur 38.3.9
Exemplaris ſubſtitutio excludit matrem 42.24.18
Exemplaris ſubſtitutio cur potius matri, quam pupillaris ſubſtitutio permiſſa eſt 42.22.21
Exemplaris ſubſtitutionis origo 42.24.2. permiſſa olim reſcripto, poſtea à lege eod. quid eod.3. diuiſio, vt triplex ſit, expreſſa, tacita, mixta eod. 4. quibus bonis fiat eod.5 à quibus fiat eod.6. & ſeq. forma eius eod. 13. quibus fiat eod.14 & ſeq. Qui ſubſtitui poſſint eod.16. finis eius ſubſtitutionis, & differentiæ cum aliis eod. 17. effectus eod.10. quomodo intereat eod.19
Exemplum inſtrumenti quando fidem facit 48.14.13
Exempla quæ in conſequentiam non trahenda 17.11.34
Exempla rarò accidentia, non ſequenda 17.6.18
Exequendi ſententiam contra contumacem, formula 48.5.13
Exequiæ quibus factæ eſſent, ab aris ſubmouebantur 16.3.6
Exequiarum pompa, & de ordine quo fiebant 2.14.15
Exequutor vt modeſtè ſe gerere debeat 50.1.31
Exercitor nauis quis eſt 29.9.5. & 9
Exercitor quando non tenetur de facto magiſtri nauis eod.17
Exercitor tenetur de contractu facto cum magiſtro, non ſi cum remigibus nauis: quamuis de eorum delicto teneatur eod.19
Exercitoria actio quæ 29.9.1. res de quibus in ea contrahitur eod.2
Exercitoria in dominum nauis, pro præpoſito in ſolidum datur eod.3
Exercitoria actione quid conſequamur, & eius differentia cum ea quæ nautæ caupo. ſtabula. &c. eod.16
Exercitoria quomodo teneatur exercitor pro præpoſito nauis eod.18
Exercitoriæ cauſæ, perſonæ 29.9.4
Exercitoriæ actionis finis, & nautæ caupones &c. eod.20. rationes eod.21
Exercitus vnde 19.3.1
Exercitus fines excedere, capitale 35.5.9
Exercitum conſcribere ſine authoritate principis, maieſtatis crimen 35.1.5
Exercitum in inſidias dedocere, proditio eſt 35.5.32 & ſeq.
Exercitum reducere nulla re egregiè geſta, proditionis ſignum 35.5.15
Exercitum ſeu imperium iuſſus dimittere renitens reus maieſtatis 35.1.7
Exhæredandi impiè non eſſe liberos, Calphurni & Æmilij Lepidi decreta 44.2.23
Exhæredare nominatim quid 44.3.11
Exhæredari qui debeant, vel poſſint 44.3.17
Exhæredatio bona & mala mente quomodo fiat 42.22.27
Exhæredatio quid, & exhæres quis 44.3.1. quomodo

do differat ab abdicatione eod.2
Exhæredatio duplex, propriè & impropriè ſumpta eod.3
Exhęredatio propriè ſumpta, iuſta & iniuſta eſt, & quæ vtraque 44.3.4. iuſta cum nota, & ſine nota eod.5
Exhæredatio infamiam quomodo contineat exhæredati 44.3.6
Exhæredatio à quibus fit eo.10. quo modo, & qua formula fiat eo.11.12. & ſeq.
Exhæredatio an valeat ſine cauſæ expreſſione eo.12
Exhæredatio non mala mente facta, admiſſa ſine cauſa 44.3.12
Exhæredatio non dicitur de extraneis 44.3.12
Exhæredatio facienda eſt ab omnibus gradibux inſtitutionum & ſubſtitutionum, & quomodo fiat 44.3.16
Exhæredationis finis, & effectus eo.18. & 19. rationes eod.20
Exhæredatione facta ſine expreſſione cauſæ, inutilis, etiam ſi hæres velit probare ingratum filium eod.13
Exhæredatio vel præteritio matris ſine cauſa, irritũ reddunt teſtamentũ 44.4.1. quando nõ eo.2
Exhæredatio filij quo loco teſtamenti fieri debet 42.20.6
Exhæredatus in computatione legitimæ an faciat partem. 44.5.8. & pars eius cuius ſit eo.
Exhæredato filio exemplariter non poteſt ſubſtitui 42.24.13
Exhæredato filio ſubſtitui pupillariter poteſt 42.22.27
Exhæredato fideicommiſſum imponi non poteſt eod.28
Exhæredatis quando competebat bonorum poſſeſſio contra tabulas 43.4.12
Exhæres quis 44.3.1
ad Exhibendum actio, & rei vendicatio cum directa depoſiti datur 23.4.3
Exhibere quid. 29.7.2. & cum reſtitutione differẽtia eod.
Exhiberi petuntur res mobiles, non immobiles eod.3. ſerui. eo.4. & alia eo.5
Exhiberi res etiam non extantes, & non poſſeſſæ, quare petantur eod.10
Exhiberi vbi debeat res petita, & cuius expẽſis 29.7.17
Exhibitoria interdicta quid ab actione ad exhibendum differant 21.9.6
Exhactor ſupra cenſum exigens, quomodo puniatur 47.16 29.
Exactiones ordinariæ ſeu canonicę, vel reales, vel perſonales: & de ſingulis, & quibus impoſita rerum tributa & perſonalia 3.5.3
Exigendum nihil ſupra debitum vectigal 3.9.9
Exilium antiquis pœna grauiſſima 31.3.18
Exilium, gradus pœnarum 31.6.18
Exilium grauius vltimo ſupplicio 31.6.13
Exilium inuoluntariũ propriè & impropriè quid 31.6.13
Exilium, pœna primi hominis 31.6.1
Exilij nomen quid contineat 13.6.8. triplex eod.9. alia diuiſio 10
Exilij nomen in malã partem accipiendũ 31.6.9
Exilio damnatum, maritum num vxor ſequi debeat 51.4.19
Eximens vi ductum à manu ſatellitum, qua pœna puniatur 47.40.28
Eximens vocatum in iudicio, quomodo puniatur 36.25 27
Exiſtimatio quid. 32.12.5. & lib. 38.2.5
Exiſtimatio, bona fama eſt 31.29.5
Exoine quid, & quomodo fiat 32.24.23
Exonne quid. 48.3.16. & praxis eius eo.57
Exomidæ fœminarum 9.19.23
Exomologeſim audientis partes 2.8.12. & 13
Exomologeſim reuelans, vt puniretur olim 31.6.5
Exorciſmus baptiſmo, & oleo ſancto adhibitur 56.5.57
Exorciſmi conferebantur verbis conceptis. 56.5.2. iis tempeſtates ſedari eod.10
Exorcizandi poteſtas primùm communis omnibus Chriſtianis 16.5.5
Exorciſta quis, & munus. 56.5.1. eius officium apud Iudæos. eo.3.7. & 8. eorum definitus numerus erat eod.6
Exorciſtæ quibus adhibebantur 56.5.7.
Exorciſtæ ethnicorum 56.5.11.52.53. & 16
Exorciſtæ, dicti impoſtores ab Vlpiano 34.9.9
Ἐξέδρα iudicij nomen Græcis quale 50.5.30.
in Expectatione qui habet beneficium, non permutat illud bin. 17.2.5
Expectatiuarum literarum ad beneficia decẽ ſpecies 17.15.7
Expeditores contradictarum in aula Romana, qui 15.42.5
Expenſarum cautio ſummoperè deſiderata in iudiciis 47.5.12
Expenſarum condemnatione augeri actiones & obligationes 21.55.3. & c.16. nu.4. & ſeq.
Expenſarum litis taxatio quomodo facienda 50.1.24
Expenſarum taxatio quomodo appellatione ſuſpendatur 50.2.47
Expenſarum quarum, & fructuum perceptorum ratio in re communi non habeatur 5.3.17
Expertz 39.53.51
Expiandæ cædis mos antiquus 36.55 25
Expiari poſſe crimina quomodo ethnici & noſtri docent 35.8.7
Expiatio criminum aqua & igne quomodo fiebat Ethnicis 35.8.6
Expiatio homicidij in Diana Taurica 36.24.19
Expiatio in homicidio quomodo fieret 36.21.5
Expiationes antiquorum, teda, ouo, ſulphure 48.15.13
Expilatæ hæreditatis actio, quæ, & quando competat 37.9.5. & x
Expilatæ hæreditatis crimen, publicum non eſt 37.9.8. pœna criminalis eod.
Expilatores, graſſatores qui 37.9.8
Explicandarum rerum & materiarũ modum & viam præſcribit author 21.3.53
Exploratores ſunt proditores, & de pœna eorum 35.5.8

Exploratores regni vt ſolicitatores aſſidui aulæ principis 49.5.12
de non Exponendis filiis leges 51.10.2
Exponere quos filios, & quando à Romulo conceſſum 44.3.2
Expoſiti filij an ſint ſerui eorum, qui eos educarũt 15.10.3
Expoſiti liberi inteſtati patres non habent hæredes,& de expoſitione quædam 45.10.12
Expoſiti liberi ſint,lex 55.28.24
Expoſiti infantes qui.15.28.5.eos exponens, parricida,& vt homicida puniendus eod.6
Expoſitorum hoſpitalia 55.28.23.& 24
Expreſsè vt repugnent requiritur à filiis,aliter patri conſentire videntur 8.4.5
Exprimi debent res,valor earum,& cenſus in hominio & iuramento fidelitatis 6 15.14
Expromiſſor quis 24.3.8
Expulſiua vis quæ,& remedium eius 36.25.14
Extorum diuinatio 34.3.35
Extenſio non fit in ſtatutis, vel quæ ſtricti iuris ſunt ad ſimilia 42.22 16
Extinctæ res condicuntur,non vendicantur 20.9.59
Extorris quare quis dicitur 31.8.5
Extraneus prælatus proximis,in ſucceſſione furioſi,ſi negligentibus illis,ipſum curet 13.5.31
Extranei filij qui dicantur 50.3.13
Extranei hæredes qui dicantur 42.35.24
Extraordinariæ actio, extraordinariúmque iudicium quid 21.8 10
Extraordinariæ actiones in locum interdictorum ſunt 21.9.5
Extraordinarij & ordinarij Romæ magiſtratus 47.6.3
Extrema vnctio cur ſic dicta.2.7.1.eius origo & vſus.eod.2.materia & forma.eo.3.effectus ſpiritualis,medicina peccatorum. eod.4 Quæ ſunt perſonæ quæ iungant,& quæ iungantur,& quo loco eod.3
Extrinſecum intereſſe quid 21 50 10
Exulante tempus rediens, impunè occidebatur 36.21.20
Exules reuocabantur tempore mortis ſummi ſacerdotis à Iudæis 36.21.11
Exulum ante tempus in prouinciam redeuntium, pœna 31.6.58
Ezechias cur ſerpentem æneum fregerit 51 1.8
Ezechias propter abuſum, ſerpentem æneum Moyſis abſtulit 2.12.1
Exechiam decimo anno genuit Achaz 9.7.9
Ezron genitus à Phare nouem annos tãtùm nato 9.7.9

F

FAbas edere, eſt indicare:& cur iudices tenebãt fabas in ore 50.1.16
Fabius duumuir iuſſus à ſenatu dedicare ædem veneris Ericinæ, quã Fab,dictator vouerat 15.29.8
Fabius iuriſconſultus 18.11.5
Fabius maximus dictator 47.17.4
Fabius maximus reuelans decretum ſenatus, punitus 47.25.28
Fabri lignij 18.22.50
Fabriles & obſequiales operæ in quibus differant 14.8.7
Fabritius Sepultus in vrbe 33.23.6
Fabulæ Ægyptiorum de generatione hominum ex luto & aliorum,improbatæ 8.1.17
Facem ardentem iurabant Græci tenentes 50.8.54
Facere,agere,gerere differunt 24.1.29
Faciendi ſtipulationes quomodo examinandæ 24.2.12
Facies nobiliſſima hominis pars 30.6.3
Facies principium impreſſæ pecuniis 36.2.22
Facio vt des,contractus innominatus,quas actiones producit 28.5.1
Facio vt facias,contractus innominati natura, & actiones 28.6.1
Factum alienum in quantum quis efficaciter promittere poteſt 24.3.18
Factum emendari non poteſt 7.2.17
Facti error vt diuidatur, & quando excuſet 30.10.3
ob factum egregium tributum remiſſum 3.8.27
ex Facto,& in factum actiones quæ 21.8.22.
& in Factum actionum diuiſio eo.23
Facta per artes magicas quærere prohibitum 34.9.9
Factio quid 35.1.3
Factiones.clientelæ in Galliæ olim dictæ,& princeps factionum patronus 47.7.17
Facultas agendi aliud,quàm actus.14.1.5.& facultas quid eo.
de Facultatibus ſuis amplius quàm in iis ſit,ſperãt homines 25.24.19
Faictz propoſés per litigantes 48.7.5
Faida quid 6.2.2
Falacer ſacrificulus 56.8.29
Falcem furantis pœna 37.4.1
Falcidia & Trebellianica ex corporibus hæreditariis detrahuntur 42.31.7
Falcidia quid à Trebellianica differat 42. 35. 13. & c.32.nu.57
Falcidia prohiberi à teſtatore poteſt eod.14
Falcidia ex donatione cauſa mortis, vt ex legatis detrahitur 41.2.4
Falcidia lex de minuenda legandi poteſtate. 42.34.3.quando,& à quo lata.eo.quid ſit.eo.4.acceptationes,& pro Trebellianica & legitima.eo.5.ex quibus accipiatur.eo.7.& cõtra quos 8
Falcidia quando non detrahitur,& ex quibus non trahitur. 42. 34. 9. & ſeq. num ex militis teſtamento.eo.nũ prohiberi poſſit à teſtatore eo.10
Falcidia ab hęrede, non per legatarium detrahitur 42.34.54
Falcidia quomodo detrahenda 42.34.15.cum deductione,imputatione,cõputatione.eo.& ſeq.
Falcidia in fauorem hæredis & teſtatoris quomodo inducta 42.34.16
in Falcidiam quãdo ſibi debitum à teſtatore, hæres imputat 42.34.16
in Falcidiam quæ imputat ſibi hæres 42.34.19
Falcidia quando detrahenda, & ex quibus rebus 42.34.23
Falcidia quando detrahitur ab hærede 42.34.26. eius finis,& effectus eo.Rationes eo.27.& 28

Falcidiæ cómputandæ & ineunda, forma, & praxis 42.34.20
Falcidiæ pendente iudicio légatarius cum ratione conſequitur legatum 42,34 20
Falcidia non detrahitur à legatis factis confratrius 15.3 2.13
Falcidia vna ex patris & pupilli teſtamento tantùm ſumitur 42.20.1
Fálcidiam quæ noo patiuntur, num ſiot oneri hæredi, aut legatariis 42.34.12
Fallacia, io ote & in mendacio 21.13.4
Fallo & falſum quid, & vnde dicatur 36.1.3
Falſa cauſa quando vitiet legatum cum diſtinctione cauſæ impulſiuæ & finalis 42.22.52.& 54
Falſas tabulas cur mulieres accuſare poſſuot reſtamenti 32.13.5
Falſitas inſtrumeoti per teſtes ſuos euiocitur 48.13.52
Falſum coram iudice tecitaos, de falſo puoiendus 36.3.6.& 7
Falſum dicis, non ſemper iniuriā cootinet 38 7.18
Falſum dicto & facto commiſſum 36.3.6
Falſi pœna, circa delicta de inſtrumentis admiſſa 36.3.2
Falſo inſtrumento vtens, punitur 36.3.6
Falſo reſcripto vteos, vel ſubiicieos illud, qua pœna punitur 36.3.7
Falſum quaodo crimen maieſtatis habeat. 36.1.2. quid, & vnde dicatur eod.nu.3
Falſum quando crimen habet punibile 36.1.4
Falſi crimen vt ponibile ſit, tria tequirit 36.1.6. quæ in eo perpeodenda en.7
Falſum ſcripto quot modis fiat 36.5.1
Falſom diceos inſtrumentum debitor, ioterim cōſigoare debet contentum io eo debitum 36.5.10
Falſi accuſatio permiſſa, intra 20. annos, oon vltra 36.5.11
Falſi in crimine quomodo conſiderandæ tes, perſonæ, negotium 36.5.12
Falſo inſtrumento vtens, qua pœoa puniatur in Gallia 36.5.5
de Falſo quomodo ciuiliter & criminaliter agatut 36.5.9
Falſa ſcriptura quomodo in Gallia accuſetur 36.5.6
Falſis inſtrumentis iudicatum, an ipſo iure nullum 36.5.8
Falſi teſtes clerici, quomodo iure pontificio & ciuili puniantur 36.5.12
Falſariorum literarum regiarum in Gallia pœoa 36.5.7
Falſans literas ſummi pontif. qua pœna afficiatur 36.5.8. & qui aliorum prælatorum falſant 36.5.9
Falſi crimine tenetut qui falſo inſtrumento vtitur 48.14.15
Falſi teſtes quomodo puniendi 48.13.53
Fama, bona quædam fœlicitas 31.29.4
Fama bona requiritur in eo qui nouum opus nunciat 4.28.1
Fama quid 31.29.2. bona & mala eod.3. eius imago & vis eod.
Fama quando faciat plenam probationē 48.13.8
Fama quādo probet. 48.11.8. ea per duos teſtes eo.
Fama ſola oon ſufficit ad reum conſtituendum 32.1.2
Famæ & boni nominis cura habenda. 38.1.11. ne aliis ſimus ſcaodalo eo.12. & de eius præſtantia eod.
Fames maxima in oriente Maxentij tēpore 2.14.8
Fames, pœna hominibus grauiſſima 31.23.5
Fames Romana, qua vrbe plures excedere iuſſum 47.31.11. Flandrica & Gallica eo.12
Fames vnde fiat 31.23.3
Fames duplex io ſacra pagina 31 23.2
Famis, & eius imaginis deſcriptio 31.23.6
Famis neceſſitas furtum excuſat, & maleficium 37.7.7
Famis & ſterilitatis tempore, potiſſimùm annonæ debet fieri taxatio 36.30.14
Famis tempore patrem vendere filium potuiſſe 14.3.11. ob famem & miſeriam in ſeruos qui ſe vendebaot ditioribus eo.14
Famis vrgeotiſſima oeceſſitas cogit ad mala 31.23.5
Famem eſſe flagellum Dei ob pœnam immiſſum 31.23.1
Famem leuat ludus 39.4.9
Fame caſtigatus rex malè iudicans 47.20.15
Fame macerari, pœna 36.29.13
Familiæ conſeruatio io ſucceſſione proximorum 45.1.11
Familiæ erciſcundæ iudicium quid à cómuni diuid. differat 5.2.4
Familiæ erciſc. iudicio quæ diuidi non debent, quia iniuſta, &c. 5.4.5
In hócque iudicio quæ res aliæ conſiderādæ, quas coouenit implere, facere, vel reputare. 5.4.6.
Perſonæ idoneæ huic actioni quæ 5.4.7
Familiæ erciſcundæ iudicium ſortes admittit 34.5.2
de Familiæ erciſcundæ iudicij origine, & familiæ appellatione 5.4.1
Familiæ erciſc. actio mixta eſt in rem & in perſonam. eo.2. in hac actione quis actor vel reus eſt cohæredum. eod.2. hæc actio non præſcribitur loogo tempore. Nec reperi poteſt eod.& pendente eius iudicio, alienari res nequeūt, &c. eo.
in Familiæ erciſcundæ iudicio conſideranda res, perſona, modus diuidendi, primúmque res hæreditas ipſa. 5.4.4. aliáque num.5
per Familię emancipationem, teſtamētum 42.3.3
Familiæ qui dicuntur eſſe 48.13.11
Familiæ relictum quomodo implementum habet 42.28.36.& nu.15.16.& 38.
Familiæ reſtitutio facieoda, vt regulanda 42.28.15
Familiæ & regna moriuntur 18.2.22
Familiæ oon debent alienis conſpurcari 36 6.1
Familiarum amplitudo iu ſua ſplendore conſeruanda 6.6.24
Familiarum cooſeruatio, finis præcipuos redhibitionis geonlinæ. 26.25.1. & harum ſplendorē conſeruari, reip. ioterest eod.
Familiarum conſeruatio ſuaſit etiam conſeruationē pacti de ſuccedēdo in primogenito 41.7.6

Familiarum ſplendorem conſeruari, ad reip. pertinet vtilitatem 45.13.4
Familiaris accuſatio non auditur 32.16.3
Familiaris & domeſticus quis dicatur in recuſationibus 49.3.6
Familiaritas frequens, inter præſumptiones & adminicula matrimonij contracti 9.21.4
Familiaritas inopis vetita 47.16.17
Famoſa actio inter coniuges non datur, & cur 11.3.5
Famoſam actionem non proponit libertus in patronum 14.8.4
Famoſi latrones qui dicantur 37.2.3
Famulus mercenarius an teſtetur contra dominũ 48.13.22.& 23
Famuli & ſerui iniuria & filij, quando in iniuriam domini conuertitur 38.3.11
Famuli ne relinquant dominos illis inuitis, lex 14.3.23
Famuli non poſſunt relinquere temerè dominos, ſine illorum iuſſu 27.1.16
Famulos delinquentes iuſſus domini non excuſat 27.5.14
Famulis ægrotis perinde ac ſeruientibus merces debetur 47.9.8
Fana, olim dicta templa, & cur 1.14.3
Fanatici qui. 13.5.13.& lib. 34.3.9.& eiuſd. libr. cap. 6.6
Fannia vxor Ticinij Mintuonenſis non potuit repudiari à marito 9.23.14
Fæmina ſedens in ſella imperatoria 1.6.6
Fanniæ legis de ſumptibus in cænam faciendis iuramentum 50.4.6
Farre matrimonia coniuncta indiſſolubilia lege Romuli, & ſuccedebat eo modo coniuncta viro 9.4.7
per Farreationem nuptiæ quæ fierent, & illæ cur ſacræ dictæ 9.5.31.& 32
Faſces & ſecures alternis menſibus & diebus in caſtris ſibi permutabant conſules Romani 47.15.19
Faſces lictorum Romanorum 31.11.13
Faſces lictorum quis primus inuenerit 31.38.1
Faſces lictorum Romanorum cur ligati prælati regi, & conſulibus 47.14.7
Faſces prætoriani ſex, conſulares duodecim 47.30.3
Faſcinum; quod laudando res necat 34.11.14
Faſcini cauſa oculi, & imaginatio 34.11.10.& 11
Faſcina irrita, ſpuendo in ſinum 34.22.21
Faſcinandi varij impij quidam modi 34.2.5
Faſcinatio dæmonum perſtringit aciem oculorũ 34.8.9
Faſcinatio per carmina res lędit 34.11.15
Faſcinationum vim cur permittat Deus 34.11.6
Faſti computati à luna noua 2.16.15
Faſti, & nefaſti dies 47.2.2
Faſtos quis emulgauit, & actionum formulas, & cõceptionis actionis curioſa qualis olim obſeruatio 21.8.4
Faſtidioſus quis 48.3.6
Fatum, vt accipiatur 34.1.12
Fatale, & fatales dies, quid 34.1.12
Fatalia quæ dicantur 21.12.2
Fatalia tẽpora appellationũ quæ dicantur 50.2.31
Fateri debitum, eſt ſubſtantialæ ceſſionis 22.11.15
de Fatidicis mulieribus, quas vocant *fees* 7.3.13
Fatdueres, Tectoſagis quæ mulieres 34.1.12
Fatuus Abidij, quẽ pœnitebat ſanũ factum 13.5.20
Fatui, amentis, & furioſi differentia 47.9.12
Fatuorum & ſtultorum diuiſio, & gradus. 13.5.12. ij. iudicio carent, vt imperiti eo.19
Fatuitatis & ſtultitiæ generatio, & cauſa 13.5.9
Fauni qui 34.20.24
Fauſta vxor Cõſtantini magni, balneo necata 36.7.9
Fax proiecta initium pugnæ dabat 19.2.4
Februarij menſe beneficia vacantia quibus debeãtur 17.6.44
Felix præſes iudeæ, vicit Ægyptium magnũ 34.7.2
Felicis ſchiſma contra amaſum 15.3.15
Feneſtram facere in pariete communi quomodo liceat 4.11.7
Feneſtras in parietẽ immittere quãdo liceat 4.11.1
Feneſtræ in ſuo pariete proſpicientes in aream vicini, quantæ altitudinis, & quales debeant eſſe ex conſuętudinibus Pariſiorum & aliarum gẽtium eo.3
Feneſtræ quæ iure tantùm proprij parietis fiunt clathratæ, ſunt ſine iure ſeruitutis, & ita poſsũt obſcurari à vicino ædificãte, & obturari 4.11.4
Feneſtræ conceſſæ ſine iure ſeruitutis non debent vltra murum prominere eo.6
Ferialia feſta quæ 2.16.24
Feriæ certæ nuptias vetant 9.14.12
Feriæ latinæ 47.35.1
Feriæ, publicę, familiares, propriæ publicę rurſum ſtatiuæ, conceptiuæ, imperatiuæ, aut nundinæ, & de ſingulis. Item de nomine feriæ 2.18.3
Feriæ ſtatiuæ, quæ apud hebræos quoque & ethnicos eod.5
Feriæ quæ conceptiuæ Ethnicis & nobis eo.7
Feriæ nundinarum quæ eo.9
Ferię publicæ vel alterius letitię eo.10
Ferię ſacræ ieiuniis & vigiliis præcedentibus exceptæ 2.17.1
Feriæ quæ ſubducuntur à dilationibus 48.8.13
Feriarum aliæ in honorem Dei, quædam ad homines pertinent 2.16.4
Feriarum diuinarum tempore à quibus abſtinendum, & de ſuperſtitioſis in eo Iudæorũ 2.16.16
Feriarum etymon 2.16.3
à Feriarum obſeruatione propter neceſsitatem ſæpè diſceditur 4.29.4
Feriarum tẽpore an lites, & quæ quieſcãt 49.2.10
Ferias ante proditos feſtos pontifex iunior futurus nunciabat, & quomodo Luna obſeruata 2.16.14
Feriis latinis accuſare non licuit 32.19.6
Feriis meſsium aut vindemiarum, quæ tractari à magiſtratibus poſſunt 2.16.20.23.25
de Feriis imperatis ſeu repentinis aut indictis, ex variis cauſis captarum ciuitatum, victoriarum, renouati imperij vel ob alias res pſperè geſtas, & in honorẽ principis, aduentus iucundi principis, Conſtantini & Helenæ feſtũ: ob luctum

inductum, quale ieiunium Iudæorum ob inceſtam hieroſolymam 2.16.12
Fermailles Tholoſatibus quare ſponſalia dicantur 8.6.3
Fermiers 17.1.8
Ferrarij fornaeis ædificandi lex 18.22.7
Ferrum candens in iuramento Græcorum fœderis 50.8.14
Ferri candentis purgatio vulgaris 48.15.6
ex Ferro tributa debita ad arma conficienda, non poterant mutari in aliam præſtationem 3.7.8
Ferroni libri de nominibus & inſignibus conſtabulorum 6.8.10
Ferulæ, caſtigationes impuberum 31.11.12
Feruli annulorum regiorum 47.19.10
Feſtum nullum atratum Romanis, vel aliis nationibus 2.16.13
Feſtum ſeruorum, caniorum, & aliorum quod genus feriarum, & de lagenophoria, Saturnalibus, &c. 2.16.10
Feſtidies interdum, ſi plures ſint quàm operibus neceſſariis vacari poſſit, reſtringuntur & expunguntur ab epiſcopo, & quomodo 2.16.16
in Feſto Apollinis Thymbrei induciæ factæ inter Troianos & Græcos 2.16.21
Feſta nobis chriſtianis, quæ mobilia & immobilia 2.16.6
Feſtorum cauſſæ 2.16.1
Feſtorum tempore quæ iudicialia non poſſint fieri, & quæ poſsint 2.16.20. & 23
Feſtis diebus induciæ olim inter hoſtes & exercitus 2.16.21
Feudalis rei proprietas ad dominum, vſusfructus ad vaſſallum in perpetuum pertinet 6.2.5
ex re Feudali num laudimia debeantur 25.16.9
Feudales & cenſuales res generali Galliæ conſuetudine liberè vendi poſſunt irrequiſito domino, & ſaluo eius iure 6.17.5
Feudales res conſiderandæ generaliter, & ſecundū feudi naturam 6.6.1
Feudalia iudicia de quibus controuerſiis fiant, & circa quæ res controuerſia feudalis 6.22.1
Feudalium rerum profeſſionem cogit dominus vaſſallum facere per iniectionem manuum in feudum, & num fructus faciat ſuos in defectū dinumerationis 6.15.16
Feudalium rerum profeſſio, ſine *le denombrement*, integra eſſe debet, & quare fiat, & de commiſſo eius rei cauſa 6.15.15
Feudum an perſonæ eccleſiaſticæ tenere poſsint 26.17.3
Feudum ad quem reuertatur, poſt eius priuationē 6.21.1.2. & ſeq.
Feudum alienandi prohibitio vt intelligatur 6.6.13
Feudum amiſſum ob ingratitudinem in dominū, ad eum redit 6.21.1
Feudum mortuo vaſſallo ſine hærede legitimo, vel eo deſtituto vaſſallo, ad dominū redit eo.2
Feudum paternum repudiatum vel alienatum, ad proximiores agnatos redit eod.3
Feudum ademptum ob crimen aliud quàm in dominum vaſſallo, ad proximiores, non ad dominum venit. Num autem redeat ad dominum confiſcatione facta 6.21.4
Feudum amittit vaſſallus, qui dominum non defendit conſilio vel auxilio. 6.19.10. ſi illum fuerit aggreſſus, vel inſidias parauerit. 13. ſi eum detulerit, & conſilium detegerit. eo.14 ſi teſtimonium ſpontè in dominum dixerit. eo.15. ſi aduocatus contra patronum ſit. 16. Adulterans vxorem domini ſui vel cum aliis eius domus rem habens eo.18
Feudum num amittit vaſſallus ſi ſe ſupponat vxor domini in lecto eius 6.19.20. ingratitudinis autem cauſæ, quibus amitti poteſt feudum ex aliis capitulis, quomodo elici poſsint eo.21. vide & nu.22.23.25.27.29.30.32. & 33
Feudum dat fœmina nouum, antiquum: minor antiquum, & prodigus: clericus, propria 6.7.3
Feudum datur & acceptatur per procuratorem eo.4
Feudum filij inteſtati in quibus cauſis deferatur patri 45.10.6
Feudum francum quid. 6.3.1. in eo eccleſia ſuccedere poteſt, non in aliis, & quomodo eo.3
Feudum francum habens, liberè de eo teſtari poteſt eo.4
non rectum Feudum quid. eo.5. Soldatæ feudum quid item. eo.7. feudum gardiæ & gaſtaldiæ quid. 6.3.9. feudum de camera & cauea quid eo.8. & 10
Feudum in confiſcatione bonorum ad quem redit 31.31.8
Feudum iure hæreditario apud Turcas nemo poſſidet Satraparum 6.11.15
Feudum maſculinum hæreditarium, proximis nō inſtituns, ad dominum reuertitur, etiam ſi filiæ ſuperſint hæredes vaſſalli 6.2.21
Feudum ligium quæ requirat 6.2.22
Feudum quando veniat in reſtitutionem fideicommiſsi 42.28.12
Feudum quomodo antiquitus temporale & amouibile, factum eſt per diuerſas conſtitutiones, & ſucceſſu temporis perpetuum & tranſmiſsibile vaſſallis 6.2.20
Feudum quis ſuum ſine alterius præiudicio poteſt onerare cenſu, hominio, reditu 6.15.13
in Feudum quilibet dare poteſt, niſi ſpecialiter prohibeatur 6.7.1
Feudum quod vendi poteſt 6.17.2
Feudum ex conſuetudine ſcripta vendi nequit, at aliis infeudari poteſt ſine cōſenſu domini eodem 3
Feudum iure communi feudorum non poteſt permutari ſine voluntate domini eod.7
Feudum quomodo, & quando, & pro quibus in pignus iudiciale capi poſsit eo.8
Feudum quod ſucceſſorem non habet, quādo dominus poſsit viuente vaſſallo alij dare 6.6.12
Et ius Feudi quod habet domin⁹, inuito vaſſallo poteſt dare maiori vel æquali, non inferiori eo.13
Feudum rediens ad regem non facit hominium ſubdito regis 45.16.5
Feudum regale 6.2.11

Feudum nouũ quid,& vetus eo.13.Paternum. eo. 14.hæreditarium quid eod.16
Feudum rectum, & feudum ſimpliciter quid, & feudum quid conditionatum 6.2.15
Feudum aliud rurſus paternum, & maternum, & qualia 6.2.18
in Feudum res quæ dantur,debent eſſe dantis. 6.6.9
Feudum habẽs minoribus valuaſſinis dare in feudum poteſt partiarius 6.6.10
& in Feudum res communis pro parte diuiſa datur eod.11
Feudum quod eſt ad filius peruenturum, num pater poſſit vni filiorum prælegare 6.18.4
Feudum quando veniar in reſtitutionem fideicõmiſſi,quo grauatur filius eod.5
Feudum quando imputetur in legitimam eo.6.& in eo quomodo ſuccedatur ab inteſtato per plures 6.18.7
in Feudum res quæ datur, debet eſſe immobilis, aut quæ pro immobili habetur 6.6.15
Feudum vendens ſine voluntate domini,quando feudo priuatur 6.19.23
Feudi etymon à fide. 6.2.1. feudi finitio.nu.2.eius diuiſio,in propriè feudum,& impropriè. eod.7
Feudi propriè ſpecies.eod.8.item impropriè. eo.9
Feudi alia diuiſio, in eccleſiaſticum, & ſeculare,& de triplici ſpecie eccleſiaſtici. 6.5.1.aliæ item diuiſiones feudorum indicatæ eo.2
Feudi alia diuiſio in Gallia, in prima & ſecunda, *fiefz & arriere fiefz*.& qualia eo.3
Feudi alia diuiſio, in nobile & ignobile.6.4.1.& quid vtrumque eod.2
Feudi acquirendi præcipui modi per inueſtituram & ſucceſſionem 6.14.2. alij modi per haſtam. eod.8.annulum.eo.16.gladij & vexilli dationem eo.vide & nu.21
Feudi conceſſionis finis amicitia, & quædam ex fide neceſſitudo 6.19.2
in Feudi ſucceſſione naturales tantùm filij inhabiles,etiam in feudo materno legitimati quoque 6.13.1
Feudi iura ex diametro pugnantia, conciliantur diſtinctione nouorum, & antiquorum feudorum 6.13 14
Feudi & emphyteoſis differentiæ 6.22.2
in Feudi petitionem quæ veniant. eo.5. & ex quibus cauſis vaſſallus ratione feudi agat contra dominum eod.9
de Feudo perſonæ contendentes ſunt vel maiores,vel minores, vel æquales valuaſſores inter ſe, cũ aliis &c. & de foro harũ perſonarum, & quæſtionibus 6.22.6
Feudi lex vel pactum, vt primogenitus ſuccedat, ſeruatur 45.3.14
Feudi mediam partem ſine voluntate domini, iure feudorum quomodo alienaret vaſſallus.6.17.6
Feudi quomodo permiſſa venditio 25.11.5
Feudi ruptio & diuiſio quid,& quid *fied de pie, & fied de piece*,&c. 6.15.12
de Feudo,an vaſſallus teſtari poſſit etiam pro anima, & quando in quinque caſibus pro anima teſtetur iure communi feudorum 6.18.1
Feudo incidente in commiſſum quis præferatur, proximus agnatus,an dominus. 26.6.3.feudũ autem quibus modis incidat in cõmiſſum eod.
Fendo legato eccleſiæ vel aliis manibus mortuis, hæres tenetur ius mortieinij ſuis expenſis à rege impetrare 6.18.2
Feudo onera impoſita per vaſſallum, reſoluuntur redeunte ad dominum feudo, niſi ex donatione vel venditione vaſſalli poſſideat dominus 6.17.9
in Feudo paterno ſuccedunt perſonæ non prohibitæ,capaces feudi item & agnati 6.13.10
Feudo priuatur vaſſallus,ſi vocatus non veniat, & fidem non præſtet 6.19.5
in Feudo propriè conſtituendo ſeptem requiſita explicantur 6.2.6
in Feudo qui filij non ſuccedant 6.13.1.2.3.& 4
Feudo repetito à domino, hæredes mortui repetunt ab eo meliorationes 6.22.10
Feudo redeunte ad dominum poſt mortem vaſſalli, quomodo fructus inter dominum & hæredes diuidendi 6.22.11
Feuda ad inſtar patrimonij redacta 6.12.6
Feuda ad inſtar patrimonij redacta ex conſuetudine Galliæ 31.31.8
Feuda aliqua annonaria extinguuntur, inopia domini 6.19.25
Extinguitur quoque feudum,ſi res data ſit aliena, & vaſſallo tenetur dominus de euictione eod. 31
Feudi autem ſeu beneficij promiſſio antequam domino competat,quando extinguatur eo. 28
Feuda an legari poſſint 42.31.32
Feuda franca à banno libera 6.19.12
Feuda impropriè, habitationis, ſoldatæ, &c.pro mercede olim remuneratitia 6.3.6
Feuda guardiæ & gaſtaldiæ quæ eod.11
Feuda indiuiſibilia,regnum,ducatus, marchionatus,& ſimilia 6.6.27
quæ Feuda non publicentur 31.31.18
Feuda non retrahi poſſint à proximis 26.2 17
Feuda omnia à rege mouentur 6.15.11
Feuda omnia moueri,& procedere à regis manu, & ad regẽ ſępè reddire,regula eſt in Gallia 6.5.4
Feuda patrimonialia in Gallia 26.2.17
Feuda quædam fidelitatis iuramentum exigunt, quædam minimè 6.15.3
Feuda quædam, quæ tenentur pro annuo reditu 6.12.5
Feuda quando imputentur in quartam trebellianicam 42.31.22
Feuda redacta in Gallia in formam patrimonij, &c.6.17.5
Feuda tenendi capaces in Gallia pagani 6.4.8
Feudorum ab inteſtato ſucceſſio vſque ad decimum gradum 45.12.5
Feudorum incapaces quare regulariter fœminæ. 6.12.1.in quibus autem caſibus iure feudum tenere poſſint.eod.4. & in Gallia hac de re quid ſtatuatur eod.6
Feudorum iura moribus reguntur,ſequenda & natura feudo impoſita 6.14.1

Feu

Feudorum natura vt indaganda 6.22.4
Feudorum per ſucceſſionem inteſtati poſſidendorum variæ leges 45.8.6.7.8
in Feudis iure cognationis nulla eſt ſucceſſio 6.53.54
par Feux, vectigal dictum quale 3.10.11
per *Fiat vt petitur*, quot cōtineat beneficia 17.6.37
Fictiones, quæ non ſunt, inter mendacia punibilia annumerandæ 39.15.10
Fictitium mutuum improbatur 24.13.50
Ficus non licebat Athenis exportare 37.7.9
Fideicommiſſarius grauatus de reſtituenda hæreditate cogitur adire 46.6.6
Fideicommiſſarius hæres non propriè dicitur hæres 42.27.7
Fideicommiſſarius pater rogatus de reſtituendo filiis, an vnum eligere poſſit 42.28.36. & ſeq.
Fideicommiſſarius quando agere poſſit pro reuocandis rebus hæreditatis à grauato alienatis, & quas habet actiones 42.29.24
Fideicommiſſarius ante diem reſtitutionis non alienat res hæreditatis, & ſi alienat, quando firmatur alienatio eod.
Fides catholica, præcipua res eccleſiæ 2.2.2
Fides quid ſit eod.3
Fides duplex, vna quæ eſt ex ſcientia: Altera verò, quæ ex opinione eod.4
Fides pactionis, & fides conſenſus, quid 31.3.3
Fides vinculum neceſſitudinis & beneuolentiæ inter dominum & vaſſallum 6.19.5
Fidei Chriſtianæ Galeni teſtimonium 2.2.6
Fidei gratia eunuchi prætioſiores habiti à Barbaris 7.2.20
Fidei ſanciendæ cauſa, qualis pœna olim impoſita 22.6.5
Fidem accommodans teſtatori in fraudem legum hæreditate priuatur 46.9.8
Fidem accommodari vel interponi 21.2.11
Fidem alicuius aliis prodeſſe, exemplis probatur 2.4.16
Fidem haberi de pretio quid eſt 25.12.5
Fidem & mentem quis dedicauerit in Capitolio, & fidei templum conſecrauerit 21.2.8
Fidem præſtare ſi non veniat vaſſallus, feudo priuatur 6.19.5
Fidem pro fideicommiſſo incapaci relinquendo, accommodare, non eſt tutum 42.29.4
ob Fidem violatam à creditoribus, quæ pœna olim ſtatuta 51.8.5
de Fide Catholica publicè diſputare, prohibitum 2.2.6
ex Fide data & inueſtitura feudi facta, dominus ad poſſeſſionem præſtandam vaſſallo obligatur 6.14.4
Fide firmantur conuentiones, & fidei laus 21.2 8. eam frangere graue eod.9
Fides ſeruanda ob religionem, vt vitetur mendacium eod.10. eius ſeruanda cura apud magiſtratus: in ea contractuum vis eod.11. ab ea qui dicti, eod.12
Fideicommiſſaria reſtitutio non habet ius accreſcendi, contrà directa, & quare 46.11.14
Fideicommiſſaria ſubſtitutio num contineatur ſub reciproca, diſputatur 42.27.7.& 8
Fideicommiſſaria ſubſtitutio quid 42.28.4. quotuplex. eod.5. de quibus rebus fiat eod. 6. de propriis, alienis, hæredíſque eod.11
Fideicommiſſariæ ſubſtit. finis, & effectus aliqui 42.29.7
Fideicommiſſariæ ſubſtitutionis ius quando tranſeat in hæredem ſubſtituti, eo ante reſtitutam hæreditatem mortuo 42.29.13
Fideicommiſſarij habent ius hypothecæ in bona defuncti 23.7.2
Fideicommiſſaria hæreditatis petitio quæ ſit, & cui detur 46.7.6
Fideicommiſſum impropriè dicitur ſubſtitutio. 42.27.7 quomodo autem dicatur 42.28.2
Fideicommiſſum quid dicatur, & pætnre fideicommiſſorum 42.28.3
Fideicommiſſi grauamen imponi non poteſt vltra relictum end.7
Fideicommiſſum vulgare aliud, aliud pupillare: & eorum vires & diſtinctio 42.28.8.9. & 10
Fideicommiſſum & purè, ſub die, & ſub conditione fieri poteſt: purè quomodo 42.28.14
Fideicommiſſum purum tranſmittitur ad ſubſtitutos morientes ante reſtitutionem eod.
Fideicommiſſum ex die quomodo relinquatur. 42.28.18. quomodo ſub conditione eod.19
Fideicommiſſum conditionale ante aduentum conditionis non transfertur in ſuos etiam, præmoriente ſubſtituto. 42.28. 19. eius formulæ eod.
Fideicommiſſi clauſula, *Si ſine liberis moriatur hæres*, expreſſa & tacita 42 28.20
Fideicommiſſum iniunctum aſcendentibus vel aliis, quàm deſcendentibus non habet clauſulam ſubintellectam, *Si ſine liberis*, vt ſubintelligitur in deſcendentibus 42.28.33
Fideicommiſſum non inducitur per verba conſilij, vel enunciatiua ſimpliciter, nec ioco 42.28.41
Fideicommiſſum ex teſtamento nullo quando valeat eod.42. & c.29.nu.7
Fideicommiſſum olim relinquebatur factionis paſſiuæ teſtamenti incapacibus. 42. 29. 1. & capacibus. eod. 2. quo ſucceſſu cœpit approbari eod.3
Fideicommiſſum quibus non poteſt relinqui 42.29.5
Fideicommiſſum indigno relictum quando fiſco applicetur eod.6
Fideicommiſſum purum, non conditionale, tranſmittitur 42.29.8
Fideicommiſſi reſtitutio re & verbis fit, & quomodo eod.12
Fideicommiſſum non adita hæreditate, purum, an & quomodo in hæredes, qui reſtituere cogantur, tranſmittatur 42.29.12
Fideicommiſſum interdum habet dilationem reſtituendi in fauorem grauati, interdum in fauorem fideicommiſſarij: quod obſeruandum pro lucrandis fideicommiſſi fructibus 42.29.21
Fideicommiſſi in reſtitutionem non veniunt quædam alia remiſſiuè annotata eod.26

Fideicommiſſi præſtandi ratio 42.30.1
Fideicommiſſum extinguitur pluribus modis eo. 1.& ſeq.
Fideicommiſſum non agnitum non tranſmittitur. eod. 4: non debetur quoque deficiente conditione. eod. 5. repudiatum à ſubſtituto vel eius hærede.eod.6.remiſſione.eod. 7.religione. 8. minus ſolemni exiſtente voluntate eod.9
Fideicommiſſum relinqui in legatis,& mortis cauſa donationibus poteſt 41.2.4
Fideicommiſſum non continetur in ſubſtitutione pupillari 42.22.10
Fideicommiſſum quando, & quomodo imponi poteſt hæredi filij à patre 42.22.19
Fideicommiſſi particularis formula.42.32.55. quid hoc particulare & legatum differant à fideicommiſſo vniuerſali eod.56.& 57
Fideicommittere quis poſſit. 42.28. 12. de forma fideicommittendi eod.13.& ſeq.
Fideicommiſſi in reſtitutionem quo grauatur filius,quando veniat feudum 6.18.5
Fideicommiſſi reſtitutio quæ ſimul contineat reſtituenda 42.29.14
de Fideicommiſſo quomodo tranſigere liceat 28. 2.19
Fideicommiſſa quolibet ſermone fieri poſſunt 42. 28.41
Fideicommiſſorum origo 42.28. 1.& eorum prætor eod.3
Fideicommittendi aliæ formulæ 42.28.17
Fideiubens ſub conditione quando obligetur 24. 3.44
Fideiubens pro eo qui non poteſt contrahere, tenetur tanquam ex proprio debito 24.3.4
Fideiubendi forma legitima 24.3.32
Fideiubendi formula ex Platone eod.36
Fideiubere qui poſſint.24.3.20. num miles poſſit. eod.22.eccleſiaſtica perſona. eod. 23. qui non habet bona in loco vbi fideiubendum. eod. 23 mulieres.eod.25.ſerui,filij fa. eod.26
Fideiuſſio, Acceſſorius contractus verbis fit 24.3.1
Fideiuſſio, & fideiubere quid eod. 2. eius comes miſeria eod.
Fideiuſſio quibus verbis fiat 24 3.35
Fideiuſſio naturam induit contractus, cui accedit eod.37
Fideiuſſio de iudicato ſoluendo mutatur, mutato foro & iudice 24.4.15
Fideiuſſionis de ſiſtendo, vel exhibendo, duplex forma 24.2.33
Fideiuſſionis actio data contra fideiuſſores,& fideiuſſori contra debitorem,quando detur contra fideiuſſores,& ordo executionis 24.4.1
Fideiuſſionis actio hæredibus, & in hæredes datur 24.5.13
Fideiuſſionis,& conſtituti differentia 24.7.4
Fideiuſſor propriè quis ſit 24.3.5
Fideiuſſor,nec in maiorem vel duriorem cauſam, quàm ſit principalis,non tenetur 24 3.3
Fideiuſſor pro quibus fieri poteſt eod.16
Fideiuſſor criminalibus negotiis in quantum accedat eod.
Fideiuſſor & pro parte pro toto debito accipitur, & pro fideiuſſore,& pro omni obligatione, & pro præſenti & futura eod.17
Fideiuſſor non accipitur à meretrice quæ meretriciam vitam pollicetur,pro debito impoſſibili, pro facto indiuiduo.24.3.18.pro dote reddenda eod.19
Fideiuſſor idoneus quis 24.3.21
Fideiuſſor maioris non reſtituatur in integrum, reſtituto minore 24.3.30
Fideiuſſor quando conueniri ſine diſcuſſione principalis debitoris 24.4.2
Fideiuſſor ſe & hæredes ſuos obligat eod.8
Fideiuſſor quando teneatur pro vſuris eod.10
Fideiuſſor iudicatum ſolui,in ciuili negotio in quãtum teneatur 24.4.12
Fideiuſſor in cauſa criminali de iudicio ſoluendo, in quantum teneatur eod.13
Fideiuſſor ex quo obligatum habeat reum principalem 24.5.1
Fideiuſſor experiri poteſt contra debitorem vt ſe liberet eod.nu.2.5.6.7.8.
Fideiuſſor num liberetur inope facto debitore, ſi anteà denunciauerit creditori vrgeret 24.5.3
Fideiuſſor qui accedit mutuo faciendo,num teneatur,ſi ante numerationem denunciet creditori nolle ſe fideiubere,quòd debitor diſſipet bona ſua eod.4
Fideiuſſor condemnatus quando non poteſt agere contra reum debendi eod.8
Fideiuſſor quando agit contra reum debendi, vel mandantem 24.5.9
Fideiuſſor vltra debitum principale,& alia in rem debitoris impenſa repetit eod.11
Fideiuſſor ſoluendo pro reo melius, cum peſſimo ſoluto reus ſe potuiſſet liberare, illud quod plus eſt,non repetit eod.12
Fideiuſſor ex quibus caſibus non poteſt agere contra reum debitorem ſoluendo pro eo 24.5.14
Fideiuſſor locuples quis dicatur in cauſa iudicij 48.4.9
Fideiuſſor de ſiſtendo in quantum teneatur in ciuilibus & criminalibus iudiciis 48.4.12.& 15
Fideiuſſor ſocij gaudet priuilegio ſocij, ne vltra quam facere poſſit condemnetur 27.4.27
Fideiuſſor quando criminibus, & quibus, & quomodo accedat.32.25.6.fideiuſſio ſui ipſius eod.
Fideiuſſor quando non ſibi obliget eum pro quo fideiuſſit 10.2.19
Fideiuſſoris liberatio quando liberet reum principalem 21. 18.16
Fideiuſſoris nomen continet mandatores, ſponſores,conſtituentes,expromiſſores, ad promiſſores,correos 24.3.5
Fideiuſſores accipiendi cauſa 24.3.39
Fideiuſſori vno ex pluribus ſoluenti creditor tenetur cedere nomina 24.6.1
Fideiuſſores debitorum cedentium,quare per illorum ceſſionem non liberentur 22. 12.1
Fideiuſſores debitorum prius, quàm tertij hypothecæ poſſeſſores,conueniendi 23.10.6
Fideiuſſores magiſtratuum pro illis tenentur 29. 4.5
Fideiuſſores quomodo liberatione debitoris liberatur

rentur 21.18.15
Fideiuſſores principales, & ſubſidiarij 24.3.11
Fideiuſſores dare promittens vbi, & quos dare renetur 24.3.26
Fi eiuſſores non idonei ratione malæfidei eod. 27
Fideiuſſores repelluntur ob malam fidem eod. 28
Fideiuſſores pro quibus obligari nequeunt eod. 29
Fideiuſſores ſtipulationum iudicialium eod 38
Fideiuſſores plures voius debiti quo ordine, & quomodo eoouenìantur 24.4.3.& 4
Fideiuſſores pro quo, & quantum teneantur 24.4.9
Fidendum temerè non eſſe 21.3.5
Fidelitas vel hominum in quo loco præſtari debeat domino 6.16.11.
Fidelitatis & hominij vtilitates quæ 6.16.1.2.3 & 8
Fidelitatis formæ quæ ſint 6.20.1
Fidelitatis præſtatio erronea non tribuit nec minuit ius & fidelitatis iuramentum quæ feuda exigat 6.15.3
Fidelitas quid eod.4. eius iuramenti forma eod.5
Fidelitatis præſtatione nihil aliud debetur quàm iuramentum, niſi pacto, vel conſuetudine aliud præbendum ſit 6.15.17
Fidelitatis vtilitas, vt ſi non præſtetur, iniiciat dominus manus io feudum & fructus 6.16.8
Fiducia contracta de ſuccedendo in emancipatione filiorum 45.9.3
Fiduciarius hæres quis 23.5.2
Fiduciarius hæres etiam incapax, quando cogitur adire 42.29.9
Fiduciarius hæres quare cogatur adire eod.10.& quibus actionibus eod.11
Fiduciarius non cauet reſtituendo fideicommiſſario, ſed contrà, fideicommiſſarius fiduciario de euictione rerum 41.29.15
Fiduciarius hæres grauatus ratione ſuæ partis, tenetur ad debita defuncti, non hæreditatis ſeu legatorum 42.31.3
Fiduciaria poſſeſſio quid 23.5.2
Fiduciatiæ tutelæ & patronorum differentia 12.52.2
Fiduciaria tutela quare dicatur eod.3.& 4
Fiduciarij tutores qui 12.12.1.& 3
Fied de pié, & fied de piece, quid 6.15.12
Fietz & arrierefietz, qualia feuda in Gallia 6.5.3
Figuræ & imagines ad amorem 34.12.2
Figuræ incorporales 1.10.8
Filiatio iure diuino ſecundum ſimilitudinem generationis pluribus modis dicitur creatione, operatione, confirmatione, principio, imitatione, doctrina ſeu eruditione, catechiſmo, beneuolentia, honore, poteſtate, nutritione 10.5.4
Filiationis difficilis probatio, niſi per coniugium 10.3.6
Filiationis probatio, præſumptionis eſt cuius 48.10.8
Filimerus rex Gothorum magas mulieres relegat 34.14.4
Filius adulterinus dignoſci poteſt, ſi lac matris quę alit illum, & alium concipit, corrumpitur. 10.3.9
Filius an teneatur ſoluere rapta à patre, ad teſtimonium eius patris 44.5.32
Filius emancipatus patrem in iudicio vocans, vel alius matrem, debet impetrare veniam à iudice 11.8.34
Filius & pater pro eadem perſona 11.8.6
Filiusfam. de peculio caſtrẽſi vel quaſi, teſtari poteſt 19.15.5
Filiusfam. de quibus teſtari poſſit 42.8.4. & quomodo ad pias cauſas eod.
Filiusfam. in quantum tenetur emancipatus pro geſtis in poteſtate exiſtens 29.8.2
Filiusfa. miles de caſtrenſibus diſponit 42.6.8. & 15
Filiusfa. non obligatur ex mutuo 11.9.2
Filiusfa. quaſi dominus bonorum patris eo viuente eod.5
Filiusfamilias num rem venditam à patre retrahere poſſit 26.14.2
Filiusfa. ſine authoritate patris agit de adulterio vxoris 36.13.2
Filiusfam. teſtari cum conſenſu patris nequit, ſed poteſt donare cauſa mortis 41.2.7
Filiusfa. olim patri omnia quærebat aduentitia, hodie quod pertinet ad vſumfructum 11.8.17
Filiusfa. teſtari non poteſt de aduentitijs etiam volente patre, quare eod. 19. Ad pias tameo cum conſenſu illius de iis teſtatur eod.20
Filiusfa. in Gallia nihil etiam in aduentitiis acquirit patri, præter commoditatem & adminiſtrationem in 11. 8. 21. Profectitia autem omnia illi quærit in Gallia vt iure antiquo eod.22. Caſus alij in quibus pater non habet vſumfructum in bonis filijfa. eod.23
Filiusfa. in quibus ſine patre in iudicio eſſe, poteſt 11.8.25 Et filiosfa. laicos in eo eſſe non poſſe ſine authoritate illi. s, exceptis cauſis ſpiritualibus. eod.24. filióqueta. accedens pater quare aduerſario vtile ſit eod 26
Filiusfa. quando ſine patre agit & experitur 11.8.27
Filiusfa. in criminalibus publicis ſine patre agere & conueniri poteſt 11.8.28. Et in eum 25. anno. iudicium iure Delphinat. valet ſine authoritate patris in Gallia eod.29
Filiusfa. in Gallia habetur pro emancipato, ideo agit ſine patre, & contrahit, &c. 11.8.30. Vxorem tamen ducere ſine coſenſu patris non poteſt eod.31
Filiusfam. vxorem ducere à patre cogi non poteſt 8.4.4
Filius hæres inſtitutus à patre, an retenta legitima abſtinere poſſit ab hæreditate paterna 44.5.30
Filius inſtitutus hæreditatem repudiare non poteſt retenta legitima 46.4.5
Filius inſtitutus in re certa à patre, æqualiter ſuccedit, in feudo cum alijs. Et quando præteritus & nepotes 6.13.11
Filius inſtitutus pro patre non poteſt repudiare 46.6.7

46.6.7. Nec legitimam retinere repudiata reliqua hæreditate eod.8. retinet tamen ex contractu matrimonij debitam partem repudiata hæreditate eod.9
Filius legitimus ſecundum Perſas, nunquam occidit patrem 36.24.13
Filius non æquè priuilegiatus, ac agnatus 6.13.12
Filius pars patris 11.5.10. et ſæpè parcitur ob patris dolorem 12
Filius patri furioſo vel prodigo non poteſt ſubſtituere exemplariter, quare 42.24.11
Filius patri maledicens & contumax, morte afficiendus 36.24.6
Filius patri non obſequens, exhæredatione dignus 44.3.9
Filius patrem nullo modo accuſat, nec matrem 32.16.4
Filius pro patre incarceratus, exemplum 22.10.3
Filius quomodo magis patris, quàm matris, eſſe dicatur 45.2.6
Filius regis, rex dici poteſt quomodo 41.6.9
Filius naſciturus, nõ cẽſetur velle inſidiari 41.7.3
Filius ſeorſum habitans à patre, habetur pro emancipato 11.10.18
Filius vocatus ad patrem hæreditatis in pactis matrimonialibus, in ea non poteſt fideicommiſſo grauari à patre poſteà teſtamento 41.7.12. & ſeq.
Filius ſuccedens ex pacto, eſt tanquam extraneus ſucceſſor 41.7.15
Filius inſtitutus adeundo hæreditatem patris videtur renunciare hæreditati contractuali 41.7.18
Filius hæres vniuerſalis inſtitutus non poteſt repudiare hæreditatem, retenta legitima 41.7.19
Filio hæredi contractuali quando pater, & quomodo ſubſtituere poteſt 41.7.22. & ſeq.
Filiorum maſculorum fauor, ſupra primogenitas etiam filias 41.7.8
Filijs ex voto omnia parant parentes eod.9
Filij meritis potius quàm pactis, ſunt ad obſequia paterna prouocandi 41.10.2
Filij maſculi conſeruant familias, & earum nomen 41.11.5
Filius non poteſt renunciare ſucceſſioni patris 41.11.6
Filia dotata an vt præterita agat, ſi in dote inſtituatur 44.2.19
Filia dotata renuncians non facit partem, nec admittitur ad partem inteſtati patris eod.19
Filia dote contenta renuncians cum iuramento, ſupplementum legitimæ petere non poteſt, & num nepotes eius filij petant 44.5.54
Filia dote contenta vel legato, non cogitur conferre 46.8.21
Filia dote contenta, vel filius aliquo accepto renunciantes futuræ ſucceſſioni pacto, non prohibentur (non obſtante pacto) iure ciuili ſuccedere patri 41.10.1. & ſeq.
Filia dote contenta, quæ renunciauit ſucceſſioni paternæ, quomodo regreſſum habeat 41.11.1. & ſeq.
Filia renuncians facit partem, & tamen non admittitur ad partem eod.4
Filiæ non ſuccedebant patri, extantibus maſculis eod.3
Filia ſpuria dotata, ſiue renunciauerit ſiue nõ, non habet regreſſum vnquã ad bona paterna 41.11.7
Filia impubes nõ renunciat validè ſucceſſioni, dotata. 41.11.8. nec cum iuramento eod.9. etiam ſi prius ſe eſſe iurauerit puberem eod.10
Filia renuncians ſucceſſioni dote accepta, an certior fieri debeat de effectu renunciationis 41.13.1. & ſeq.
Filia decepta ipſo facto à patre, cenſetur vi vel metu renunciaſſe 41.14.7
Filia renuncians, quando læſa enormiter dicatur 42.15.4
Filia renunciante, an nepos ex ea admittatur ad ſucceſſionem petitionis aut 41.16.1
Filia quæ renunciauit ſucceſſioni dote accepta, non poteſt præterita experiri contra teſtamentum patris quare eod.nu.4
Filia dotata renuncians paternis, ſuccedit maternis, niſi eis quoque renunciet 41.17.1
Filia quæ renũciauit ſucceſſioni poteſt ſuccedere patri vel matri conuolanti ad ſecundas nuptias in lucris prioris matrimonij 41.17.2. item ſuccedit, ſublatis ijs in quorum fauorem excluſa erat eod.3. ſi extraneus ſit hæres eod.4. vel non extante maſculo in eodem gradu eod.5. nec excluditur per legitimatum eod.6. Succedit item inſtituta à patre eod.7. niſi ſtatuto excludatur dotata eod.8. Succedit & fratribus, niſi eorũ ſucceſſioni quoq; renunciauerit eo.7
Filiafa. in iudicio ſine patre quando eſſe poſſit 9.24.11
Filiafa. iure pandectarum hæredes non habebat, hodiè contrà 9.22.9
Filiafa poſt 25. ann. impunè ſine conſenſu patris nubit, & Burdigalæ poſt 20. an. 9.3.15
Filia meretrix exhæredari à patre poteſt 10.2.21
Filia quæ poſt renuntiationem, dote accepta, bonorum vult ſuccedere patri, debet conferre 46.8.29
Filia Theodorici regis Gotthorum matricida, balneo ſuffocata 36.24.17
Filij familias bona non præſcribuntur 40.6.14
Filijfa. contractus ſine authoritate patris quando inhibeantur, & quando valeant 11.4.23.24.25.27
Filij contumacis pœna ex lege diuina 32.16.9
Filij inſtitutio vel exhæredatio, cauſa præcipua teſtamenti paterni 42.20.2
Filij ob fauorem teſtamentum reſciſſum per Auguſtum 10.3.6
Filij probatio eſt incerta, niſi à nuptiis 9.6.20
Filij remedium neceſſariæ ſucceſſioni eod.22
Filij debent eſſe ſimiles parentibus eod.25
Filij cauſa laborum parentum, & quòd acquirant eod.26
Filij tres ab excubiis liberabant patrem apud Spartiatas eod.39
Filij pupilli teſtamentum patris eſt 42.19.6
Filij vel filiæ excluſæ à ſucceſſione, legitima cuius ſit, an hæredis, an fratrum 44.5.8
Filiæ minoris 25. annis nuptiæ ſine conſenſu patris

tris iure Orientali ſepararæ. 9.3.22. quæ pœnæ autem apud alios in tales ſtatuantur vide nu. 23.& 24
Filiæ renunciantis patri dote contenta pars, ad hæredem pertinet, non ad fratres 44.5.8
in Filiumfa. dotis & donationis diſtinctio 28.9.14. & donationes ei factæ vt valeant eod.16.17. & ſeq.
Filium in qua ſignificatione vſurpauerit Gellius 10.3.4
Filium mater ſuum cognoſcit eſſe, pater putat 10. 3.8
Filium ob adulterium propria manu vita priuauit Baſanus rex 47.14.6
Filium occidentis apud Ægyptios patris pœna letus 11.5.8
Filium pater non poteſt abdicare, id eſt, dicere nō filium 11.9.3
Filium vendere, patrem tempore famis potuiſſe 14.3.11
Filiofa. quibus caſibus rectè mutuetur non obſtante Macedoniano Senatuſcon. 22.2.8.& 11
Filiofa. vel ſeruo mortuo qui vſufructuarij erant, vſusfructus remanet penes patrem & dominū: & contrà, mortuo patre penes filium 4.5.8
Filiofa. an rectè pro ſtipulatione patris ſoluatur 21.18.29
Filio carcerato anticipare in vita legitimam pater tenetur 44.5.36
de Filio corrupto quomodo agatur 38.10.2
Filio ſanæ mentis quando exemplariter ſubſtitui poteſt 42.24.15
Filij alienigenorum excluſi ab hæreditate parentum principibus in ea ſuccedentibus 3.12.9
Filij alumni non ſuccedunt alentibus 44.1.5
Filij boni ex malis parentibus orti, & contrà mali ex bonis 45.7.2. quomodo ſimiles & patribus eod.3
Filij boni ab optimis relicti & generati eod.4
Filij bonorum patris eo viuente participes 44.3.1
Filij cenſentur conſentire patri, niſi expreſſe repugnent 8.4.5
Filij contumaces patribus lege diuina lapidati 11.6.3
Filij ingrati 11.6.4
Filij dicti Dei, regeneratione Baptiſmatis, & qui à nobis in regeneratione ſuſcipiuntur Filij noſtri luſtrici & ex confirmatione, & pœnitentia, ſpirituales filij 10.5.5
Filij & patres ſecundum legem alij, & alij ſecundum carnem 10.5.3
Filijfam. lege contrahere prohibentur 21.5.9
Filijfa. non poſſunt inuiti emancipari à patre 21. 9.1
Filijfa. quæ poſſunt vouere 24.10.11
Filijfa. quando, & pro quibus in iudicio eſſe poſſint 49.2.7
Filij fiunt adoptione, non fratres, aut alij proximi 10.6.2
Filij adoptati prælati naturalibus eod.3
Filiorum legitimorum ſeu adoptiuorum rationes curre cepit 10.6.4
Filij fratrum quomodo cum patruis & patre vel matre defuncti inteſtati patrui ſuccedāt 45.9.12
Filij & vxores cum reis puniti 35.1.12.& 13
Filij grauati de reſtituenda hæreditate, duas quartas detrahunt, Trebellianicam, & legitimam 42.31.14
Filij grauati de reſtituenda hæreditate intelliguntur grauati tantùm, ſi decedant ſine liberis 42. 30.3
Filij habiti ſuſpecti, quòd ex ſe non ſint à patre vel matre geniti, maximam filiis irrogāt notam ſpuriorum 10.3.26
Filij illegitimi quando cenſentur, nati etiam ex matrimonio, ſed ex publica honeſtate prohibito, ſine eccleſiæ permiſſione eod.29.30
Filij ignominia paterna maieſtatis criminis perpetuò notati, quare 44.5.13
Filij illegitimi cur ab ordinibus arceantur 16.10.18
Filij inceſtuoſi, adulterini, nephatij non ſuccedūt parentibus 42.24.9
Filij inceſtuoſi, adulterini, & præsbyterorum nonhabent legitimam in bonis etiā matris 44.5.50
Filij in patres, & cōtrà patres in filios, quomodo de iniuria agunt 38.3.6
Filij inſtituendi, vel exhæredandi, alioquin irritum teſtamentum illis præteritis 44.2.1
Filij ſui tantùm & maſculi inſtituendi erant iure ciuili, vel neceſſe exhæredandi: iure prætorio & fœminæ, & emancipati 44.2.7
Filij Iſrael pugnaturi contra Philiſteos ieiunant 2.18.5
Filij iure diuino diuerſimodè dicuntur 10.5.4
Filij maſculi, columnæ domus ſunt 45.4.12
Filij naturales & ſpurij quomodo differāt 42.24.19
Filij nutriendi dari non debent paſtoribus, latronibus: poſſunt tamen dari ruſticanis. Et filios lactandos non lactare matres, expoſitio eſt 11.10.4
Filij patri dignitatem addunt maiorem 18.13.33
Filij in ſucceſſione patris inteſtati, cur præferantur parentibus aſcendentibus 45.2.12
Filij præ cæteris diliguntur proximis eod.13
Filij propemodum iidem cum patribus & perſona & voce eod.14
Filij viuere faciunt patrem mortuum eod. Eorum cauſa, & vtilitate acquirunt patres 45. 2.12. eos vt agnoſcant Garamantes eod.14
Filij prioris matrimonij conſentientes ſecundis parentum nuptiis, non vtuntur poſtea priuilegio reſeruationis ſuperioris 9.26.54
Filij propriè dicuntur ex coniugio legitimo nati 10. 3.6. Eo Pſylij norunt ex proprietate ſua eod.7
Filij & liberi idem, ſed longius liberorum & parentum nomen porrigitur eod.10
Filij naturales non erant ex more patris apud Phryges eod.16
Filij quomodo afficiantur pœnis pro parentibus 31.4.4
Filij quando puniantur, & quomodo bene pro patribus 35.1.24.& ſeq.
Filij qui impediunt fideicommiſſum, per clauſulam, *ſi ſine liberis deceſſerit*, ſuperſtites grauato eſſe debent 42.28.22.& 32. vnus tamen ſufficit, vel

vel nepos ex filio mortuo ſuperſtes eo.nu.32
Filij tantum legitimi & naturales excludunt ſubſtitutum fideicommiſſarium, per clauſulam, *ſi ſine liberis*. 42.28.23. non naturales, nec adoptiui vel legitimati eod. tolluntur contraria eod. 27.& 28
Filij qui inhabiles, & ob quid, in ſucceſſione feudi 6.13.1.2.3.& 4
Filij qui parentes iniuria afficiunt, qua pœna poſt mortem afficiantur ſecundum Platonem 36.24.7
Filij qui ſunt in conditione clauſulæ, *ſi ſine liberis*, num ſint in diſpoſitione, & vocati ad fideicommiſſum 42.28.29.& ſeq.
Filij in clauſula, *ſi ſine liberis*, quando tacitè cenſentur ex voluntate teſtantis vocati ad fideicommiſſum 42.28.31
Filij quomodo pendente vita patris dicantur eſſe domini bonorum patris 41.6.9
Filij ſenatorum curiam quare ingrediebantur 47.25.6
Filij Sereni, & Datamis patres accuſarunt 35.2.2
Filij Spurij præteriri impunè poſſunt 44.2.25
Filij ſui dicuntur qui in poteſtate parentū ſūt 11.5.1
Filij ex iuſtis nuptiis procreati in poteſtate parentum ſunt, marium non fœminarum eod. 1. quam poteſtatem Romani propriam ſibi faciunt verum iuris gentium eſſe docetur eod.2
Filij iure Gallico in poteſtate parentum cum vitæ & necis authoritate eod.4. Eadem & poteſtas Perſis, Moſcouitis, & aliis eod.5. Græcis autem omnibus parentibus in filios nō erat ius necis eod.6. quam autem in eos dederit poteſtatem Romulus eod.7
Filij prauitatem vincit paterna beneuolentia 11.5.12
Filij nequeunt rependere parentibus beneficia ab eis accepta eod.15
Filij ſuſcepti à pupillo excludunt ſubſtitutum pupillarem 42.23.8
Filię apud Hebræos adoptabantur 10.6.20
Filiæ apud Phœnices ante legitimas nuptias proſtituebantur 9.2.27
Filiæ excluſæ à ſucceſſione inteſtati patris vbi 45.4.2.& ſeq.
Filiæ & filij earum excluduntur à regno Galliarum eod.10
Filiæ exeunt poteſtatem patris, qui eas peccare in corpus ſuadet 36.11.5
Filiæ quæ patres eas ſtuprantes, occiderunt, Meduliane & Cyane 36.7.10
Filiæ ſtupratorem Mars occidit, & ab homicidio abſolutus 36.21.17
Filiorum amor naturalis, & brutorum etiam 36.24.21
Filiorum ab inteſtato explicata antiquorum varia ſucceſſio 45.2.2.& ſeq. Suorum & emancipatorum ex lege 12. tab. qualis matris & patris ſucceſſio eod.
Filiorum adulterorum, & inceſtuoſorum natura peſſima 42.35.7.& 8
Filiorum cauſa parentes valde ſæuiunt 11.5.11
Filiorum diuiſio in naturales tantùm, legitimos tantùm, legitimos & naturales, & legitimatos 8.1.12
Filiorum, & patris amor & vinculum 41.6.1
Filiorum contemptus, & in eos parentum ſæuitia eod.2
Filiorum generationi vacantes homines Romæ, & illi vt dicti 9.6.38
Filiorum inteſtati patris in iure nouiſſimo ſucceſſio qualis 45.2.6
Filiorum nomen vnde natum 10.3.4. eorum diuiſio eod.5
Filiorum nomen ad omnes deſcendentes pertinet eod.12
Filiorum naturalium & legitimorum duæ ſpecies ſui & non ſui: & qui illi 10.3.13
Filiorum alij poſthumi, alij non: & qui huiuſmodi alij monſtroſi, alij non, abortiui eod.14
Filiorum illegitimorum diſtinctiones, & quid naturalis tantùm 10.3.27
Filiorum ſuppoſitio prohibita, eáque duplici modo fit 9.6.27
Filiorum tutela patri eſt naturalis, & tolli non poteſt; & iubi rationes 12.10.4. Eorum etiam legitima tutela matri debita eod.5
Filiarum maiora priuilegia quàm viduarum 9.26.12.14.15.&c.
Filiarum ſuperbarum matrimonia à parentibus procurata, detrectantium pulcherrima caſtigatio 9.3.29
Filios caſtigat iure proprio pater, & caſtigandos ex arbitrio dat iudicibus 11.8.9
Eis autem contra parentum ſæuitiam proſpectum quare eod.10
Filios tempore famis licuit vendere patri eod.11
Filios ter vendere, ter manumittere, quando & quomodo licuit 11.8.12.& 13
in Filios patris maior poteſtas, quàm heri in ſeruos eod.
Filios contemnentes ab eccleſia execrati 44.4.24
Filios cur relinquere noſtra intereſt 10.6.4
Filios exponens, indignus patria poteſtate 11.10.1.&.3
Filios exponere quos, & quando à Romulo conceſſum 44.3.2
Filios in omnibus obedire parentibus iubet lex diuina, vt alia iura 11.5.13
Filios lædunt parentum imprecationes eod.14
Filios in poteſtate parentum eſſe debere cur neceſſe ſit 11.2.7
Filios patriam prodentes, patres occidiſſe legitimè placuit 36.24.26
Filios proprios magis quàm alienos, & ſeipſos patres diligunt 9.6.21
Filios non procreare pœna illegitimi matrimonij vel ſuſceptos non amare eod.23
per Filios nomen poſteritati conſecramus eod.24
Filios habentibus priuilegia & immunitates conceſſæ, quid apud Romanos, & alias nationes 9.6.38
Filios vendere propter famem licuit 31.23.5
Filias & ſorores vendere prohibuit Solon, niſi inuentæ illæ fuiſſent coëuntes virgines 11.8.15

Fili

Filiis data paterna militia 19.16.3
Filiis & vxori quare pendente ſua vita pater vel maritus nihil debet donare 41.4.16
Filiiſa. pater tantùm ſubſtituit pupillariter 11.8.37
Filij naturaliter de bonis prouident parentes 44.2.23
Filiis non eſt danda poteſtas in parentes 42.24.12
Filiis non ſuccedit qui eos necauit, vel mortis cauſam præbuit. 45.10.10. Si furioſorum curam nõ habuerit. eod. 11. ſi expoſuerit eod. 12
Filiis quando reſeruetur legitima parẽtum delinquentium 3.17.1
Filiis ſpuriis, adulterinis, & aliis illegitimis non licet legare, niſi alimentorum cauſa 42.33.3
Filiis ſpuriis quomodo non liceat fideicommiſſum relinquere 42.29.5
Filiabus matrimonium ſine voluntate patris ſuadentes, qua pœna aſficiantur 9.3.11. Et lege 12. tab. non traducenda ſuaſione ingenua virgo eod.
Fimbria Sceuolæ diem dixit, quòd nõ paſſus fuiſſet à ſe occidit 36.21.15.16
Fimo aliquem perfundere, iniuria 38.3.30
Financiarij, & quæſtores vbi iudicentur 47.38.10
Financiarum cura cancellarij 47.29.16
Finem accipit res omnis iiſdem quibus inducta eſt cauſis 6.19.1
Fines cognoſcendi vel dirimendi qui modi, &c. 5.5. 10. & 12
Fines duo rerum omnium, proprius & communis 47.1.1
Fines præſcripti exilij non excedendi 31.6.18
Fines agrorum, quare diſtinguendi fuerunt 39.13.4. quomodo regantur eod. 11
Finium agrorum diuerſi 39.13.5
Finium regundorum quæſtio, proprietatis eſt, quã ſuſpendit poſſeſſio obiecta eod. nu. 13
Finium quæſtiones, triennio vſucapiuntur 40.5.24
Finibus de non excedendis, vel non vſurpandis, leges quædam 5.5.15
Finium regundorum in vrbe, niſi in hortis, agi nõ poteſt 4.24.2
Finium regundorum iudicium, pro ruſticis, non pro vrbanis prædiis inuentum 5.5.1
Finium regundorum actio in perſonam eod. 2 quæ res conſiderandæ in hoc iudicio, numer. 3. quæ veniant pro ſeruitute in hanc actionem 5. qui agant finium regundorum 6
Finium regundorum actio durat tantùm 30. annis nu. 7. In hócque finium regundorum iudicium incidit quæſtio criminalis, & quomodo, & quid ſi menſor falſum modum dixerit. eod. nu. 13. & 14. interdum ex crimine de termino moto, ad hoc finium regundorum peruenitur iudicium eod. 15
Finitor non verum modum renuntians, falſum committit 36.3.6
Fiſcali pro debito ceſſio fieri nequit 22.10.3. num autem pro eo carcerari quis poſſit eod. & 4. fiſci debitor in carcerem detruſus etiam iure antiquo eod.
Fiſcalia, & fiſcus vnde nomen trahunt 3.2.6. & 15
Fiſcalia vectigalia, quo tempore præſcripta 40.5.26.27. & 29
Fiſcalini ſerui & eccleſiaſtici in Francia qui olim 14.2.3
Fiſcus quid 31.31.1
Fiſcus an excludat ſubſtitutum vulgarem ex indignitate inſtituti 42.14.2
Fiſcus an in Gallia præferatur ſocio imperialis liberalitatis, moriente ab inteſtato ſocio ſine proximis 45.15.6
Fiſcus defunctis inteſtatis quando ſuccedat 45.16.1. & ſeq.
Fiſcus priuato ſuccedens hæres tenetur ad onera hæreditaria 45.16 4
Fiſcus eccleſiæ præfertur fiſco regio in ſucceſſione clerici 45.16.6
Fiſcus delatæ hæreditatis non conficiens inuentarium non tenetur ſupra vires 46.3.13
Fiſcus diues, ſignum malè ſe habentis reipublicæ 31.31.14
Fiſcus duabus rebus ditatur, vectigalibus ſeu tributis, & compendiis pœnalibus 3.4.5
Fiſcus duplex, vniuerſalis, & priuatus 31.31.9
Fiſcus & priuatus quomodo concurrant in hypotheca 23.11.7
Fiſcus ex quibus rebus ditatur 3.17.1. & 6
Fiſcus fideicommiſſum ab indigno capit 42.29.6
Fiſcus hæreditatem indigno, inceſtuoſo, & nephario filio delatam capit 42.24.9
Fiſcus in ſubſtantia quid 3 4.1
Fiſcus lieni comparatus. 31.31.15
Fiſcus olim auctus inſtituto principe, qui hæreditates priuatorum acceptaret 3.12.1
Fiſcus quando capit hæreditatem vel legatum, ſpurio ſi à patre relinquatur 42.35.15
Fiſcus quando ſuccedit baſtardis 45.11.13
Fiſcus quo iure accipiat hæreditatem ex pacto de ſuccedendo 41.5.25
Fiſcus quomodo ſemper ſoluendo 3.2.11
Fiſcus regius epiſcopo datus à rege Clotario 15.12.36
Fiſcus ſuccedit tantùm in locum ſubſtituti cum qualitate ſubſtitutionis implendæ 42.29.9
de Fiſci aduocatis, vide Aduocati ſup. & lib. 49.7.1
Fiſci & ærarij differentia quorumdam 31.31.2
Fiſci & ærarij ius qui præter principem habeant 3.4.2
Fiſci & ærarij quorundam differentia 3.2.7. 9. & 12
Fiſci procuratores in Gallia accuſatores legitimi 30.11.10
Fiſci quæ ſunt, portoria non ſoluunt 3.9.5. empta tamen à fiſco ſoluunt illa
Fiſco danda malè quæſita, & retenta, & confiſcata in pœnam, enumeratique caſus quibus bona delinquentium in fiſcum deponuntur ſeu confiſcantur, & quando filiis reſeruetur legitima 3.17.1
Fiſco delata non petita, quadriennio non delata, viginti annis præſcribuntur 3.12.12
Fiſco hæreditates & legata indignis relicta quando deferantur 3.12.16

Fiſcum in quibus habeant iudices eccleſiaſtici 31.31.7
in Fiſcum vectigalis pecuniæ exigendæ & deferendæ ordo 3.2.15
Fiſtulas & tabulas per parietem immittere quando liceat 4.7.23
Flagellorum pœna quæ, & quibus inſtrumẽtis inferatur 31.11.11
Flamen dialis quis 11.10.7
Flamines 16.8.29
Flamines, Augures, & Fœciales Romani coacti pecunias conferre 2.28.4
Flaminum apud Romanos ornatus qualis 15.12.40
Flammea quod velum nuptiarum eſſet. 9.1.6
Flauianus & Diodorus pſalmos Dauidicos pſallere docuerunt 15.22.12
Flumina regalia, & compendia eorum principis. Flumina item publica & priuata, & quæ publica 3.14.1
Flumina publica, vſu cõmunia: proprietate, principis eod.3
in Flandria confiſcatio recipitur in 5. tantùm caſibus 31.31.13
Flandriæ comitiſſa beneficia confert ex priuilegio 17.7.18
Flandrenſis comes cur à rege Franciæ priuatus comitatu 6.20.19
Flandrenſibus ius regnicolatus in Gallia conceſſum 42.8.25
Florentinus iuriſconſultus 18.11.5
Floronias veſtalis mortem cur ſibi conſciuit 36.7.3
Fluctus Corœbus ſtultus metiebatur 13.5.11
Flumen quid, & ab ſtillicidio vt differat 4.9.2.3
Flumen quid, & eius à riuo differentia 3.14.2
ex quo Flumine publico & quando liceat cuique priuato aquam ducere 4.15.7
Flumina cenſitorum vice 20.8.1
Flumina publica inter regalia connumerantur 1.4.5
Flumina ſunt publici iuris, etſi non ſunt nauigabilia neque quiſquam priuata authoritate pontẽ facere poteſt ſuprà 4.15.8
Fluminum duo genera, Regalia, & bãnalia, & quæ regalia, eorumque vtilitates 3.14.4
Fluminibus comæ cur ſacratæ 16.1.25
Fluminiana de adulterio damnata 32.28.1
in Focarias donationes factas per milites improbauit Antoninus 9.25.6
Fœdus quid 20.5.8
Fodere vel cauare ſub alieno non licet 4.7.25
Fœcialis legatus in Gallia quis 33.14.4
Fœciales ſacerdotes 16.8.29
Fœcialium collegia, & poteſtas 47.36.1
Fœderis ſanciti iuramentum Græcorum 50.8.13
Fœmina arrogari nec arrogare poteſt, adoptari tamen: non autem adoptare poteſt, iure Romano, aliter apud alios 10.6.21
Fœmina à ſucceſſione inteſtati excluſa, quomodo filius ex ea excludatur 45.13.6
Fœmina dat feudum nouum & antiquum 6.7.3
Fœmina in quo feudo ſuccedit 6.13.7
Fœmina in ſummum pontif. non eligitur, quare 15.3.22
Fœmina ne ſenatum ingrederetur, deuotionibus & diris ſancitum 47.11.5
Fœmina olim numquam erat ſui iuris, ſed in aliena poteſtate ſemper, aut patris, fratrum, propinquorum, aut mariti, nec ſine horum obligabatur authoritate 9.5.27.& 30
Fœminæ lauantis ſeſe in flumine veſtimenta furatus, qua pœna plectendus 37.13.4
Fœminæ pecunias promiſiſſe, ſuſpitionem habet ſtupri 36.12.5
Fœminæ an feudorum, & vbi capaces 26.17.2
Fœminæ apud Spartiatas apertis fœmoribus ambulabant 9.19.24
Fœminæ capaces aliquorum beneficiorum 17.6.6
Fœminæ non accipiunt primam tonſuram clericalem eod.
Fœminæ citius pubeſcunt & intereunt viris quare 9.7.6
Fœminæ cognatæ & agnatæ quando & quomodo ad hæreditatem inteſtati admiſſæ 45.12.2
Fœminæ curioſiores & ad ſortilegia viris proniores 34.1.4
Fœminæ facilè decipi poſſunt 28.10.5
Fœminæ in ligio feudo ſuccedunt 6.2.33
Fœminæ in fauſtæ conſortiis publicis, & deterioris conditionis viris in multis 47.11.5
Fœminæ, in Sueuia Germanica, in quibus feudis ſuccedunt 6.12.6
Fœminæ iuris ignorantia non releuantur 43.2.11
Fœminæ ne ad clauſtra monaſteriorum monachorum accedant 15.14.33.& 36
Fœminæ olim non poterant vniuerſales hæredes inſtitui 42.35.17
Fœminæ non habent ſuos hæredes 42.35.23
Fœminæ quomodo, & quando ea l. 12. tabul. & media iuriſprudentia & noua vocarentur ad ſucceſſionem inteſtati 45.11.4
Fœminæ quare regulariter feudorum incapaces ſunt 6.12.1
Fœminæ non ferunt teſtimonium in feudis eod.
Fœminæ in quibus caſibus vere tenere poſſunt feudum eod.4.& 5
Fœminarum maſculi in feudo non ſuccedunt 3
Fœminæ in Gallia, excepta ſucceſſione regni, ſicut in aliis regionibus ſuccedunt in feudo eodem 6
Fœminæ quæ excluduntur ab inteſtato ſucceſſione lege Salica. 45.13.7. Ripuriç. eod. 8. Langobardorum. eod. 10. Conſtantini Porphyrogenetæ eod. 11
Fœminæ ſecundo nubentes contemnunt, bona & vitam liberorum prioris matrimonij, amore ſecundi mariti 9.26.35
Fœminę vbi dicuntur ſine mare concipere 34.20.26
Fœminarum conditio deterior quàm maſculorum 7.2.3
Fœminas proximas proximi ſucceſſoris ab inteſtato vel dotare, vbi, & quãdo, & quot teneretur 45.13.2

Fœminis potaſſe vinum, criminoſum olim apud plures nationes 39.1.15
Fœminis veſtes, quæ acubus & fibulis necterentur, prohibitæ 35.6.22
Fœminea dicuntur, quæ minus valida in ſua ſpecie 47.11.15
Fœminina appellatio ad maſculos non porrigitur 7.2.4
Fœminino nomine Lunam vocans apud Carrenos ſubiiciebatur vxori: contrà, ſi maſculino 11.4.3
Fœmoribus apertis fœminæ apud Spartiatas ambulabant 9.19.24
Fœneralia, ſolutio fœnoris dicta à Liuio 22.3.18
Fœnerare quid 22.3.1
Fœnerari quæ perſonæ poſſint eod.22
Fœnerandi vſus non eſt diutinus 22.3.7
Fœnerandi licentia omnino prohibita, & quando aliàs coërcita eod.18
Fœneratores magis quàm fures puniti 22.3.17
Fœneratorum cauſa ſeditio Romæ 35.6.10
Fœnus, quaſi funus animæ dictum 22.3.6
Fœnoris cura ad cenſores relata 47.16.16
Fœnoris, & mutui differentia 22.3.1
Fœodon rex 16.1.23
droit Foncier, ius dominicale 23.6.18
Fonnis Palici in periuros miraculũ 50.10.10 & 11
à Fonte ſimilitudo, accommodata conſanguinitati 9.9.26
de Fonte interdictum, quando pro hauſtu detur 4.16.4
Fontes & eorum aquæ ductus, aut publici, aut priuati 3.22.3
circa Fontes olim antiqui domos & villas ædificabant 19.1.2
Fontium memoria cum ſanctitate 3.22.2
Foranei iudices qui officiales dicantur 15.37.4
Forcles quis 48.3.27
Forcluſion de produire 48.17.3
Forcluſion vnica ſufficit producendi 48.3.12
Forma quid 1.1.4
Forma eſt tranſmutationis effectrix 1.10.5
Forma teſtamentorum duplex, ſubſtantialis, & probatoria 42.9.4
Forma ſubſtantialis quid, quòd perfectio rei ſit. 1.11.1
Forma accidentalis quid eod.3
Formam quæ exprimant 1.11.4
Forma vel figura extrinſeca & intrinſeca, rerum additione vel detractione mutata 1.11.2
Forma negotij vel rei: & de his axiomata quædam ex Felino eod.4
Formæ ſimilitudine Garamantes filios agnoſcunt 45.2.14
Forum in criminibus, quorum ratione quis ſortitur 32.8.4
Formæ incorporales, item & figuræ 1.10.5
Formarum diuiſio 1.11.1
Formacei parietes 4.7.12
Formulæ agendi ſublatæ quæ 47.6.6
Fornacem parieti vicini quando admouere liceat 4.7.14
ex Fornace vitrorum ardente puer illæſus eductus 2.6.8
Fornicari vnde dictum 10.2.39
Fornicatio in Bachanalibus vindicata 36.7.4
Fornicatio inter dominam & ſeruum quam pœnam habeat 36.9.12
Fornicationis cauſa ſeparatos poſſe aliis nubere, qui authores putauerunt, & eorum reprobationes 9.16.8
Fornicationis, concubinatus, ſtupri, raptus, inceſtus differentia 10.2.40
Fornicationis radix in mente extirpanda 36.12.1
Fornicationis futuræ vel peractæ, quæ indicia 36.12.3
Fornicationis ſuſpicionibus probatur 36.12.17
Fornicationis ſuſpiciones violentæ 48.11.5
Fornicationes verè, ſecundæ nuptiæ dictæ 9.26.4
Foroiulienſes quæ tributa Veneris præſtent 3.3.3
Fourriers Gallis vnde 15.2.3
Fourriers quare nominati, eorum pœna, ſi quid extorqueant ob liberationem hoſpitij 19.8.2. & 11
Fourrons, ſatellites Tholoſæ capitulares vnde dicti 47.40.4
Fortuitum quid dicatur, & caſus fortuitus cur nemini imputetur 30 4.2
Fortuitus caſus quid, & diſtinctio ab improuiſo 21.12.1
Fortuitorum cauſæ, diuinæ & humanæ 21.12.2
& vt liberemur à dãnis dictorũ caſuum, quid faciendum eod.
Fortuiti caſus quomodo punirentur 31.6.11
Fortuita præuideri non poſſunt 4.26.8
Fortuitos caſus nemo præuidere poteſt, aut diuinare 36.20.4
ad Fortuitos caſus non extendi cautionem de dãno infecto 4.26.8
Forum qui ſortitur, ratione domicilij 49.1.5. ratione rei. eod. contractus. eo. 6. loci ſolutionis faciendæ eod.
Forum quod ſit proprium pro reperenda dote 9.22.19
Fori diuerſi pœnæ an ſe executione impediant 47.4.14
Fori venalis cura ædilium 47.31.7
Foro cedere aliud, aliud bonis cedere 22 9.11
Foſſa quid 4.15.8
Foſſas, agrorum ſiccandorum cauſa, quomodo liceat facere 4.17.12
Foſſas purgare vel reficere non tenetur, qui debet ſeruitutem continendi vel recipiendi foſſa aquam in fundo ſuo 4.17.13
Foſſis vel vallo cenſentur prohiberi ingreſſus paſcuorum 3.15.5
Foſſores non ſunt artifices 18.23.19
Fraga oppugnatur ab Alphonſo rege *Hiſpaniarũ* 33.16.14
Francum allodium quid. 6. 1.3. Francum feudum item 6.3.1
Francus, vnde Franci dicti, Rex Francorum 45.3.8

Fraoci à quo dicti 34.10.4
Franci archerij io Gallia qui, & immunitates eorumdem 19 3.17
Franci talpini milites in Gallia heluetij 19.3.17
Franci olim regem creabant, eum in Clypeo eleuantes 6.14.22
Franci vincunt Alemanos apud Tolbiacum 14.2.3
Francotum antiqua lex Salica, ne liberi ancillas ducerent 9.13.2
Francorum inſignia noua, & antiqua 45.3.9
Francorum & Romanorum bella, & à Romanis tributi liberatio 45.3.10
Francorum interregnum eod.
Francotum legiſlatores qui, & num dictatoris nomine dicti 47.17.6
Frācorum regnum in quatuor partes diuiſum per filios Clodouei 6.6.22. & poſtea inter filios Clotarij
Francorum regnum iure generis, non electionis delatum proximioribus 45 3.13
Francorum regnum non tranſit ad fœminas 45.4.8
Francorum Rex monarcha à ſolo Deo pendet 47 14.15
Francos & Sueuos per Pannonias & Teutonū colonias diſtribuit Carolus Magnus 15.11.4
apud Francos ethnicos vnus ſummus pontifex 15.3.2
Francici imperij limites duo 6.9.11
Francici regni interregnum 47.17.6
Franciciæ leges quando 45.3.9
Francigenæ habent filios in poteſtate, cōtra gloſſam, & alios 42.22.23
Francigenas filios non habere in poteſtate qui dicūnt, non audiendi 11.5.4
Franciſcus 1. Rex Galliarum edicto iuſſit, vt natiuitatis & mortis puerorum apud curionem ſeu parochum fieret profeſſio 10.3.3
Franciſcus 1. Rex Galliarum fratrias artificum ſeu confratrias prohibuit 15.32.10
Franciſcus primus perigrinarum rerum portoria io Gallia inſtituit vocat *Traicte foraine* 3.9.3
Franciſcus 1. Franco. Rex quot legiones inſtitueri 19.3.17
Franciſcus 1. Rex Gallo. ſolicitatores aulæ regiæ aula abire iuſſit cum pœna mortis 49 5.12
Franc. Sfortia, dux Mediolanenſ. 6.4.6
Franciſci 1. Reg. Gall. tempore concluſum fuit vltimum concilium lateranenſe 17.9 17
Francofordenſis Synodus ſub quibus habita 1.7.3
Francæ fiedæ in Gallia, quid 6.3.2
Frater aut ſoror, quando, & qui de inofficioſo agit contra teſtamentum fratris 44.4.9
Frater contra fratrem deponit 48.13.27
Frater fratri ſuſcitabat prolē, iure Moſaico, quod correctum eſt 9.11.21
Frater fratrem de grauiori crimine non accuſat impunè 32.16 1
Frater lege 12. tab. non erat legitimus tutor fratri emancipato, quare hodiè contrà 12.12.5
Frater quando ſororem dotare teneatur 9.18.7
Frater ſciens fratrem emiſſe venenum, vt porrigeret patri, exilio punitus 36.24.3
Frater vterinus, tantùm, & conſanguineus tantùm defuncto quomodo ſuccedant inteſtato 45.11.7
Fratris & monachi quibuſdam differentia 15.14.16
Fratris & ſororis nuptiæ apod quos fuerunt permiſſæ 9.11.11
Fratris indigni hæreditas ab inteſtato ei deuoluta, cui deferenda, fiſco an proximioribus 45.11.9
Fratris nomen ad omnes cuiuſcunque gradus pertinet proximos 10.3.12
Fratres conſanguinei, & vterini qui 45.11.2
Fratres vtrinque coniuncti præferuntur in ſucceſſione fratris inteſtati vtrinque coniuncti, aliis ex vno parente coniunctis 45 11.5
Fratres defuncti quomodo ſuccedant cum patre inteſtati 45.9.12
Fratres fratris teſtamentum de falſo accuſare poſſunt 44.4.5
Fratres fratrúmque filij excludunt auos auiaſque defuncti in ſucceſſione inteſtati fratris ſine patre & matre decendentis 45.9.13
Fratres quando petunt legitimam in bonis fratrū 44.5.56
Fratres vterini & conſanguinei quomodo in feudo ſuccedunt 6 13 14
Fratrum diſcordia ob bona 41.3 3
Fratrum duorum filij & filiæ num cōiungi matrimonio poſſint 9.11.14
Fratrum & ſororū qualis ſucceſſio olim inteſtati 45.11.1
Fratrum filij & ſororum etiam dotatorum iure repræſentationis quomodo ſuccedant patruis eod.6
Fratrum inteſtati ſucceſſionis tria ſingularia 45.11.8
Fratrum inuidia & diſcordia, ex largitionibus à patre alteri tantùm factis 41.4.17. & ibi de fratrū concordia fouenda
inter Fratres in diuiſione facienda bonorum, conſuetudo, vt maior diuidat, & minor eligat 5.4.17
Fraterna amicitia 26.7.2
Fraterna inimicitia pernitioſiſſima 32.16.2
Fraternitatis ſpecies inter vicinos, & amicitia maxima 4.24.6
Fratricellorum hæreticorum turpitudo 39 1.3
Fratriæ permiſſæ in religione, non faciunt beneficium. 15.32.12. à legatis factis confratriis falcidia non detrahitur eod.13
Fratriæ quomodo in Gallia feuda poſſidere poſſint 6.13.9
Fraus quomodo ineſt dolo 21.13.4
Fredegunda regina 35.2.9
Fredegunda viricida 6.8.9
Frequentia aſſidua ſcortationis nota 10 2.7
Friderico Barbaroſſæ ſeu Aenobarbo Imperatori reſtitit Alexander 3. ſum. pontifex 15.3.20
Fridericus 2. proditus à templarijs 15.33.12
Fridericus imper. quam pœnam impoſuerit pacis initæ violatoribus 31.6.16

de

de Frigidis & contra frigidos lex Solonis 9.12.10
Frigiditas naturalis ante matrimonium, & cum matrimonio perſeuerans, diſſoluit illud 9.12.6
Friſij tranſrhenani populi 19.7.2
Frons an notari ſtigmate debeat 31.35.4
Frontis inuſtio 36.5.7
Frontes virorum & mulierum olim tantùm deoſculabantur 8.8.21
Fructuarius non vſucapit contra dominum, proprietatem 40.2.10
Fructus à quo tempore in mora debeantur 21.14.12
Fructus colligendi non ſunt, niſi prius moneatur curio, vt interſit 22.4.3
Fructus dotis in dotem conuerti nequeunt 9.18.12
Fructus & vſusfructus differentia 4.3.2
Fructus ex ſtipulatione quando rei promiſſæ petantur 24.2.9
Fructus herbacei, vel antequam ſint maturi, an vendi poſsint 25.6.2
Fructus hæreditatis qui veniant in computationẽ falcidiæ 42.34.21
Fructus imputantur in Trebellianicam aſcendentibus grauatis de reſtituenda hæreditate à deſcẽdentibus, non filij ſi grauentur ab aſcendentibus 44.5.55
Fructus ludorum inſtitutorum ex legato, & intermiſſorum, ad quem pertineant 42.33.24
Fructus naturales & induſtriales qui, & qui reſtituendi cum re 22.10.7
Fructus non imputantur in Trebellianicam liberis primi gradus, ſed in falcidiam 42.32.57
Fructus percepti ex donationibus quæ morte patris confirmantur, conferuntur 46.7.17
Fructus percepti hæreditatis à grauato, quandò non reſtituuntur cum fideicommiſſo 42.29.19
& ratio eod.20
Fructus quid, & vnde dicti eod.19
Fructus percepti, pendente addictione in diem, cuius ſint 25.17.8
Fructus percepti reſoluta emptione per legem commiſſoriam, cuius ſint eod.10
Fructus pignoris rerum in quorum poſſeſsionem iudex miſit, non reputantur in ſolutionem 23.10.4
Fructus prædij tacitè pro penſione domino directo obligati 3.5.5
Fructus proprietatis dominum ſequuntur 20.7.2
Fructus qui veniunt in petitione hæreditatis, reſtituendi 46.7.21
Fructus rerum donatarum inter coniuges quandò reſtituantur 9.25.5
Fructus ſeptimi anni pauperibus relinquendi erãt ex lege Moſis 31.21.4
quorum Fructuum habeatur ratio in condemnatione interdictorum 21.9.17
Fructuum rei diſtractio, quando prohibita rei alienatione cenſeatur etiam prohibita 25.4.4
Fructuum ſterilitas quodo metienda 27.1.23
Fructus ex mea arbore in alienum prædium decidentes tertia quaque die, inuito domino prædij, mihi licet colligere 20.9.3
Fruct' in vicinã villã cogere, ſeruitus ruſtica 4.20.4
Fructus maturos alienos accipiens, fur eſt 37.7.1
Fructus perceptos beneficiarius qui horas canonicas non dixit, reſtituere num teneatur 17.2.11
Fructus perceptos emptor à quo redhibetur, non tenetur reſtituere 26.21.6
Fructus quos, & quando imputat in Trebellianicam hæres grauatus 42.31.24
Fructus rei feudalis num dominus faciat ſuos in defectum dinumerationis 6.15.16
de Fructibus beneficij teſtatur in Gallia beneficiarius 17.2.18
de Fructibus beneficiorum teſtantur beneficiati 25.8.2
in Fructibus præbendæ conſiſtunt propria natura 15.23.8
Fruges & fœnum alterius furatus quomodo lege Salica plectatur 37.7.3
Frugem noctu ſecuiſſe, capitale lege. 12. tabularũ 37.7.2
Frui & vti quid, & quomodo differant 4.3.2
Frumentaria cauſa in aliud impunè conuerti non poteſt 36.30.17
Frumentariæ rei appellatio quid comprehendat 36.30.10
Frumentatores 18.20.1
Frumentũ exportare tempore famis, virgis vindicatum 36.30.7
Frumento commiſcens arenam, Aquilia tenetur 36.30.18
Fucum facientes, amicisque & aliis fumum vendentes, fumo puniri per Alexand. Seuerum 31.15.4
Fuga in nunciatione quando intelligatur 4.30.4
Fuga quando facit ſuſpectum de crimine 48.12.11
de Fuga ſuſpicio quando habeatur 22.6.10
Fugans oues, vt alius accipiat, fur eſt 37.1.34
Fugiens primus in acie, capitè puniendus 35.5.35
Fugientem debitorem quando prehendere licet propria authoritate 22.6.2
Fugitiuus quis 19.10.17
Fugitiui in Sicilia à C. Mario trucidati 2.15.5
Fullones qui, & de quo teneantur 18.26.3. & 4
Fullonicæ officinæ ſtruendæ lex 18.22.7
Fulmen de cælo precibus ſuis impetrauit M. Antonius philoſ. 34.10.11
Fuluia coniurationem Catilinæ detexit 32.13.8
Fumi venditor, fumo enectus 39.15.13
Fumo necati, & puniti 31.15.4
Fumum data opera in ſuperioris iniuriam facere, contumeliam habet 38.3.30
Fumum in ſuo facere licet lauaréque, aquã ſumere, dum non fiat in iniuriam alterius 4.13.3
Fumum quando licet ex inferioribus ſine ſeruitute in ſuperiora immittere. eo. 4. quod interdictum detur pro conſeruando iure fumi faciendi, eod. 5. ob quas cauſas quis prohiberi poteſt, ne fumum etiam in ſuo faciat 4.13.6
Funambuli 34.8.9
Functiones, vectigalia appellata, & cur 3.4.9

Fundatio beneficij noua vt fiat 17.5.1
Fundus à funda, locus 39.2.3
Fundorum lex duplex, priuata, publica, & qualis vtraque vt ſeruitutem faciat 4.17.2.& 3
in Funeralibus cænis lætari minimè decebat 25. 11.8
Funerari de ſuo mortuos expedit 9.20.7
Funeraria actio pro quibus, & quādo datur 2.14.5
Funeraria actio quæ, & quare detur 29.16.5
Funus Mauſoli certamen & præmiū iis qui facundius eum laudaſſent, habuit 39.5.8
Funeris impenſa, quæ deducantur in computatione falcidiæ 42.34.17
Funeris impenſæ quæ tantùm repetuntur, & quatenus & qui fieri debēt ſumptus in funus 2.14.4
Funeris teſtatoris cauſa res ſubiecta reſtitutioni alienari poteſt 25.4.4
in Funus impendens defuncti, defunctum, non hæredem ſibi obligat 29.16.3
Furcarum pœna, lationes puniti 32.17.2
Furcifer quis dictus olim 37.2.5
Fur nocturnus, & diurnus 30.7.2
Fur ſemper eſt in mora, & ideo tenetur de rei interitu 36.25.23
Fur ſpoliatus, quando eſt reſtituendus 36.25.20
Fur pro furto venditus ex lege Dei, & herodis poſteà abſolutè 37.1.24
Furis iure diuino condemnatio. 37.1.24.& 25. accedit lex Platonis eod.
Fur ſemper in mora, & tenetur de interitu 37.1.26
Fures apud Lacedæmones aſtuti, laudati 37.1.24 item apud Ægyptios. eod. & ratio num.4.
Fures proſequutus Minos & Thobias 37.1.5
Fur caſtigatus non debet prius carcere relaxari, quin aduerſario & fiſco ſatisfecerit 37.1.36
Fures regnum Dei non poſſidebunt 37.2.1
Furis extraordinariæ pœnæ 37.2.1.2.& ſeq.
Fur famoſus quis dicatur 37.2.4
Fures in Gallia qui ſuſpendantur 37.2.4
Fures capite damnati le. 12. tab. 37.2.6
Fures quando occidere licuit 37.2.6.& 21
Furibus lege Ægyptiaca, exciſi nares, in Gallia, fibræ aurium 37.2.11
Furum puniēdorum leges, Caroli Magni & Rhotarij regis Langobardorum. 37.2.13. Græcorum eo.14. Cremi Bulgarorum regis eo.15
Furibus lex Bulgarorum prohibet cibum dari 37.2.15
Fures dānati ad opera omiſſa libertate, in Perſide 37.2.23
Fures perſonæ eccleſiaſticæ, quomodo puniantur 37.2.23
Fures in furto necati, non ſunt ſepeliendi 37.2.24
Fures, immobiles, ſtare fecit D. Medardus. 37.6.14
Fures frugum & hortorum, quomodo puniantur 37.6. per totum cap.
Fures domeſtici in Gallia ſuſpenduntur, & eorum adiutores 37.12.3
Fures deliberatius furantes, grauius puniendi 37.8.13.3
Fur in caſtris, qua pœna puniatur 37.13.8
Furem nocturnum aut diurnum quando impunè occidere liceat 36.21.21
Fures crumeniſeci flagellantur 31.11.12
Furantis militis pœna 19.12.1
Furantes ex publico loco, grauius puniendi 37.13.2
Furtum grauius peccatorum habitum crimen 37.1.5. & eius ex naturali etiam lege teſtatio eod.
Furti finitio. 37.1.6. vnde dictum eod.7
Furtum maximè affectu & animo, non rei quantitate perficitur 37.1.6
Furtum in quibus committatur. 37.1.8. non fit ſine contrectatione eod.9
Furtum non fit rei pro derelicto habitæ, nec rei noſtræ 37.1.10
Furtum vt fiat, debet fieri innito domino 37.1.11
Furtum de rebus mobilibus propriè fit, & quomodo de immobilibus 37.1.12
Furti duæ ſpecies, manifeſtum, & non manifeſtū; & quid vtrunque 37.1.13
Furti non manifeſti ſpecies eo.nu.15
Furtum conceptum quid 37.1.16
Furtum oblatum quid, & eius actio, & pœna 37.1.17
Furtum ſibi factum fingens ab aliquo, in cuius domum rem detulit eo animi calumniandi, vltimo ſupplicio affectus 37.1.17
Furtum inquirere in domo aliena, quomodo, & quando liceat 37.1.19.& 20
Furti obligatio vnde naſcitur 37.1.21
Furti actio pœnalis pro quo competit, & cui 37.1.22
Furti manifeſti & nōn manifeſti, pœnalis tripli vel quadrupli condemnatio quæ 37.1.23
Furti actio pœnalis non tranſit in hæredem, aliæ actiones tranſeunt 37.1.32
Furti nomine quis vltra furem teneatur, & cum fure 37.1.34
Furti emendandi leges Salicæ 37.1.35
Furta tria faciunt famoſum latronem 37.2.3
Furti ſimplicis, nouellarum iure nulla pœna abſciſionis membri vel mortis. 37.2.7. ſimilis Athenienſium. eo.8. mortis draconis. eod.9. Zalenci, oculi erutio eod.10
Furta quæ morte plectuntur in Gallia 37.2.11.& 13
Furtum quinque ſolidorum, laqueo vindicatum langobardis 37.2.12
Furti primi ſecundi & tertij, quæ pœna 37.2.4.13.16.17.& 21
Furta leuiora hodiè fuſtigatione & verberibus puniuntur. eo.19. & torque infami eo. nu.22
Furtorum ſpecies alibi tractatæ 37.2.25
Furti actio pro re cōducta cui competat, domi-nōne, an conductori 27.5.1
Furti actione interdum contra tutores & curatores agitur 13.10.26
Furti cognitio ad quos iudices pertineat 47.21.18
Furti iudicium res debet perpendere 37.3.1
Furtum animalium cum abigeatu, & ſine illo fit, & quomodo puniatur 37.5.1.& ſeq.
Furtum non fit rei, quæ dominiū nō habet 37.9.2
in Furto puniendo perpendenda perſona furum 37.9.10.13.& ſeq.

Furti

Furti quando agit in coniugem coniunx 37.11.5
Furta domeſtica, quæ dicantur 37.12.1
Furti grauior pœna, ratione circunſtantiarum variarum, vis, homicidij, &c. 37.14.1
Furtiuè ordines quis dicatur ſuſcipere 26.11.4
Furta alienorum ſcriptorum punita 36.32.13
Furta in mari facta vt plectantur 29.11.8
Furtorum indagatio per ſortilegia prohibita 48.15.7
Furia lex, de non legando ſupra mille aureos 42.34.2
Furiæ dicuntur quinta die menſis periuria vindicare 30.10.9
Furinalis ſacrificulus 16.8.29
Furioſus à demente quid differat 13.5.16
Furioſus in agnatorum tutela iure 12. tab. eod. 22. Eius curator tueri debet eius corpus, patrimonium & ſalutem eod. 23
Furioſus de damno dato non tenetur 38.9.12
Furioſus iniuriam non dicitur, facere, ſed pati 38.3.4
Furioſus iudicare non poteſt, & quare, nec vllum negotium gerit 47.9.12
Furioſus in interuallis dilucidis rectè negotia gerit. 47.9.13. Retinet tamen dignitatem, ſuperueniente furore eod. 25
Furioſus quando teſtatur 42.8.3
Furioſi & abſentis patris non obeſt nuptiis filiorum omiſſus conſenſus 9.3.16
Furioſi nulla eſt venditio 25.15.7
Furioſæ vxori non datur curator maritus 13.5.30
Furioſo num ſolui poſſit 31.18.21
Furioſum curans extraneus, monitis proximis, & negligentibus, eius ſucceſſor fit 13.5.31
Furioſi amentes cuiuſcunque gradus ſint, pupillis in gerendis negociis comparati, pro abſentibus habiti præſentes, exci ad negotia 13.5.17. Et furioſo ferè in omnibus exemplo pupilli proſpectum eſt, in ſuſtitutione, bonis, perſona, &c. eod. 24
Furioſi cura finitur ceſſante furore 13.5.33
Furioſi curator qua actione conueniatur eod. 35
Furioſo num datur curator, niſi cauſa cognita, num verè furioſus 13.5.25
Furioſo pater, & filius patri eſſe curator poteſt, & de aliis perſonis, qui eſſe curatores furioſi, vel ei petere poſſunt eod. 27
Furioſo filio curator teſtamento dari poteſt à patre qui non ſatiſdat, iurat tamen & inuentariũ facit 13.5.28
Furioſi non iurant, nec peierare dicuntur, quare 50.7.5
Furioſi ordinari non poſſunt 16.10.16
Furioſi perpetuò contrahere prohibiti, niſi ſe obligentur 21.5.2
Furioſis curatores à quibus magiſtratibus dantur 13.5.29
Furioſis quibus exemplariter non poteſt ſubſtitui 42.14.14
Furius & Caſellius, iuris prætorij peritiſſimi 47.30.20
Furius prætorij iuris peritiſſimus 47.10.11
Furnus bennarius quis, & quomodo quæratur 18.22.8
à Furno damnum datum vicino, qua actione petatur, & quomodo ne detur proſpicitur 4.7.15. Et de furno & molendino bannario eod. 16
Furnorum & piſtrini ædificandi leges 18.22.7
Furor initi matrimonium prohibet, initum tamen ſuperueniens non ſeparat, niſi apud Græcos 9.12.1
Furor alius continuus, alius cum interuallis 13.5.14
Furoris interualla vel inumbrationes, vnde fiant eod. 15. Furorem & inſaniam qui ſimularunt 13.5.26
Furoris diuini breuis annotatio, & diuiſio Ethnicorum 13.5.34
Furoris diuinatio 34.6.6
Furtiua res non vſucapitur 40.1.7. & c. 2. nu. 2
Furtiua res nunc quare præſcribatur 40.5.37
Furtiuam rem in publico loco emens, an teneatur reſtituere, non reſtituto pretio 25.10.6
Furtiua noluit comedere Thobias 37.1.5
Fuſos torquere per viam, ſortilegũ & ominoſum viſum eſt & prohibitum 34.21.13
Fuſtium admonitio quid 31.11.7
Fuſtium ictus maior pœna, quàm pecuniaria 31.11.9
Fuſtium ictus quando infamet 31.11.8
Fuſtuarium in militia pœna grauior quàm in aliis non militaribus cauſis, & pro quibus inflictum 31.11.10
Futura ſeruitus promitti poteſt, verùm ſtatim non dicitur debita, &c. 4.21.1
in Futurum pacta concepta valere 11.4.26
Futuri ſubeundi periculi conuentiones valent in commodato 23.1.4
Futuro ædificio quæ ſeruitus poſſit imponi 4.1.6
de Futuro, non de præterito mandatum fit 27.5.11
de Futura ſucceſſione pactum, quare reiicitur 46.6.4
Futura inquirere cur miſerum 34.7.1
Futurorum indagatio & diuinatio ad Dei iniuriam vertitur 34.7.5. noſtrum non eſt ea perquirere, quæ ſecreta Deus voluit eod. nu. 6
ad Futura non ad preterita negotia pertinent omnes conſtitutiones, ſi contrarium non caueatur 6.6.14
Futurarum operarum pretium quando patronus à liberto accipere debeat 14.9.5

G

GAbaonitæ contra fœdus à quibus occiſi 31.17.1
la Gabelle, in Gallia quid 3.10.3
Gabellæ cur dicta tributa 3.4.9
Gabinia lex de coitionibus clandeſtinis prohibitis 35.6.16
Auli Gabinij dictũ ad Pompeium de patria 3.18.1
Gageure, ſponſio 23.3.6
Gaint de cauſe par contumace 43.3.19. & 24
Galba de quo reprehenſus 38.1.24
Galba iam ſenex in itinere ſemper gladium accingebat 29.5.5

Galba Imperator tutorem quendam cruce affecit 31.17.3
Galba Othonem oſculo accepit, eo die quo illi mortem parauit 8.8.7
Galbæ Cæſa. vitium, & mors 18.1.8
Galbæ iudicium 56.30.6
Galenus cur in Iudæam nauigauerit 31.6.3
Galeni teſtimonium de fide chriſtiana 2.2.6
Galerita laborandi modum indicat 39.6.8
Galerius ex paſtore imperator 6.4.6
Galeſtes amaſius Ptolomæi 36.21.6
Galieni in nuptiis quæ verba recitata 9.5.22
ſub Galieno libri Sybillini conſulti 18.6.10
Galliæ oblationes, quales 3.6.1. & 5
Galliæ imperium & regna tranſlata per ſummos pontifices 15.2.18
Galliæ millitum equeſtres ordines, ſtellæ, S. Michaelis, Sancti Spiritus quando 15.35.22
Galliæ monarchia rex mutauit ſuccedendi ordinem 18.2.22
Galliæ regnum primogenito datur 45.9.6
Galliæ rex olim ſummum Pontif. eligebat 17.7.2 ad beneficia hodie nominat eod. & quomodo collationum ius & fructus beneficiorum ad eum pertineat 17.7.19. & 21
Galliæ rex per interpretem reſpondet 47.29.3
in Gallia aliquando non licuit inconſulto principe monaſterio ſe dedicare 25.14.17
in Gallia, Amneſtia lex ſæpè repetita 32.23.12
in Gallia confiſcato corpore confiſcantur & bona, reſeruata vxori & liberis rei quadam portione 3.17.3
in Gallia electiones ad prelaturas ſublatæ 17.12.35
in Gallia maior libertas mulieribus, quàm in Italia & Hiſpania 8.8.25
in Gallia mandatorum quæ forma præſcripta 17.11.8
in Gallia ordo & numerus militum à quibus inſtitutus 19.3.17
in Gallia quæ forma epiſcoporum eligendorum 15.12.15
in Gallia regna plura 18.2.2
in Gallia ſucceſſurus in regno, *Monſieur* & Delphinus quis 18.2.21
Galliarum regni diuiſio inter filios Clodouei, & rurſum inter filios Clotarij bella ſæuiſſima peperit 6.6.12
Galliarum rex ad abbatias nominat 15.13.11
Galliarum rex diſtribuit ex arbitrio iuriſdictiones 47.28.1
Galliarum regum filiis quæ dentur iure appanagij 6.6.24
in Gallias Iulio Cæſari ob quid facilis acceſſus 6.6.19
Galliaq; ſubegit Clodoueus Hilderici Francorum regis filius 45.3.12
Gallus Aquilius 21.19.4
Gallus Cæſar crudelis 18.1.9. & lib. 22.4.6
Gallus Ca[illegible] crudelis, & mors eius 18.1.10
Gallus gallum iniens, & viuus comburebatur 19.2.7
Gallus medicus ſophiſta à poſtulatione ob ſophiſmata ſublatus 49.6.29
Galli ad ſeditionem faciles, propter crapulam 35.6.23
Galli ob famen & miſeriam in ſeruos ſe vendebant ditioribus 14.3.14
Galli magnæ matris Ideæ, ſacerdotes 26.8.29
Galli Romanorum fratres hedui dicti 47.25.18
Galli ſacerdotes, eunuchi 7.2.23
Gallorum funera qualia olim eſſent 14.30.15
Gallorum priſcorum conſuetudo, communicare dotales res & data pro iis à marito 9.23.9
Gallorum regis odio qui dicant Templarios ſublatos 15.33.13
Gallorum regis nominatio ad prælaturas 15.12.14
Gallorum regis ſolius electio & nominatio ad prælaturas 15.58.13
Gallorum regi à quo conceſſi anni fructus vacantium eccleſiarum 15.58.10. à quo tempore ei competant collationes benefi. eod. 12.13
Gallorum regi nominandi facultas à quo tempore currat 17.9.32
Gallorum regum ſeu Francorum cathalogus, nomen, & ſeries in primogenitos per ſucceſſionem delatum 45.3.6. & ſeq.
rex Gallorum Monarcha in ſuo regno 36.21.5. clericis etiam pœnas & bona condonat eod.
Gallorum regum ſucceſſiones futuræ Childerico commoſtratæ 18.1.14
apud Gallos tonderi, populare erat, non principũ, aut nobilium 16.1.21
Gallogræcorum parricidia à manibus defunctorum vindicata 36.24.20
Gallici magiſtratus quare differant à Romanis 47.33.8
Gallimaceus cur adhiberetur pœna parricidij 36.24.10
Gallinarum exilatio diuinationis 34.3.12
Galerta relegata ob adulterium 36.6.10
Gandaui & Flandri ob vectigalia & onera rebellant 3.3.18
Garagangus apud Siculos aduena dictus 3.12.14
Garamantes formæ ſimilitudine filios agnoſcunt 45.2.14
Garamantes vago concubitu vſi 9.2.17
Garde ſeaux 47.29.10
Garde de ſeaux, parlamenti & præſidialis, quis 47.29.24
Gardiæ & gaſtaldiæ feuda quæ 6.3.9. & 11
Gardianorum ſeu capitaneorum ius excubiarum, dictum *droit de garde* quale, &c. 6.3.16
Garantir ou prendre le garãd in euictionibus quid faciat 25.22.10
Garentigiata inſtrumenta quæ dicantur 48.14.21
Garmundus patriarcha hieroſolymi epiſcopus, ante Ambianenſis 15.33.6
Garnerius primus Galliæ Meierus, & huius ſucceſſores 6.8.9
Garnir la main de l'executeur, quid ſit 23.6.12
Garniſon de main cur committitur 24.3.13
Gaſtaldiæ & gardiæ feudum quid 6.3.9. & 12
Gaſtromantia, diuinatio 34.3.5
Gaſtrimantia quæ diuinatio 34.3.5

Gaudium

Gaudium nimium & timor reſtitutioni cauſam danr legitimam 41.10.4
Gaufredus de ſancto Aldemaro ex primis authoribus Templariorum 15.33.6
Gaza & gazophilatium,quid 15.39.5
Gaza quomodo à maleficio ſeu incantatione equos liberauit 34.10.9
Gazarus & Varo,epiſcopatus ſedes 15.9.4
in Gazophilatio ſacerdotes veſtimenta quibus in ſacrificiis vtebantur lege antiqna, relinquebãt 2.6.10
Gehennon quid 34.20.18
Gehenne galli: quare tortura dicitur 48.12 5
Gelon Syracuſiorum rex 20.4.8
Geoercur ſic dictus 9.10.4
Generalis petitio vel actio quid contineat 47.5.6
Generales financiarum 47.32.17
Generandi tempus definitum medicorum & Romanorum 9.7.5
Generandi terminus hominum Sexageſimus annus 9.6.3
Generare homines vltra quam ætatem non poſſint 9.6.6
Generatio & ſubrogatio finis coniunctionis legitimæ hominum 8.1.8
Generationis & corruptionis cauſæ 8.1.5
Generationis inhibitæ,naturales cauſæ 9.6.11
Generationis ratione,filij dicti 10.5.5
Generationi filiorum num mater magis contribuat,quàm pater 11.7.4
Generationi filiorum vacantes, Romæ homines erant 9.6.38
Generationes à Canoniſtis dictum quod gradus ab antboribus iuris ciuilis dicitur 9.9.25
Generaux des finances 3.2.13
Geneua ciuitate Ludouicus 11.tranſtulit nundinas Lugdunum 25.3.6
Genius bonus & malus homini 34.22.5
per Genium principis iurãtum, & de genio bono & malo 50.8.28
Gennadius patriarcha Cõſtantinopolitanus quando floruit 15.12.47
Gentiles non ſunt compntandi inter hæreticos 33.4.7
Gens,& gentiles quid,& vnde 18.3.2
Gentilitia redbibitio à pactitia quid differat 26.18.2
Genibus hominis quædam religio, inéſſque his vitalitas 8.8.6
à Genuenſibus Trula aurea Alphonſo Hiſpan. regi pro tributo penſitata 3.3.3
Genus & ſpecies ſecundum dialecticos perire non poſſunt 21.14.10
cum Generis alterius hominibus connubia contrahere apnd Indos non licebat 9.13.5
Generi quando per ſpeciem derogetur,& quando non 46.10.7
ſecundum Genus regna ſumpta 18.2.15. & interempta eod.22
vni de Genere & gradu facta venditio,num retrahatur à proximiore 26.13.6
Genutius ſibi membra genitalia amputat 7.2.14
Geofridus comes Andegauorum 6.8.14
Geomantia vt fiat 34.3.5
Geometria permiſſa & commendata 34.2.6
Geometria quæ doceat 34.1.5
Geometriam exercere,reipub.intereſt 58.8.3
Geometræ proportionem vt metiantur 30.5.2
de Geometris 18.8.3.& vnde illi dicti eod.
à Geometris ſimilitudo,vxori accõmodata 11.4.5
Geometrica proportio & æqualitas in pœnis ſeruanda 30.5.2
Geometricarum menſurarum inuentio vnde neceſſitatem habuit 39.13.11
Geraldus primus præpoſitus militum hoſpitaliorum D.Ioannis Hieroſoly. 15.54.7
Gerini parietes & intergerini & liberi qui 4.7.6
Germanicus ſublatus opera Agripinæ nouercæ 9.26.32
Germanici edictum de abſente milite 19.10.16
Germanici mors qualem luctum quibuſdam attulerit 16.1.20
ob Germanici mortem maximus quorundam regum luctus 2.15.10
S.Germanus Guntrandum Aureliorum regem cur excommunicauerit 9.2.16
S.Germanus Altiſſidorenſis prædicat contra Pelagianos 33.8.21
Germani ex Francis omnes ferè orti 6.9.11
Germani libertatem in ludo extremam ludunt 14.3.10
Germani mulieribus aliquando publica negotia tractare permiſerunt 11.3 4
Germani nõ ſpernabantur conſilia mulierum 47.11.2
Germani quid obſeruarent in prelio ineundo 34.3.23
Germani,reges ex nobilitate,duces ex virtute ſumebant 6.7.12
Germani ſubacti à Clodoueo, Pipino, & Carolo Magno 2.20.4
Germanorum ſacerdotum quæ poteſtas 15.1.8
Germanorum templa, olim nemora 5.14.2
Germanorum vnitas conſilio procurata 17.9.16
in Germanos à Græcis imperium tranſtulit Stephanus 11.ſum.Pont. 15.1.11. quod eis confirmauit poſtea Gregorius 5.eod.
apud Germanos diutiſſimè impuberes qui eſſent, ſommopere laudati, vt contra turpes habiti qui ante 20.an.fœminas cognouiſſent 9.7.4
apud Germanos quæ diſtinctio pœnarum ex delicto 31.3.13
apnd Germanos qui amiſiſſent ſcutum in acie,à ſacris arcebantur 16.3.6
Germanis ius regnicolatus in Gallia conceſſum 42 8.25
Germaniæ coniuratores à Veſpaſiano pro pœna inſepulti relicti 31.27.10
Gerocomion,& Geruſia Sardorum 15.28.29
Geron Syracuſarum rex 47.20.15
γερεία 47.26.3
γερεία Lacedæmonum 47.25.1
ex Geruſorum quæſtibus vectigal Caligula accipit 3.10.8
Geruſia Sardorum,& Sparthanorum quid 15.28.29.& 30

Geſſa-

Geſſatæ nudi pugnabant 19.7.3
Geta à fratre occiſus 18.1.9
Getarum ſeu Gotthorum & aliarum nationum in varias partes propagatæ coloniæ 15.11.4
Giezi 25.7.3
Giezi peccatum nocuit poſteris 35.1.27
Giezita qui vendit res ſacras 25.7.3
Giezitæ qui 33.13.3
Giezitæ vnde,& de Giezi lepra 1.10.8
Giges 36.12.12
Girbitani baphij procurator 18.26.5
Gladiatores virgines & impuberes producere, improbatum 42.7.7
Gladiatorum certamen probanti ciuitati non fidendum 39.5.33
Gladiatorum ludus crudelis ad necem incitabat, à Dolabella annuus factus 39.5.29. & quare fieret eod. ſublatus 31
Gladiatorum ſpectacula crudelia quis inſtituit 39.5.18
Gladiatorum ſpectacula ſublata 36.20.13
Gladius cur magiſtratibus datus 31.3.19
Gladius, inſigne & ſimbolum maioris poteſtatis 47.14.6
Gladius nudatus aliquibus principibus: aliis tectus cur præfertur 47.14.7
Gladij capulo tacto regi, præſtitum iuramentum clientelare 47.14.6
Gladij datio, ſymbolum feudi traditionis 6.14.20
Gladij exerti minas timent veneficæ & dæmones 34.22.18.& 19
Gladij poteſtas abſolutè dicitur poteſtas, quare 47.13.5
Gladij nomine ſummam poteſtatem indicat 47.14.1. gladius ſpiritualis,& temporalis eod.
Gladij poteſtas propriè in bello,& gladius à clade eod.3
Gladij honor vel ius, poteſtas animaduertendi eod.5
Gladij poteſtas magiſtratuum 19.2.9
Gladij ius præfectus prætorio, & magiſter equitũ habebant 47.18 4
Gladium cingere, tantùm militibus permiſſum expeditionis tempore 36.26.7
Gladium conſeruare in bello & extra bellum, militibus bonis commendatum valde 19.5.4.6.7
Gladium in palatio principis deferre prohibitum eod.7
Gladio ſe accingere non omnibus olim permiſſum, niſi expreſſè 47.14.5
Gladio materiali num ſummi Pontifices & ſacerdotes vtantur 15.1.14
Glarea quid ſit 1.2.1
Glauci ſpartiatæ depoſitum inficiantis vindicta 23 4.6
Glebæ onus ſublatum 18.20.5
Glebæ ſerui qui 14.3.24
Glires genitores ſenecta feſſos alunt 11.7.5
Glo.§.extraneo, de pupill. ſubſt. expongenda 42.22.8
Gneij dicti filij ſuſcepti ex coniugio licito 10.3.6
Gnomi qui,& vbi habitent 7.3.2
Gnoſtici vxores communes habebant 9.2.22
Goetia, diuinatio quæ 54.6.3
Goliardi qui 39.5.28
Gordius pater Midæ, rex Phrygiæ 47.20.15
Gorgias docuit philoſophiam 18.7.1.& 2
Gortbynis depoſitum in templo Dianæ 23 3.18
Gothfridus dux quando Hieroſolyman recepit 15.33.1
Gothfridus Lotharingiæ dux, in Hieroſolyma rex creatus 15 5.5
Gothi vicerunt Francos 45.3.6. victi à Francis eo.8
Gothis prohibuit bigamiam rex Athalaricus 9.2.15
Gothicæ gentis interitum ferè contentio duarum fœminarum ob veſtitum inuexit 9.19.11
Gracchanæ ſeditiones 35.6.7
Gracchus conſul pro pœna quid iuſſerit exercitui Volonum 19.10.15
Gracchus tribunus ſingulis milliariis columnas ſpatiorum ſigna continentes, poſuit 3.13.7
Gracchorum ſupplicium 35.1.12
Gracchos quis occidit 36.21.24
Graces comment ſe doiuent interiner 36.21.30
Gradatim ordines conferendi 16.11.5
Gradatim procedendum, & ordinatè, non promiſcuè 16.1.4
Graduatus inſinuans quando præueniat ſum. Pon. in collatione beneficiorum 17.7.13
Graduati licentiatura ſaltem eſſe debent iudices Senarchiarum 47.33 9
Graduatorum ſtudij tempus præſcriptum 17.6.44
Gradus quid 9.8 9
Gradus affectionem auget, quo proximior 26.25 3
Gradus cognationum quare dicti 9.9.22
Gradus numerandi diuerſi modi iuris ciuilis & canonici, quare & qui eod.25
Gradus in iure pontificio generationes dicuntur eod.
Gradus decimus in ſucceſſionibus deferendis locum habet 9.9.27
Gradus numerandi in iure pontificio methodus per generationes,& regulæ eod.28
Gradus in cognatione ſpirituali, qui impediunt matrimonium,& quomodo numerandi 9.10.9
Gradus legales duo, vnum canonicum faciunt. Et gradus in nuptijs aliter numerantur iure canonico quàm ciuili 9.9.30
Gradus nubendi conſanguineorum vſque ad ſeptimum 9.11.15
Gradus prohibitionis nuptiarum 9.11.14
in Gradibus prohibitis diſpenſat ſum. Pont. ſolus, & poteſtatem nubendi dat in certis tamen non in omnibus 9.11.23
Græci ab Aramæis plura mutuati nomina 15 39.9
Græci captiui octingenti à Perſarum regibus corpore mulctati 31.16.9
Græci iuuenes qua ætate tondebantur 16.1.24
Græci mortuos vbi ſepelirent 33.23.7
Græci pro hypobolo dimidiam partem dotis dabant vxoribus 8.7.32
Græci ſtipendiariis militibus quid præberent 6.6.4
Græci victi caſtrantur à Theobaldo Marchione 7.2.19

Græci vt computent annos 16.12.12
Græci vxores emebant 9.18.14
Græcotum caſtrari vi dicti 7.2.29
Græcorum de diis quæ opinio & illis vbi immolarent 2.1.7
Græcorum de Perſis victoria habita Thebis 20.4.8
Græcotum exercitus peſte vexatus 31.21.4
Græcotum exercitus à peſte inuaſus, ob Dianæ capram occiſam 33.16.6
Græcorum fœderis ſanciri iuramentum 50.8.13
Græcorum mos ingrediendo domos mortuorum 32.8.6
Græcorum quæ lex de Tyrannicida 6.20.4
apud Græcos conſenſum patris in nuptiis filiarum exigi 9.3.21
apud Gręcos dotis redditio repudiatis coniugibus 9.22.1
apud Græcos mulier nupta in poteſtate mariti 9.5.29
apud Græcos ſuperueniens furor matrimonium diſſoluit 9.12.1
Græcis deſponſtæ qui 18.2.20
Græcis omnibus in filios non erat ius necis 11.5.6
Grammatica ars 18.21.1
Grammaticam quòd non nouiſſet, epiſcopus pulſus epiſcopatu 16.10.13
Grammatici qui immunes à muniatibus 18 10.2
Grand Eſcuyer 47.29 10
Grand maiſtre de France, quis hodie 6.8.11
Grand maiſtre, in Gallia quis, & eius poteſtas 47.30.25
Grand panetier 47.36.11
Grandienſis primas 15.10.3
Grandinum depulſores apud Gentiles 34.13.6
Grandinum depulſores Ethnicorum 16.5.12
Grannij filij Clotharij contumacis in patrem vltio 11.6.5
Granum apud aurifices 36.2.13
Granum in palea pro decimis quando ſolui debet 2.26.2
Grandz iours, in Gallia quid 47.27.3
Grapharij, vide amanuenſes, & ſcribæ 47.41.8
Gratia delicti ſeu venia quibus non datur 36.21.11
Gratia gratiam generat & parit 21.1 4
Gratiæ, criminum ſpecies 36.21.8
Gratiæ ſignaturæ, & auditorium Romæ ad gratiã poſtulandam 15.42.17
Gratiæ tres vel charites ſic inter ſe complexæ, vt ſemper gratia gratiam pariat 6 19.4
Gratiis ſeu venalibus codicillis qui poſſint ſe opponere 36 21.31
Gratianus Cæſar Iuriſconſultos ſui temporis ſpectabilis proconſulibus æquari decreuit 6.8.25
Gratificationi inter graduatos quando ſit locus 17.6.50
Gratuitum eſſe debet commodatum 23.1 5
Grauamen in appellationis ab interlocutoria codicillis, exprimendum 50.2.37. Non in appellatione à definitiua eod.
Grauedo auditus quid 47.9.5
Grauidam verberans & officiens partui, quomodo Langobard. lege & diuina puniatur 36.15.21
Grauiones apud Germanos qui dicti 6.8.3
Grauior & durior cauſa quæ cenſenda 21.18.34
Gregis vſufructuarius, ex natis vel aliis debet ſupplere demortua, & quando 4.3.18
Gregorius 5. ſum. Pont. natione Saxo. 18.2.23
Gregorius 5. ſum. Pon. Saxo. Germanus imperium à Græcis tranſlatum confirmat 15.1.11
Gregorius 9. ſum. Pont. ſe ſeruum ſeruorum appellauit 14.1.25
Gregorij 1. ſum. Pont. in electione comprobatio Imperatoris omiſſa 15.3.19
ſub Gregorio 10. coacta ſynodus Lugdunenſis 2. generalis 15.3.20
Griarem in auditus morbo, quid 47.9.5
Grimbalcs Chiorum rex 19.2.4
Grimoaldus rex Langobardorum 6.3.14
Grimualdus meier domus regiæ 6.8.9
Griſegonnella quis dictus 6.8.14
Groſſus aurificum 36 2.13
Gruariæ ius quale 3.16.3.
Grues accuſatores homicidiarum Ibyci 48.12.15
Gruum imperium reciprocum 18.3.7
Grytus in inceſtu à patre compertus necatus 36.7.9
Gualapur quid apud Langobardos, & eius pœna 39.11.5
Gubernator prouinciæ in Gallia quis 47.33.2. eius poteſtas eod.
Gubernator vrbis Romæ quis 47.35.4
Guidagij ius in Armorica, regale 3.14.8
Guidagia capientes ad quid teneantur 3.3.7
Guidagia inter immobilia 2.9.11
Guidagia quæ vectigalia 3.9.9
Guido Papæus ſibi contrarius docetur 9.23.7
Guillelmus Capel rector vniuerſitatis Pariſienſis appellat ab indictione decimarum ab Innocentio facta 2.20.3
Guillelmus Tyrius patriarcha Hieroſolymitanus 15.8
Guillelmi duo Auicienſis, Cabilionensíſque comites 2.28.2
Guinenſis comitatus 26.2.10
Gundebaldus 35.4.2
Gundebaldus leges dedit Burgundis 45.4.5
Gundericus rex Vandalorum ſacrilegus, dæmone necatus 33.16.13
Gunderici & Traſimundi duellum 48.16.6
Guntrandus excommunicatus duas vxores habẽs 9.2.16
Guntranus haſta data, regnum tranſtulit in nepotem 6.14.10
Guntranus rex Galliarum, militibus vetat eccleſias ſpoliare 33.15.13
Guntranus rex 35.4.2
Gutales ſpiritus 34.20.14
Gyges ex paſtore rex 6.4.6
Gyges imperato Lydorum ex nece domini 18.1.5
Gygis annulus, quo ille inuiſibilis omnia conſpiciens reddebatur 8.7.5
in Gymnicum certamen legatum Vienneoſibus, improbatum 42.32.25
Gymnicum certamen quare ſublatum 34.12.14
Gymnicorum ludorum artifices, perſonæ 39.5.5

Gymno

Gymnopaidia Spartiatarum quid 31.11.4
Gymnoſophiſtæ à carnibus abſtinebant 15.15.12
Gymnoſophiſtæ expiabant homicidas 36.20.10
Gymnoſophiſtæ, Indorum vates 34.14.2
Gymnoſophiſtæ homicidas abſoluebant 31.6.11
Gypſarij extruendi lex 18.22.7

H

HAbere licere promiſſio, quid contineat 25.17.18
Habiles, vt dicti apud Græcos 41.7.22
de Habilibus omnis diſpoſitio intelligitur 41.7.22
Habitans filius ſeorſum à patre, habetur pro emancipato 11.10.11
Habitare ſepulchris an liceat 33.23.13
Habitatio an debeatur vxori poſt mortem à marito 9.20.12
Habitatio vxori legata, fit communis viro eius 9.4.6
Habitationem domus habens, quales perſonas poteſt ſecum admittere 4.2.8
Habitationem habens domus, ſimilis ferè vſuario domus, & in quibus differant eod.10
Habitationem domus habens, ſeorſum habitans, eam poteſt locare eod.11
Habitum propriæ religionis ſemper monachi deferre debent 15.15.21
Habituati qui præbendati ſint 15.23.11
Hadrianus Cæſar adoptiuos filios naturalibus præferendos perſuaſum habuit 10.6.3
Halienum prætorium Athenienſium, & eius iudices 47.26.5
Hæreditaria actio, illa, quæ funeraria dicitur 29.16.3
Hæreditarium feudum quid 6.2.16. Et minus eſſe in feudo dato alicui, & liberis, quàm ſit in hæreditario. eod.17. hæreditarium eſt feudum reale eod.19
Hæreditarij feudi, & non hæreditarij differentia 6.18.5
Hæreditario iure apud Turcas feudum nemo poſſidet & ſatraparum 6.11.15
Hæreditatia maiorum vendere, turpe Lacedæmoniis 26.25.1
Hæreditas quid 41.1.11. plus ius quàm res reſpicit eod.
Hæreditas, ſucceſſio mortui, non viuentis eod.12. Eius diuiſio, in teſtamentariam legitimam, & honorariam eod.10
Hæreditas defertur ex donatione cauſa mortis, & ex pacto, quomodo 21.1.1
Hæreditas pacto quot modis deferatur 41.3.1
Hæreditatem viuentis venari, contra bonos mores & ius gentium eſt 41.4.7
Hæreditatum aucupatores malè ſemper audierunt eod.4.& 8
Hæreditas quæ eſt communicanda in ſocietate 41.5.2
Hæreditas pupillaris num vendi poſſit, vendita per ſubſtitutam paterna eod.6
Hæreditas, ſine bonis corporalibus eſſe poteſt 41.5.21
Hæreditas, pacto ne potius ſuis, quàm extraneis relinqui poſſit 41.6.10
Hæreditates deferuntur ſecũdum leges locorum, vbi ſunt 41.7.10.& 11
Hæreditas non adita, nec delata, non tranſmittitur 41.8.2
Hæreditas aditione eſſe deſinit 46.5.1
Hæreditas, κλῆρος vnde dicatur 16.1.5
Hæreditas delata quæ dicatur 46.2.26
Hæreditas directò alia voluntate quàm teſtamentaria, reliqui poteſt: per fideicommiſſum contrà 41.18.3
Hæreditas directò codicillis nec dari, nec adimi poteſt 43.13
Hæreditas, & res hæreditariæ coram quo iudice peti debeant 46.7.13. & formula petendi & interrogandi in iure eod.14
Hæreditas exigua non exigit inuentarium ſolemne ob ſumptus 46.3.6
Hæreditas quando hæredem, & quando defunctum repreſentet eod.8
Hæreditas habet damnum & æs latens 46.2.1
Hereditas hoſpitalariorum ordinis & hoſpitalis S. Ioannis Hieroſolymitani ad quem pertineat 45.15.8
Hæreditas inteſtati defuncti vario ordine delata ad collaterales 45.11.1.
Hæreditas iuſta quæ 46.1.3
Hæreditas legitima, ab inteſtato ſucceſſio cur dicta 44.5.2
Hæreditas lucroſa damnoſa eſt 42.34.28
Hæreditas mortui tantum cum effectu repudiatur 46.6.3
Hæreditas non adita quibus caſibus tranſmitatur ad hæredes 42.13.1
Hæreditas patris & filij pupilli vna 42.20.1
Hæreditas ſectionem non patitur 26.2.14
Hereditas tribus modis pro addita habetur 42.23.2
Hæreditas viuentis non dicitur, nec ea adiri, vel repudiari poteſt 46.4.4
Hæreditas viuentis quare donari non poteſt à ſucceſſore 28.8.2
Hæreditatis diuiſio inteſtati fit in tranſuerſalibus poſt fratres eorúmque filiis in capita 45.11.8
Hæreditatis, & bonorum poſſeſſionis differentia 46.4.9
Hæreditatis incapacem quę afficiant 5.12.16
Hæreditatis in vncias diuiſio
Hæreditatis remuneratio luctum ſequitur 45.10.1
Hæreditatis repudiatio, quo tempore repeti poſſit 40.5.24
Hęreditatis reſtitutio habet priorem rationem geſtorum 46.7.26
Hęreditatis viceſima quando pro additione ab Adriano poſtulata, & abolita 46.5.3
Hęreditatem repudiare filiusfa. ſine patre, & contrà pater ſine filio an poſſit 42.15.2
Hęreditate non addita quando extinguitur fideicommiſſum 42.30.2
Hęreditate repudiata, feudum retineri poteſt per agnatum inteſtati mortui, quod aliter eſt in filio 6.13.12

ex Here

ex Hæreditate ſubtracta etiam per rormenta inquiruntur 37.9.7
Hæreditate vel parte eius quis plutibus de cauſis priuatur 46.9.2
Hæreditates & legata indignis relicta, quando fiſco deferantur 3.12.14
Hæreditates morientium ab inteſtato ſine proximis & vxore vel marito, deferuntur fiſco nunc vt bona vacantia 3.12.8
Hæreditates olim delatæ principibus, & ſibi delatas qui principes repudiarint 3.12.1.& 2
Hæreditates vacantes vel partes earum deficientium inſtiiutorum, quibus deferantur 46.9.10
Hæreditates nobilium demortuorum à rege & alijs apud Anglos inuaduntur 3.6.7
Hæreditates delatas qui principes acceptarunt, & quas, & qui noluerunt 42.35.2
Hæreditates & legata acceptare meretrices vetuit Domitianus Cæſar 10.2.28
Hæreditatum viceſima aliquando delata in fiſcum 3.12.15. Hæreditatum decimæ eod.7
Hæres alieri ab altero fieri non poteſt 42.17.2
Hæres capax ſucceſſionis quot temporibus eſſe debet 42.22 4
Hæres cogitur exequi voluntatem teſtatoris 42.36.6. Si non obtemperet intra annum quomodo cogatur, & priuetur ſucceſſione eod.7
Hæres contributionis cauſa in falcidiam quæ præſtet 42.34.20
Hæres & Hæreditas repræſentant defunctum, quo modo 46.5.2
Hæres grauatus coactus adire, amittit commodum quartæ, & quæ ex iudicio defuncti percepturus erat 42.31.12
Hæres, in clauſula fideicommiſſi, *Si ſine herede moriatur*, de filio intelligitur 42.28.20
Hæres inſtitui qui non prohibetur, poteſt 42.35.1. etiam reſpublica, plures, vnus ignotus &c. eod.
Hæres inſtitutus per teſtatorem metu compulſum non conſequitur hæreditatem 42.2.5
Hæredis inſtitutio, princeps cauſa teſtamenti validi eod.nu.8
Hæredes ſe mutuò ſcribere in caſu ſuperuiuentiæ, permiſſum coniugibus in eadem charta, à Leone 42.3.7
Hæres neceſſarius quis 46.1.2
Hæres ſuis & neceſſarius quis eod.3
Hæres quo tempore debeat eſſe capax ſucceſſionis 43.1.20
Hæres quando propria authoritate hæreditatem adire poſſit 20.10.12
Hæres cum defuncto adeundo quaſi contrahit, & obligatur legatarijs 29.16.2
Hæres quis cogatur inuentarium facere 46.3.12
Hæres qui cœpit adminiſtrare, non habet ius deliberandi 46.2.2
Hæres purè, & ſub conditione, non ad diem inſtitui poteſt 42.9.11
Hæres non vindicans necem defuncti, priuatur ſucceſſione 38.1.1.16
Hæres non ſatiſdans legatarijs, quomodo cogeretur 42.33.16
Hæres non ſatisfaciens voluntati teſtatoris, quãdo priuabatur hæreditate 42.33.17
Hæres non implens voluntatem defuncti omni lucro quando priuatur 41.1.3
Hæres quis dicatur, & vnde eod.nu.5
Hæres in re certa, ſi alius non inſtituatur, efficitur vniuerſalis 41.1.11
Hæres & defunctus, eiuſdem iuris eod.13. Hæredis appellatio latiſſima eod.
Hæredes habere mortuos, quare illorum intereſt 41.1.9
Hæres contractualis, ad quæ onera teneatur 41.7.15. & tali hæredi quos, & quando poſſit pater ſubſtituere eod.17
Hæres contractualis præmoriens patri, tranſmittit hæreditatem ad ſuos 41.7.20. propter ingratitudinẽ tamen hæreditate priuari poteſt à patre eod.25
Hæres tenetur pro feudo legato eccleſiæ vel alijs manibus mortuis, ius morticinij ſuis expenſis à rege impetrare 6.18.2
Hæres non vindicans mortem defuncti, priuatur hæreditate 42.14.2
Hæres venditoris rem venditam retrahere non poteſt 26.15.1
Hæres non ſoluens pro legitima relictum, in duplum condemnatur, iure: quomodo autem in Gallia obſeruetur 44.5.57
Hæres ſubtrahens ab hæreditate, familiæ erciſcundæ iudicio tenetur 37.9.6
Hæredis capacitas tribus tẽporibus conſideranda 42.32.2
Hæredis loco eius hæres & ſucceſſor falcidiam detrahunt 42.34.14
Hæredis nomine deleto, quando deleantur legata 43.3.6
Hæredi indigno quomodo ſuccedat fiſcus 45.16.8
Hærede non adeunte hæreditatem, corruit teſtamentum 44.6.3
pro Hærede quis dicatur poſſidere 46.7.10
pro Hærede ſe gerere, quid 42.36.6.& lib.46.4.3
Hæredes ab inteſtato & ex teſtamento, quibus iuribus vocentur ad hæreditatem 42.1.7
Hæredes duo vni in ſolidum eſſe, militibus permiſſum contra iuris regulas 42.25.2
Hæredes inſtitui honeſtæ perſonæ debent 42.35.14
Hæredes retentiones imputant in falcidiam 42.34.22
Hæredes non faciebat prætor, ſed quaſi hæredes, quare 43.2.8
Hæredes in praxi dicuntur, non verò nominantur bonorum poſſeſſores 43.4.5
Hæredes principes cur olim ſcribebant priuati Romani, & lex ea de re lata Ælij pertinacis 42.35.3

in Hæredes tutorum vel curatorum ex condemnatione tutelæ vel curæ non tranſit infamia, quomodo 13.10.19. nec iuratur in litem contra hæredem tutoris, vt contra ipſum eod. 20. vt nec actio de rationibus diſtrahendis, quæ contra heredes eorum datur eod.27
in Hæredes proximioris mortui num transmittatur ius redhibêdi, in prçiudicium aliorum proximiorum 26.15.2
ad Hæredes quæ tranſeant perſonales immunitates 18.20.9
Hæredes iudicio peculatus defuncti conueniri poſſunt 33.19.5
Hæredes neceſſarij per emptionem familiæ 46.1.4
Hæredes habere defunctorum intereſt, ideo plures vocati ab inteſtato ordine à lege 45.15.1
contra Hæredes debitoris mortui obligati ſigillo regio non fit executio via executionis obligationis 23.6.10
Hæredes in quantum pro debitis, & delictis iure ciuili & pontificio tenentur 31.18.18
Hæredes inſtitui poſſunt non prohibiti, furioſi, & muti 42.35.22
Hæredes pro pœna numaria non corporali iniuriarum poſt litis conteſtationẽ tenentur 38.7.5
Hæredes quare disiuncti vtantur iure accreſcendi 46.11.12
in Hæredes vxoris num tranſeat priuilegium pro dote repetenda quod competit ei 9.24.8.& 11
Hæredum differentia triplex, vel ſui, vel ſui & neceſſarij, vel extranei: & qui 42.35.23
Hæredum pronunciatio num pertineat ad deſcendentes vel collaterales vel inſtitutos 45.9.1
Heredibus creditoris vnius quomodo, & quibus ſoluendum 31.18.24
Hereſiarchæ aut magi, aut magorum parentes 34.21.8
Hæreſis notio, primùm ad eccleſiaſticum, dehinc ad temporalem 33.7.2
in Hæreſi quomodo perpendenda, res, perſonæ, actio eod.3
Hæreſeos pœna in ſecundam generationem extenditur 35.1.26
Hæreſeos quomodo fiat adiuratio 33.6.3
ob Hæreſim & infidelitatem, diuortium 9.16.10
Hæreſes & hæretici cur degenerant in magos 34.21.9.& ſeq.
Hæreſes eſſe expedire quomodo intelligendum 33.6.8
Hæreſes vitandæ in Baptiſmi materia 2.4.20
Hæreſium pellendarum tria capita 33.6.1
Hæreticus baptiſare num poſſit 2.4.21
Hæreticus & Hæreſis vnde dicantur 33.4.3
Hæreticus latè & propriè quis 33.4.5
Hæreticum pertinacia potiſſimùm defenſionis erroris facit 33.4.16
Hæreticorum ſynonima 33.4.17
Hæreticus non eligit epiſcopum 15.12.9
Hæreticus relapſus, vt pertinax punitur, & quis relapſus 33.8.6
Hæreticam ducere viro orthodoxo non licet, & econtrà 9.13.8
Hæreticum Hæredem inſtituens, excommunicatus eſt 31.8.16
Hæretici ab ingreſſu eccleſiæ pellendi 16.3.3
Hæretici excommunicantur, & fautores eorum 33.8.2. Filij arcentur à beneficijs eod. 3. ſunt infames, mortui excommunicantur, eod.4. Exauthorantur bonis confiſcatis, ſi clerici, plectendi morte ad ſecularem iudicem remittuntur, vel carceri perpetuò mancipantur, eod.5. Non miſſent ſe actibus eccleſiaſticis, non accuſant eod.7
Hæretici pœnitentes verè, reconciliandi eccleſiæ 33.6.2
Hæretici coguntur ad fidem redire 33.6.4. argumenta contraria diſſoluta eod.5.& ſeq.
Hæretici quot crimina committunt 33.4.1
Hæretici rei maieſtatis diuinæ 33.4.2. Hæretici qui dicantur 33.4.15
Hæretici non ſunt agareni eod.
Hæretici meretrices & lenones dæmonũ 34.21.9
Hæretici non ſubſtituunt pupillariter filijs 42.22.24
Hæretici non habent filios in poteſtate eod. non teſtantur eod.
Hæretici num poſſint eſſe tutores pupillorũ Chriſtianæ & orthodoxæ fidei 12.4.10
Hæretici ſcribi Hæredes nequeunt 42.35.21
Hæretici ſunt Simoniaci 33.13.5
Hæreticorum bona confiſcantur 3.17.1
Hæreticorum conſortia vrbe ableganda, & conuenticula interdicenda: & ſi fiant, domus proſcribendæ 33.9.1
Hæreticos non caſtigantium principum ditiones in prædam primo occupanti conceduntur eod.2
Hæreticorum doctrina ſerpit, vt Cancer 12.4.10
Hæreticorũ pœnæ canonicæ, ciuiles, mixtæ 33.8.1
Hæreticorum pœnarum ordo 33.7.1.& quis eorum iudex eod.4
Hæreticorum variæ ſectæ & nomina vbi tradantur 33.5.1
Hæreticorum pœnæ ciuiles quæ 33.8.8. Priuantur priuilegijs catholicorum, & mulier priuilegio præcedentis hypothecæ, eod. Res eccleſiaſticas non contrectant, locatione, emptione, Emphyteoſi eod. 9. Commercia prohibentur & ex ijs quærere, vel ex ſucceſſione eod. 10. Sunt inteſtabiles eod. 11. nec filij ex teſtamento alicuius capiunt eod. Vrbibus pellendi eod.12. Non militant, eod.13. Priuentur immunitate eod. 14. Teſtimonium non dicant eod 15. Vltimo ſupplicio afficiuntur eod.16
Hæreticorum mortuorum fit condemnatio 33.8.16
Hæreticorum bona, à quolibet occupari poſſunt 33.8.19
Hæreticis pœna mortis infligenda 33.8. 20. & 22. Vindictæ in illos diuinæ end.21
Hæreticis non licet legare 42.33.4
Hæreticis ſerui Chriſtiani eſſe non poſſunt 14.1.20
Haila, & Abot, fluuij 31.6.15
Hannibal per interpretem loquebatur poſt Cannenſem victoriam 47.29.5
Hannibalis tempore ob bella in eum, ærarium Romæ exhauſtum 3.2.5

Hanno Carthagineoſis Tyrannidem affectans, cruci affixus 35.17.3
apud Hannooes nulla confiſcatio 31.31.13
Harmodius & Ariſtogito Athenas tyraotude libe rate conantur,& ob id illis effigies æreæ poſitæ 6.20.4
Harmodij & Ariſtogitonis Athenienſium immunitas & priuilegium,quando ceſſaret 2.28.4
Harmodij & Ariſtogitonis nomina ſeruis indere, prohibitum 36.4.2
Harmoſtæ Lacedæmoniorum 47.17.4
Harpalycem filiam Climeneus vxorem duxit, & mala inde cnnſecuta 9.11.8
Harpyæ qui dicti ab Alphonſo Hiſpan. rege 22.3.6
Haruſpex ſeu diuinus comburitur, & libri eorum 31.15.2
Haruſpicina,quæ diuinatio 34.3.6
Le hart,quid 47.21.15
Haſdrubal 47.16.17
Haſta, quod ſymbolum, & qoid, & quare haſta inueſtitura detur 6.14.7
Haſtæ geſtatio,deputata antiquis regibus pro diademate eod.8
Haſta regum ſceptrum, breuis baculus ooo haſta looga,& de ſcepero plura eod.9
Haſta Guntranus data,regoum tranſtulit in nepotem, haſtæ prælatæ regibus Romaoorum in ſymbolum regni,&c. 6.14.10
Haſta porrecta beoeficiario, ſigoum eſt beneficij conceſſi eod.11
Haſtæ iure præerant centumuiri 47.24.5
Haſtæ ſymbolum eod.7.& 8
Haſtæ motæ per ſe in regia Romæ eod.8
ad Haſtam cur iudices centumuiri cogerentur 47.24.7
Haſtiludia an probibita 48.16.25
Haſtati,Coriti dicti 58.2.19
Haſtati qui dicerentur 6.14.7
de haut Haubert,feudum regale 6.2.11
Hauriendi ius ex fonte publico, & aquæ ducendæ quomodo præſcribatur 3.22.4
Hauriendi ius prædialis Seruitutis prædio acquiritur,vt non poſſit inde alteri concedi. Et quid differat ab vſu hauriendæ aquæ perſonæ conceſſo. 4.16.2
Hauſtus aquæ,& dictus aquæ ſeruitutes differũt 4.15.12
Hauſtus aquæ vicinin proximo taotùm vel medio conſentiente remoto cooceditur,cõceſſo hauſtu conceſſum cenſetur iter ad bauriendum per fundum & reliqua,ſine quibus hauriri ooo poteſt,actio & refectio,& ſimilia &c. 4.16.3
et pro Hauſtu quando interdictum de foote, & confeſſoria detur eod.4
Hebræus ſeruus poſt ſeptennium erat liber 14.6,14
Hebræi hoſpites & venientes vt exciperent, & ſalutarentur 8.8.15
Hebræi filias adoptabant 10.6.20
Hebræorum exilia,& tranſmigratiooes 31.6.15
Hebræorum iubileus 26.1.2
Hebræorum lex,ne liberi ancillas ducerent 9.13.2
apud Hebræos à ſeruitute liberati ſtigmate notabantur 31.35.3
apud Hebræos quibus templa iorerdicta 16.3.6
apud Hebræos concubinæ quæ 10.1.7
inter Hebræos qui immunes à militia 19.3.12
Hebræis capitale vectigal impoſitum 3.5.11
Hebræis nuptiarum ſolemoia per hebdomadam 9.5.18.vnde & nu.21.
ex Hebræis ſumptæ tres partes illæ pbiloſophiæ 18.7.2
Hebræis vrbes refugij 30.4.2
Hecates menſa pauperum 15.28.10
Hecatombeon quid apud Homerum & iuriſconſultos nouè explicatum 36.2.20
Hector ab Achille occiſus 33.23.7
Hecuba Priami vxor à Græcis lapidibus obruta 31.18.1
Hedui Senatoria dignitate donati à Claudio Cæſare,fratres Galli dicti 47.25.18
Heduorum magiſtratus annuus 47.17.5
Heduorum Senatus 47.26.8
Hegeſiæ philoſopho vis maxima in diſputatione de miſeria humaoa, vt plerique ſibi mortem conſciſcereor 34.12.18
Helena Iuliam Cæſaris vxor 36.15.18
Helena monile Apollini Pythio dedicat 33.16.7
Helenæ cauſa bellum 38.8.7
Helenæ & aliarum raptus 36.8.14
Heleoæ inquirendæ gratia, Tindarides vagantes 30.8.27
Helenæ proci per teſticulos equi iurabant 50.8.9
Helenæ raptor Alexander 18.6.14
Helenus rex Francorum, vt inutilis regno depoſitus 45.3.7
Helenus vates 18.6.14
Heli ſacerdos habebat curam ignem fouendi 15.39.8
Heli maledictio ob quid interminata 15.21.6
ob Heli filiorum peccata, in manus Philiſtrnorum populus Iſraëliticus incidit 31.2.6
Heli ob filios punitos 35.5.27
ob Heli peccatum filij puniti 31.4.4
Heliæ iuſſu exuſti quinquagenarij 1.6.3
ad præces Heliæ, quioquageoarij regis Ochoſiæ combuſti 31.15.1
Heliaſtæ 47.27.5
Heliaſtæ iudices 36.28.4
Heliaſtæ iudices qui,& quare ita dicti 47.15.12
Heligaſtus Sacerdos Idolorum apud Francos, magiæ peritiſſimus,& eius admiranda opera 34.10.5.& 7
Heliogabalus ſęnaculum mulierum permittit 32.13.3
Heliſeus maledicit pueris Bethel, & vrſi lacerauerunt eos 31.20.1
Heliſeus Naami lepram curat 1.10.8
Heliſeus propheta 18.6.4
Heliſei mira in hoſtes facta 34.10.6
Helius Cinna Tribunus plebis 9.2.20
apud Hellioes pro bypobolo & acceſſiooe dotis triens tantùm,id eſt,quarta pars totius doris dabatur

Helue

Heluetij ambientem dignitatem regiam cremabant 35.1.11
Heluetij quales milites in Gallia 19.3.17
apud Heluetios tei cauſam ex vinculis dicunt 31.33.4
Helnidius Priſcus prætor 17.5.20
ad Hemitriteum morbum Quinti Sereni excantatio 34.9.10
Henricus à Vualpot primus magiſter ordinis Theutonicorum 15.15.3
Henricus Bonnnia Brixiam ciuitatem deleuit 4.5.15
Henricus 1. Angliæ rex epiſcopus facere auſus 15.12.11
Henricus primus rex Angliæ epiſcopos inſtituere præſumpſit, ſed reſipiſcere coactus 15.12.11
Henricus 5. Cæſar coronatus à Paſchali 2. extorquet inueſtituras epiſcoporum 15.12.10
Henricus 5. Cæſar inueſtituras extorſit epiſcoporum, excommunicatus, remiſit 15.12.10
Henricus 5. Imperator excommunicatur à Sum. pont. & cur 15.3.19
Henricus Andegauorum ducis filius à Ludouico Galliarum rege Normaniam accepit 6.2.30
Henrichus Pius rex Poloniæ victus à Tartaris magicis 34.10.1
Henrichus 3. Angliæ rex, genet Caroli ſexti 46.4.10
Henrichus 3. rex Gallorum. & Polo. quando ordinem militum S. Spiritus inſtituerit 15.35.12
Henrici 2. Franco. regis edictum, de nubentibus ſine conſenſu parentum, & de pœnis 9.3.24
Heraclij imperatoris tempore magnam Aſiæ partem vaſtauit Coſdroas rex Perſarum 15.13.5
Heracleoti voluntariè qua de cauſa Mariandini ſerui ſe ſubiecerint 14.10.7
Heracleotis ſe Mariandyni ſubiecerunt 18.23.9
Heraclitus Perineus curſor 17.12.7
Heracliti Epheſij liber de vniuerſo, de republica, & Theologia 33.9.7
Heraclius imperator ex vxore Eudoxia genuit Heraclium & Epiphamiam 33.23.24. Et quale ſupplicium de filia ſumpſerit eod.
Heracon à Suſijs ob templum dirutum punitur 33.15.13
Heraut d'armes, quis 38.18.4
Heraux, ſeu caduceatores Gallici, & eorum munus 19.2.5
Herbæ cuiuſdam ſanguinem ex iecore exſugentis inuentio, authori ſupplicij cauſa fuit 36.18.4
Herbæ peſſimæ eradicandæ antequam ſemen iaciatur 47.1.3
in Herbis canonicus quis dicatur 17.2.4
Herbacei fructus, vel antequam ſint maturi, an vendi poſſint 25.6.2
Herbipolenſis epiſcopus Ioannem quendam paſtorem ob nimia onera rebellantem, vt Hæreticum comburit 3.3.11
Hercules decimas ſoluit 16.8.25
Hercules filius Athladis regis Babylonenſis 18.2.19
Hercules Heſionem à periculo liberat 31.20.1
Hercules in Euandri ara Decimas ſoluit 2.22.3
Hercules ludos olympicos introduxit 39.5.14
Hercules occiſo Leone Nemeo renouauit Nemea certamina eod.16
Hercules Lycam in mare deijcit. 31.19.1
Herculis ex proſapia orti Lacedæmo. reges 18.
Herculis templum apud Agrigentinos 8.8.6
Herculis templum in Canobico 33.21.9
Herculis nepotes eo mortuo ſibi Aſyla conſtituerunt 33.21.10
Herculi decimas vouere ſoliti maiores 2.22.3
per Herculem mulieres antiquorum deierabant 33.12.14
Herculiani legiones 19.18.4
Hereclauion proditor 35.5.23
Heribanum vnde compoſitum 6.19.11
Herinacei & vulpis apologus lepidiſſimus 47.15.27
de Herinaceo fabula Æſopi 6.19.24
Herinetus rex Francorum 19.11.14
Herinetus 19. rex Francorum 35.5.13
Heriſibliz quid Francis 19.10.21
Hermaphroditi qui 7.2.5. & quomodo natura gignantur eod.8
Hermeas tyrannus eunnchus 7.2.23
Hermodorus author Romanis habendarum legum à Græcis 31.6.6
Hermodotus Epheſius interpres legum Græcarum 47.19.6
Hermogenes iuriſconſultus 18.11.5
Hermogenes vixit ſub Alexandro Cæſare 28.13.7
Hermolaus Sopolidis filius, lapidibus obrutus 31.18.1
Hermotini clazomeni anima 34.20.5
Hermotybij qui dicti apud Ægyptios 6.3.10
Hermundulus populus 19.2.4
Herodianus Sabinus 19.3.9
Herodes morbo pediculari affectus 31.25.2
Herodi Iudæorum regnum à quo conceſſum 31.17.3
Herodotus cur orbem peragrarit 31.6.3
Herois Rayſiæ ſoluta fide beneficiaria ducis Armorici 6.20.19
Heroſtratus templum Dianæ Epheſi incendit 31.37.3
Heruli nudi pugnabant 19.7.3
Herulorum rex in filium adoptatus à Rhoderico rege Gotthorum 10.6.3
Heſter hiſtoria quibus diebus à Iudæis legatur 2.2.16.10
Heſter metu Aſſueri, ieiunium indixit 31.7.3
Heſter ſubrogata Aſſuero regi Perſarum in locum vxoris repudiatæ Vaſti 9.15.24
Heſiodi occiſi vindex eius canis 48.12.20
Heſione deuoranda obiecta monſtro 31.20.1
Heſychij lectio emendata 3.5.12
Hetæriarcha quis dicatur 15.13.6
Hetruſcos addecimabant Romani 2.20.2
Hiale rex ex genere delectus 18.2.17
Hiaspis, locus vicinus Tigridis fluentis 26.2.9
Hiempſales 41.4.4

Hien-

Hiénam & Trochum non habere vtrũque ſexum defendit Ariſtoteles 7.2.13
Hiera inſula per multos dies arſit 36.19.4
Hierax ſcortationes improbans, imptobatus ipſe 9.6.30
Hieremias propheta 18.6.4
Hieroboam rex creatus 3.3.11
ad Hieroboam mittitur propbeta 31.20.1
Hieroboa 70. filios habebat occiſos ab Abimeleche 34.11.16
Hieroboami manus exaruit Dei vindicta 31.16.5
Hierocles auriga pro marito acceptus ab Amito Cæſare 9.2.5
Hieroſolyma ciuitas quæ,& quare ita dicta 15.8.2
Hieroſolyma incenſa à Nabuchodonoſore, & Tito 2.16.12
Hieroſolyma quãdo à Chriſtianis recépta & quis fuerit primus hieroſolymita patriarcha 15.5.5 & eiuſdem libri cap. 33.5.& 6
Hieroſolyma quando adempta Chriſtianis à Saladino 15.35.3
Hieroſolymorum rex hominium ſummo pontif. debebat 18.2.4
Hieroſolymis hoſpitale Chriſtianorum Latinorũ, D.Magdalenæ,& D.Ioannis 15.33.2.& 3
Hieroſolymis templum poſt Titi ruinam à Chriſtianis,permiſſu Arabum,ædificatum eod.5
Hieroſolymitani S.Ioannis militum origo,& profeſſio,ſeu vota 15.34.1. horum paupertas nihil habet proprij eod.non ducunt vxores,nec fiũt preſbyteri eod.3. Priorum horum hoſpitalia quis debet eſſe preſbyter eod.4. Et ordo ipſorũ habet & preſbyteros,& moniales eod.5
Hieroſolymit.militum ordinis priores commendatarij 15.34.6. militaris huius ordinis inſtitutor,habitus, & crucis color eod. 7. & ne crux ſit quadrimembris eod.8.& cruciferorum quale munus diuini officij,& orandi eod.9
Hieroſolymit.militum ordinis priuilegia, & iuriſdictio.15.34.10. & iſti hoſpitalarij dicti Rhodienſes, milerenſes milites eod. 11. vt rapaces arguuntur eod.13
Hieroſolymitani milites patres luſtrici eſſe nequeunt abſque ſui ſuperioris licentia 2.4.18
Hieroſolymitani milites non lugentur à ſodalibus 2.14.10
Hieroſolymitanorum militum mos in ſepeliendis fratribus militibus 2.14.11
Hieroſolymitanum imperium 18.2.2
Hieroſolymitanus patriarchatus à ciuitate dictus 15.8.1.quando conſtitutus eod.3
Hilario anachoreta primus monachus 15.13.2
Hilarion ſuſtulit faſcinum ad amorem 34.12.2
Hilarionis heremitæ quale ieiunium 2.18.11
Hildericus filius Grinualdi Maioris domus adoptatus à Sigiberto Galliarum rege 10.6.29
Hildericus rex Frãcorum, vt luxurioſus regno depoſitus 45.3.11
Hipparchus Piſiſtrati filius 34.3.20
Hippias & Hipparchus filij Piſiſtrati 18.1.13
Hippias magiſtratus vendidit 36.29.16
Hippiæ Athenienſis vt pecuniam haberet inuentum 36.2.27
Hippocentaurus quod animal 7.3.8
Hippocrates mathematicus 47.10.7
Hippodamas Euryphontis Mileſius 18.5.1
Hippodamus primus de optimo Reip. ſtatu & ciuitatis tractauit 6.6.6
Hippomenes filiam adulteram quomodo puniuit 36.6.22
Hipſicratea Mithridatis vxor fugiẽtem virum nõ deſerit 11.4.10
Hiramus Tyriorum rex Salomoni ligna cedrina & abiegna conceſſit 3.16.2
Hircanus pontifex multa talenta à ſepulchro Dauidis cur acceperit 2.14.16
Hitco & Panſa Conſulib.tributa Romanis renouantur 3.5.3
Hiſpani maximè ſuſpecta oſcula mulierum habent 8.8.25
in Hiſpania filius ſucceſſurus in regno, princeps dicitur 18.2.20
in Hiſpania quæ forma expectariuarum literarum ad beneficia 17.15.7
in Hiſpania quot ordines militum 15.35.7.8.& 9
Hiſpaniarum regibus prohibita alienario Domanij 6.6.20
Hiſpanillæ malis artibus affectans Matrimonium Marinus,punitur 8.1.24
Hiſtoriam in alterius infamiam cudens, vt puniendus 38.6.2
Hiſtrioni vetatur ſumere perſonam & veſtes ſacræ virginis 39.11.4
Hiſtriones præſtigiatores pellendi ciuitatibus 34.16.13
Hiſtriones vrbe pepulit Tiberius, reuocauit Caligula 39.5.23
Hiſtriones milites capite damnantur,clerici deponuntur eod.nu.28
Hiſtrionum & mimorum pœnæ 39.5.19. eorum caſtigatio ad magiſtratus pertinet eod.nu. 27. eis donare,peccatum eod.25
Hiſtrionicarum rerum,& hiſtrionum in ciuitate, mala 39.5.27
Hiſtrionum temeritas & linguæ procacitas punita 38.5.13 & 14.15.
Homares filius Chorabi imperator Mahumeticus 15.33.5
Homerus cur dicitur cæcus 36.12.12
Homerus monetæ Chiorum inſculptus 36.2.19
Homicidia dolo commiſſa, tantùm de lege de ſicarijs puniuntur 36.15.3
Homicidia ſecundum diuerſas circunſtantias Athenis diuerſis tribunalibus iudicabantur 36.15.5
Homicidij nomen quid contineat 36.15.5
Homicidij rei pendente iudicio,arcebantur foro, & ſacris 36.15.8
Homicidiorum alia voluntaria, alia caſualia, alia cum neceſſitate 36. 15. 7. voluntaria nunquam inulta eod.
Homicidij voluntarij & inuoluntarij pœnæ 36.15.10.& ſeq.
Homicidium conſulentes,agentes,& celantes digni pœna homicidæ 36.15.15

Homicidia voluotaria & inuoluotaria iure diuino quomodo vindicata 36. 15. 14. pontificio & Gallico,& Germanico eod.15
Homicidij inuenti,incognito autore,expiatio 36. 15.25
Homicida inuoluntarius ſacrificabat tumulo occiſi quippiam, expiarionis cauſa 36.20.10
Homicidæ gratiam à principe obtinentes, quare ſiſti debeant iudicio 36.21.2
Homicidas permittebat Draco occidere, vel ad iudices ducere 36.21.26
Homicidæ ſupplicium per elemeotorum priuationem 1.7.2
Homicidæ in alia vita, damnandi morte æterna 36.15.1
Homicidæ occidendi,Draconis lex,& Athenienſium. 36.15.24
Homicidarum damnatio & pœnitentia in foro pœnitentiali 36.17.5.in foro contentioſo eccleſiaſtico eod.6. & 7
Homicidæ Iulij Cæſaris remunerandi 34.5.5.
Homicidæ miraculoſè detecti 48.12.13.14.15.& ſeq.
Homicidæ quodammodo habentur qui coniugij bono maledicunt 9.6.31
Homicidium directè vel per inditectum quando committitur 36.23.2
Homicidium parricidium dictum 36.24.1
Homicidium proditorum grauius puniendum 35. 5.2
Homicidij in turba vel ſeditione commiſſi, à quo eſt ſumeoda pœna 35.6.21.& 22
Homicidij pœna ſancitur in eum, qui abortũ procurauerit 7.1.11
Homicidio excuſatur,qui interimit authore lege, vel iubente principe 19.2.11
Homicidia fortuita exilio voluntario punita 31. 6.11
Homicidia inuoluntaria non pertinent ad l. cor. de ſicarijs 36. 20.1. quæ dicantur illa eod. 2. quando omnino excuſantur à pœna eod.3 & 5
Homicidij inuoluntarij olim pœna, exilium voluntatium 36. 20. 7. hócque redemptum pœna pecuoiaria aliquando eod.9
Homicidij expiatio,per exilium & alia 36. 20. 8. & 10
Homicidium io rixa commiſſum, quomodo iudicandum 36.20.11
Homicidiom commiſſum ſine voluntate, eget codicillis veniæ in Gallia 36.20.16
Homicidia laudata 36.21.18. & quæ impunita ex legibus Solonis eod.20
Homicidia quædam ſucceſſionis obtinendæ cauſa perpetrata 41.4.4
Hominium, Gallis *hommage*, eſt iuramentum fidelitatis 6.15.6. eius forma in Gallia duplex, pro feudo ſimplici,& pro ligio, & de vtraque eod. 7. Per ſe & procuratorem hominium & iuramẽtum præſtari & recipi poteſt, niſi ineundæ ſit perſonæ ratio in feudo eod.8
Hominium per procuratorem præſtant plures vaſſalli vnius hæredes,& vim ex pluribus hæredibus dominij vniuerſitas, eccleſia, minor, pupillus,& ſimiles 6.15.9
Hominium & iuramentum fidelitatis quando tenentur præſtare beneficiarij,& intra quod tempus, quo non facto manus iniectio Domino in feudum permiſſa eod.10
Hominium quando & à quibus non debeatur pro mutatione vaſſali eod.11.& an nouè Hominiũ ab emptore præſtari debeat, ſi pars feudi alienetur eod. 12. In hominióque & iurameoto fidelitatis, debent exprimi res & valor earum, & cenſus. *Denombrement apres l'hommage*, intra quod tempus debeat dari &c. 6.15.14
Hominium in feudis,quid 47.7.18
Hominium pro rebus temporalibus res eccleſiaſticæ debent 45.7.12
Hominiom vel fidelitas in quo loco præſtari debeat Domino 6.16.11
Hominij præſtationis defectus in Gallia non habet commiſſum, iure contrà:& num ipſo iure cadat feudum in commiſſum ao poſt 6.16.9
ob Hominij defectum iniectio manuum in feudum quando ſoluitur eod.10
Hominio & fidelitate clieus honorat Dominum, & cum eo neceſſitudinem contrahit 6.16.1. Et per hominium & fidelitatem Dominus res ſuas agnoſcit & commoda recipit eod.2
Hommage Gallis quid 6.15.6
Homo laboribus addictus 39.6.1
Homo liber non habet æſtimatiooem, contrà ſeruus 36.15 23
Homo liber non recipit æſtimationem 29.7.4
Homo liber quare non præſcribitur 40.4.7
Homo muliere dignior in ſexu 7.2.3
Homo quilibet inferior dignior quibuſcunque mulieribus 11.4.5
Homo omnium rerum creatarum particeps 7.1.5
Homo duplex, externus & internus eod. 6. eius appellatio ad vtrunque ſexum maſculi & fœminæ,pertinet eod.9
Homo pars vniuerſi,& vt ipſum moueri perpetuò debet 39.6.3
Homo præſtantior fœmina 28.10.8
Homo ſibi ingenium format etiam contra naturæ inclinationem 45.7.1
Hominis liberi venditio oon valet,& quando ſuſtineatur 25.7.1
Hominis natura,imperare 14.2.6
Hominis nobilitas ſuper omnes res 21.6.10
Hominis nomen pro viro,vt pro nobiliori ſignificatu 7.2.2
Homiois primi peccatum mortem oobis attulit 36.14.1
per Hominem bona fide nobis ſeruientem,acquirimus 20.11.8
Hominem deuorare & equitem 34.16.12
Homioem homini cuiuſcunque gradus inſidiari natura nefas 38.1.22
Homines cuiuſcunque generis & beſtiæ, iniurijs mouentur,eáſque repellunt 38.1.23
Hominem liberum concludere non licet propria authoritate 36.25.29
Homioem liberum furatus qua pœna plectatur 36.31.9

in Homine duo luminaria, ratio, & ſenſus 15.1.4
ab Homine res vt prohibeantur in conuentionem venire 21.4.5.& c.5.nu.6
Homines amore & luxuria corrumpuntur 34.12.10
Homines cùm egent, multa ſe ſcire mentiuntur 34.7.4
Homines liberi pignerati non poſſunt pro debito 23.9.6
Homines mutati in iumenta & alia animalia 34.2.3
Homines natura mendaces 34.8.5
Homines non poſſunt gigni quàm ex coniunctione maris & fœminæ 34.20.25.& 26
Homines an dicantur in vtero exiſtentes, nondum nati 7.1.10
Homines difficilè ſe temperant ab animi motibus 43.6.36
Homines marini vel ſylueſtres, non propriè homines 7.3.3
Homines, milites aut pagani 19.1.2
Hominum capitatio diuerſæ præſtationis, pro diuerſitate locorum 3.5.12
Hominum carere ſuffragijs, pœna: & qui ea affecti 31.8.4
Hominum corpora in cibum verſa, in quadam Cyri expeditione ob famem 31.23.5
Hominum alij maſculi, alij fœminæ, alij vtriuſque ſexus 7.2.1
Hominum nona Paracelſi diſtinctio, in Adamicos & non Adamicos 7.3.1
Hominum non Adamicorum quatuor genera eod.2
Hominum figuræ vbi obuiæ & euaneſcentes eod.11
Hominum in alia corpora num poſſit fieri tranſmigratio verè 34.16.4
Hominum omnium æqualis, vnáque naturâ conditio 14.1.2. eorum appellationes diſtingui cœperunt, iure gentium ſeruitute inducta eod.3
Hominum omnium principium poſt Adami creationem, ex generatione & copula maris & fœminæ dempto Adamo, Eua, & Domino noſtro Ieſu Chriſto 8.1.16
de Hominum generatione ex luto & aliorum, fabulæ Ægyptiorum improbatæ 8.1.17
Hominum omnium vnum genus, natura 11.1.1
Hominum diuiſio in liberos, ſeruos ingenuos, libertinos, & qui eod.2
Hominum variæ voluntates 26.2.17
Hominum vnum genus, & natura prima, & ortus, & interitus 14.2.7
Hominibus etiam inuitis beneficium datur 41.5.16
Homolngi homines qui 6.2.25
Honeſta militum miſſio, quæ 19.4.3
Honeſtas & modeſtia in foro venali ſeruanda 47.31.7
Honeſtas inſpicienda in matrimonijs 9.21.1
Honeſtas maximè in coniunctionibus conſideranda 8.1.23
Honeſtas non violanda à principibus ipſis 6.20.11
Honeſtas publica ex ſponſalibus contrahitur, quid autem differat ab affinitate 9.10.6
Honeſta & turpia non eadem omnibus 30.6.3
Honeſtè viuere imperatum quibuſdam à magiſtratibus 36.9.3
Honeſto in loco inhoneſtas perſonas annotare licere non debet 10.2.37
Honor, magiſtratus omnis dicitur 47.30.18
Honor municipalis quid 18.12.1. à munere quomodo diſcernatur, & differat eod.& 10
Honor delatus à principe dignior cæteris 18.12.12
Honor parentibus reddendus in quo conſiſtit verè 45.10.2
Honor publicus, ambitionis fomes 36.29.4
Honoris cauſa pollicitationem valere, quomodo intelligendum ſit 36.29.14
Honoris gradus Sacerdotum Chriſtianorum, & gentilium 16.8.38
Honores per gradus deferendi 16.1.4
Honores ſeu officia quis poſſit ſubire 18.13.5
Honores & munera non continuanda inter patrem, & filium, & alios eod.28
Honores & munera ordine municipibus deferri debent eod.39
Honoribus & muneribus qui excuſentur 18.13.6
Honoribus fungi quis cogitur in loco originis 18.13.11
Honoribus & muneribus gerendis poſtulatus ab origine, patria, domicilio, cui concedendus eod.27
Honoribus maioribus functi, minoribus quando poſſunt affici eod.31
Honorum gradus, & diſtinctiones 18.12.12
Honorum municipalium quædam ſpecies 18.13.1
Honorum repetendorũ quæ intercedant interſtitia temporum 18.13.29
Honoraria militia 19.1.11
Honorariæ tutelæ non excuſant 12.6.6
Honorarium quid 27.21.& lib.49.8.2
Honorarium ius pars iuris ciuilis 21.3.8
Honorarium ius quare prætorium dictũ 47.30.18
Honorarij iuris obligationes 21.3.10
Honorarij legati & magiſtratus 35.4.7
Honorarij tutores qui, & quando tutelæ onere tenentur, & eorum officium 12.14.2
Honorarij tutores & notitiæ cauſa dati, quando & in quantum teneantur 13.10.23
Honorarij quomodo & quo ordine ſunt in albo ſcribendi 18.13.32
Honorius Pappa, anteà Lambertus dictus 15.12.10
Horæ expreſſio in quibus exigatur, & econtrà 30.7.7
Horæ à præcone accenſo in iudiciorum foro quot eſſent, dicebatur 47.40.15
Horas canonicas, ſeu officium diuinum non dicens beneficiarius an teneatur ad reſtitutionem fructuum ex beneficio perceptorum 17.2.11
Horatius damnatus à duumuiris 47.23.7
Horatius perduellionis reus 18.16.7
Horatij victoris Curiatiorum pater noluit filiam in ſuo ſepulchro condi, quod hoſtem necatum reipub. defleuiſſet 33.23.31

Horatiorũ, & Curiatiorum duellum 48.16.6
Hormiſda ſummus Ponti. Iuſtinum, ſeniorem imperatorem electum in ſuam fidem recepit 6.7.6
ex Horreis furatus triticum, qua pœna puniatur 37.13.7
Hortenſio conceſſa vxor Catonis Vticenſis, liberorum cauſa 9.4.4
Hortulani artifices 18.23.19. de his, & ſeplaſiarijs eod.eorum leges eoe.20.
Hortus olitorius 18.23.19
Hortum alienum ingreſſus furandi cauſa, qua pœna punitur 37.7.3.& 8
Horti Piſiſtrati & Cimonis, incuſtoditi, omnibus communes 37.7.10
Hortis exceptis, in vrbe finium tegundorum agi non poteſt 4.24.2
Horus venatione ſicurem reddidit inſulam 39.10.5
Hoſpitalarij decimas non ſoluunt 2.24.7
Hoſpitalarij Hieroſolimit.milites D. Ioannis vnde ſic dicti 15.34.11
Hoſpitale Hieroſolymis Chriſtianorum Latinorum 15.33.2. D.Magdalenæ eod.3.D. Ioannis eod.
Hoſpitale ſenum nutriendorum 15.28.26
Hoſpitale peregrinorum end. 33.Albrachi eod.
Hoſpitale publicum quis inuenit 15.28.34
Hoſpitalis non beneficij cura, & adminiſtratio à quibus conceditur 15.28.43
Hoſpitalia peſtis, inſanorum, morborum inſanabilium 15.28.25
Hoſpitalia publica & priuata eod.35
Hoſpitalia in titulum beneficij conceſſa quando eod.39
Hoſpitalium cura ad epiſcopum iure, non ad Magiſtratus pertinet,& quando, & pro quibus ad Magiſtratus 15.28.14
Hoſpitalium cauſæ,& pauperum primo iudicio in ſenatu agitantur eod.42
Hoſpitalitates inter crimina maieſtatis 35.7.10
Hoſpitis ingrati perpulchrum iudicium 39.1.16
Hoſpitis adulterium ſeuerius vindicatum 36.6.12
Hoſpitis ancillam conſtupraſſe ſæuiſſima pœna vindicatum à Macrino 36.9.7
Hoſpites in caupona duplices, voluntarij, & viatores 39.7.7
Hoſpitis infidi conſuetudo tuta non eſt 35.5.6
Hoſpitis ſignati nomen debere, falſi babet pœnam 19.8.2
Hoſpites ſuſcipere munus patrimoniale 18.20.2
Hoſpitium alimentis connumeratur 19.8.1
Hoſpitij diuiſio inter Dominum, & hoſpitem militem,vt fiat eod.4
Hoſpitij nomine quæ militibus hoſpitibus debentur eod.5
Hoſpitij onus,patrimoniale munus, & qui eo non teneantur
Hoſpitia militaria in caſtris,tentoria:& alibi, domus 19.8.2
Hoſpitia militum euntium in bellum, & redeuntium,vbi debent conſtitui 19.8.10
Hoſpitiorum deſignatores,menſores 19.8.2
Hoſpitiorum militum leges quædam eod.3
Hoſpitiorum immunitas alios non onerat eod.9
Hoſpitij ius antiquorum & teſſera 15.28.35
Hoſpitij ius non habet ſucceſſionem ab inteſtato 45.15.2
Hoſpitia qui non præſtent 18.20.11
Hoſtiam non notatam à Sacerdote, apud Ægyptios immolare piaculum erat 16.8.7
Hoſtiarij magni conſilij vbique in Gallia prætoriana decreta 47.40.25
Hoſtiarij magiſtratuum 47.40.10
Hoſtienſes Cardinalis priuilegia ſecundum Panormitanum 15.4.14
Hoſtienſis epiſcopus,& eius poteſtas 17.14.9
Hoſtienſes coloni maritimi 19.4.12
Hoſtilitatis tẽpore præſcriptio non currit 40.31.6
Hoſtilius philoſophus relegatus 18.7.8
Hoſtilius philoſophus quare in inſulam relegatus 35.6.17
Hoſtis quis 19.2.2
Hoſtis cadauer ſpoliare præterquam armis,illiberale,auarum,& muliebre 33.23.22
Hoſtem qui nullum interfeciſſent,apud Scythas libare non poterant 16.3.6
Hoſtes qui 35.1.4
Hoſtes ad bellum inferendum clam concitare, capitale,& maieſtatis 35.5.12
Hoſtes conſiliare,aut iuuare,capitale 35.5.10
inter Hoſtes omnia profana, & nulla ſocietas 33.
ab Hoſtium poteſtate res duobus modis exeunt, per poſtliminium,& redemptionem 20.5.1
Hoſtibus ingreſſum præbens in regnum,pœna capitalis & maieſtatis 35.5.13
Hoſtibus literas vel nuncium mittere, proditionis ſignum 35.5.14
Hoſtes iuuare re,armis,conſilio, aliàue re, proditionis & maieſtatis eſt crimen eod.nu.14
Hoſtium partes ſequuti, decimati, & dijs deuoti 35.5.26
Hoſtem fugientem abſcondens, nec reuelans, relegandus 33.5.30
ab Hoſtibus captorum bonis curatores dati 13.8.3
ab Hoſtibus capta,capientium fiunt 20.4.1
ab Hoſtibus capta & repetita, Dominis reddenda eod.2.capta ab his immobilia & mobilia,quorum ſunt eod.5.quomodo præda ab illis capta diuidebatur militari diſciplina eod.6
ex Hoſtibus iuſta præda,quibus bellum indictum, non capta per latrunculos 20.4.10
ab Hoſtibus repetiti reddi debent Dominis antiquis nec repetentibus & quærantur 20.5.6.
cum Hoſtibus & barbaris negotiare prohibitum 25.15.11
Hugo antiquus interpres 17.6.40
Hugo Caputius quibus titulis vſus 6.8.14
Hugo de Paganis, ex primis authoribus Templariorum 15.33.6
Hugo rex Italiæ,metuens ne ſibi regnum eriperetur quid commentus fuerit 9.6.28
Huiſſiers, admiſſarij 19.18.11
Humani corporis,& reipub.ſimilitudo 3.2.1
Humani iuris res 1.14.1.& illarum quædam puræ, quædam profanæ eod.7

Hungariæ regis ius in beneficia 17.7.21
Hungariæ regibus alienatio domanii prohibita 6.6.20
Hungariæ regnum defertur proximiori morientis 41.3.13
in Hungaria exteri ſacerdotia non habent 17.6.42
Hungarorum ritus in nuptiis firmandis 9.5.46
Hunnibaldus francorum hiſtoriographus 34.10.4
Hydrophilaces qui dicti 31.35.2
Hyemis nauigatio ſepè periculoſa eſt, & ſemper incerta 29.10.15
Hynzephious Bellamarini rex victus ab Alphonſo 11.rege Hiſpan. 15.35 10
Hydromantia vt fiat 34.1.5
Hyperboreorum mos circa mortuorum corpora 2.14.18
Hypobolon alicubi in vſufructu tantùm eius vana nomina 8.7.31
Hypotheca quid, & vt differat à pignore 23.5.3
Hypothecæ nomen pignus continet, & contrà eod.4
Hypotheca omnium bonorum, ad futura pertinet & præſentia 41.5.10
in Hypotheca potior tempore, potior eſt iure 23.51.4 niſi impediat priuilegium eod.5.& 6
Hypotheca potior eius qui ad rei conſeruationem mutuauit 23.11.9 In cauſam pietatis, vt in funus & morbum impendens & c.eod 10.qui priuilegio præualent eod.11
Hypothecæ prælatio datur principi, & ciuitati Romanæ 23.11.8
Hypotheca quibus modis tollitur 1. mutata obligatione &c.23.12.1.non mutuata pecunia eod. 4.remiſſione expreſſa & tacita eod. 5. abuſu eod. 6.7.& 8
Hypoteca tacita pro dote, tutela, & aliis 23.8.6.& 8
Hypothecæ ius habent legatarij & fideicommiſſarij in bona defuncti 23.7.2
Hypothecæ quæ res ſupponi poſſint, & quæ non 23.9.4.& 12
Hypothecam in bonis mariti dotis repetendæ cauſa habent vxores, etiam potiorem anterioribus creditoribus, & rationes dantur 9. 24. 3. num autem expreſſam anteriorem habentibus præfæratur eod.4. Et num pro dote confeſſata præferatur, & à quo tempore dotis Hypotheca initium habeat eod.5.& 6.
Hypothecæ priuilegio caſus quibus non vtatur vxor eod.7
Hypothecæ priuilegium non datur extraneo repetenti dotem 9.24.8
Hypotheca, quæ mulieri pro dote repetenda prioritatis competit, non datur ei pro additamento repetendo. eod.9
Hypotheca generali quæ cenſeantur excepta 23.9.11
Hypothecaria actione quando agatur contra tertios poſſeſſores 23.20.6
Hypotecariam actionem habentes præferuntur creditoribus non habentibus 23.11.1
Hypothecariæ actiones, quo tempore præſcribantur ex iure, & in Gallia 40.5.29
Hyppolites Amazonum regina 6.12.7
Hyprenſis Senatus in Flandria 15.28.13

I

Iabes & Galaad ſepeliunt Saulem & Ionatham 2.14.8
Iacinthos & Margaritas qui equeſtribus frenis auſus fuiſſet inſerere, quinquaginta libris auri mulctabatur 3.17.6
Iactus naufragij vt reſarciendum à vectoribus & nautis 29.10.10.14.16.& 18
Iactus periculum pertinet ad nautam, ſi plus æquo nauem onerauerit 29.10.14
Iactus retis difficilis quæſtio 50.1.7
Iaculis confodere.pœna 31.18.2
Iacob ab Iſaaco patre benedictionem accipit 15.5.14
Iacob peregrinauit 31.6.3
Iacob vt interpretetur 32.8.2
Iacob à Socero Labano cur diſceſſerit 1.14.11
Iacobi viſus Scalæ 2 4.20
Iacobitæ hæretici Armenij in conſecratione cur vino aquam non miſceant 2.6.3
Iacobus Borbonius Marchiæ comes 10.6 21
D.Iacobus Hieroſolymorum epiſcopus 15.3.3
D.Iacobus pugnans contra Saracenos apparuit 15.35.8 & 9
D.Iacobus ſacramentum extremæ vnctionis inſtituit 2.7.2
D.Iacobi Hoſpitalia 15.28.33
S.Iacobi militum ordo in Hiſpania quando inſtitutus.15 35.8.& S.Iacobi de Spatha militum ordo, quando eod.9
ἰαμβίζειν contumelias inferre cur dicimus 38.1 21
Ianiculus Canuleis Tribu.plebis 35.6.15
Ianitoris officium quod 16 3 2
Ianitorum principis violatio acerrimè vindicata 35 1.1
Ianuſarij milites apud Turcas qui 6.11.13
Ianixeri Romæ qui 49.5.11
Ianizerij dicti, ſolicitatores apoſtolici 15.42.4
Ianues & Mambres reſiſtunt Moyſi 2.2.6
Ianua Tribuni pleb. noctu diúque aperta eſſe debebat 47.34.9
Ianuam extrà aperire quis poteſt, quatenus ſtillicidij rigor competit 4.9.6
Ianuarij Calendis manumiſſiones quare conſules faciebant 14.5.7
Ianuarij Calendis ſtrenæ dantur 2 16.29
Ianuarij menſe vacantia beneficia quibus debeantur 17.6.44
poſt Ianuarias calendas pro ſalute principis vota ſuſcipiebantur 24. 10.14
Ianuariis calendis ſtrenæ dantur 3.6.3
Ianuarijs calendis ſtrenas vxoribus dant mariti 28.10.11
Ianus faſces 12.primus dedit 31.38.1
Iapetus Noadi filius 6.4.3
Iapygatum & Tarentinorum bellum in Italia 26.2.9

Iapigum & Tarentinorum bellum de finibus 39. 13.2
Iaſon Iſthmium ludum quare, & vbi inſtituit 39. 5.14
Iatraleptice Magiæ ſpecies 34.2.5
in Iberia Pub. Scipio Haſdrubalem deuicit 6.7.18
Ibin auem cur adorent Ægyptij 39.10.6
Ibyci homicidæ quomodo detecti 48.12.15
Ichthyophagis concubitus promiſcuus 9.2.19
Idigerdis regis inſigne iudicium 34.5.12
Idola lignea quare loquuta 34.8.3
Idolasp. quid apud Langobardos 28.14.11
Idoneus cenſetur qui non declaratur incapax 47. 9.1
Iduare, lingua Etruſca, diuidere eſt 9.20.11
Idus, dies quæ menſem diuidit 9.20.11
Ieiunandi modus, & à quibus abſtinendum 2.18. 11. & 13
Ieiunare ſabbatho aliquando prohibitum, & in Dominico 2.18.7
Ieiunare quæ perſonæ, & quando teneantur. Item de ieiunijs, quæ de præcepto aut de conſilio ſũt eod.15
Ieiunare ſine conſenſu viri vxoribus Deus prohibuit 11.4.5
Ieiunium, abſtinere à peccatis, optimum, quod iungitur corporali 31.7.3
Ieiunium generaliter quid 2.18.1. eius diuiſio, in profanum, & ſacrum, & quæ illa eod.2
Ieiunium profanum, aliud naturale, aliud morale & quæ illa eod.4
Ieiunium ſacrum, vel corporale vel ſpiritale, Corporale, pœnitentiale, vel eccleſiaſticum, &c. 2. 18.5
Iaiunium quibus diebus non fit 2.18.10
Ieiunium in pœnam quomodo datum 31.7.2
Ieiunium Iudæorum quale ob incenſam Hieroſolymam 2.16.12
Ieiunium purgare animã à peccatis, ex religione & Ethnicorum comprobationibus oſtenditur 31.7.3
Ieiunij finis 2.18.16
Ieiunij laudes 31.7.1
à Ieiunio quod de præcepto eſt, quæ excuſant 2. 18.16
Ieiunia ſtata, & indicta quæ 31.7.3
Ieiuniorum diebus qua hora edendum 2.18.14
Ieiunijs dies qui aſſignati, & de Quadrageſima 2. 18.9. & 12
Ieiunus torquendus eſt 48.12.23
Ieiunus quõodo dicere teſtimoniũ debet 48.1.1.44
Iepte votum 24.10.2. Iacobi votum 24.10.2
Ieſus Chriſtus quando natus 46.5.6
Ieſus Chriſtus Dominus noſter detulit ſemper barbam & capillos 16.1.18
Ieſus Chriſtus Dominus noſter nuptijs in Cana Gallileæ interfuit 9.6.1
Ieſus Chriſtus Dominus noſter in monte oliuarum ſæpè orabat 2.1.7
Ieſu Chriſti aduentu expulſæ dæmonum poteſtates 34.22.6
Ieſus filius Ioſaphat iuſſu Dei Ioram regem tyrannum percutit 6.20.4
Ieſu Chriſti aduentu oracula ſiluerunt 34.3.10
Ieſuitarum collegia, inſtituendæ iuuentutis, & prædicandi gratia, erecta 15.16.3
Ietro in munere iudicandi coadiutores ſibi ſumpſit 15.25.3
Ieux d'baſar, qui 39.3.11
Iezabel cur iuſſerit occidi Naboth 33.12.9
Ieſabel à ſuperiori loco deturbata 31.19.1
Iezabeli quæ pœna comminata 32.29.1
D. Ignatius contemporaneus Apoſtolorum 16. 4.6
D. Ignatius hierarcha eccleſiæ Antiochenæ 15. 22.12
Ignauia militum nimia, ad proditionem accedit, & punitur capitaliter 35.5.11
Ignauiæ pœnæ apud Sardos 39. 6. 10. inter apes eod. 11. apud alios nu. 18. 19. 20. & 21
Ignauiæ ſignum, pinguem eſſe 19.11.5
Ignis inextinguibilis fotus à Veſtalibus, & quis author 15.39.9
Ignis perpetuus ſacer apud quos ſeruatus eo.10.4
Ignis nocens & innocens 1.6.2
Ignis de cælo eod.3
Ignis & aquæ interdictio eod.5
Ignis & aquæ in nuptijs myſteria 5.6.6
Ignis quomodo reſponſum dedit 34.18.5
Ignis vix ſine fumo vnquam, & eius natura ſurſum tendere 4.13.4
Ignis loquentis techna 34.5.12. & vbi ignis adorabatur eod.
Igni aquam inijcere, prouerbium quid 9.5.47
Ignem ardere prohibens incantatio 16.5.15
Ignem fouendum perpetuò in eccleſia Dei inextinguibilem 15. 39.8. quare, & quid illud denoter eod.
Ignem perpetuò in ſuo tabernaculo voluit Deus tempore legis Moſaicæ 15.17.7
Igne combuſti vindicta diuina 31.15.1
Igne quomodo vindictam ex hominibus capit Deus 36.19.3
Ignis ſacer 36.16.9.5. Ignem naturali vi concipientia 36.19.6
Ignis ſub terra amnes 36.19.9
Igne ſacro corripiuntur periuri vbi 50.10.10. & 11
Ignobilis punitur grauius nobili 30.5.5
Ignobilis quomodo feuda in Gallia poſſidere poſſit 6.13.9
Ignobiles an ſine diſpenſatione feuda nobilia tenere poſſint 6.4.9
Ignominioſa miſſio 19.4.7
Ignominioſi ex cenſoria nota 47.16.10
Ignorantes, triplicis differentiæ 30.10.1
Ignorantia, error, & titubatio in quo differant 30. 10.2
Ignorantia & inſcitia, ſuppliciũ grauiſſimũ 35.37.2
Ignorantia excuſat, caſus 10.3.29
Ignorantia facti excuſat 43.2.11
Ignorantia iuriſconſultis, iuris & facti, quid 30. 10.3 facti proprij, & alieni: iuris naturalis & ciuilis quid, & quando excuſationẽ admittũt eod.
Ignorantia iuris excuſat milites 19.16.1
Ignorãtia probabilis à periculo moræ debitorem quando eximat 21.14.9

Igno

Ignorantia qnæ excuſat à mora,& culpa 17.9.38
Ignorantia craſſa & ſupina quæ eod.
Ignorantiæ mala 47.10.10
Ignorare quid 30.10.2
Ignoti ex teſtamento nihil capere voluit Octauius Cæſar 3.12.2
Igumeni qni dicti apud Moſcouitas 15.14.35
Ildouadus rex Gottborum 9.19.13
Ilia 41.33
pro Ilienſi agro qui populi contenderint 20.4.1
Ilyrij necant videndo 34.11.15
Ilium, Venetis templum 2.12.5
Illegitimi, canonici regulares, & monachi eſſe poſſunt 16.10.17. cur ab ordinibus illegitimi arceantur eod.18. tales diſpenſare in quibus beneficijs poſſit epiſcopus eod.10
Illegitimi eſſe deſinunt filij, dum fiunt legitimi 10.4.2
Illegitimi filij, inceſtuoſi, nefatij 10.3.30
Illegitimi non cenſentur filij nati 7.8.10.11. & 13. menſe 10.3.31
Illegitimi principes qui 18.1.2.& 15
Illegitimis diſpenſatio à quo fieri debet 17.6.35
Illico appellare, quando quis dicatur 50.2.25
Illyricanũ Prætorium cum duabus ciuitatibus metropolitanis, Conſtantinopoli, & Theſſalonica 15.5.11. eius ditio quanta olim eod.
Illyricani coloni 18.23.6
Illyricis bellum indictũ ob legatum occiſum 47.30.6
Illiteratus ſuſpendendus ab ordine, donec didicerit 16.10.12
Illiterati omnino non ordinandi, ſed poſſunt & ij ordinari, qui mediocri ſcientia ſunt imbuti 17.10.9. vide & nu. ſeq.
Illiterati electio iure irrita eod.13
Illuſtres per procuratores iniurias proſequuntur 19.16.6. & pactum de futura ſucceſſione inter illos validum eod.7
Illuſtres qui dicantur apud Speculatorem 47.12.33. apnd alios nu.17
Imaginaria venditio 25.2.3
Imaginaria venditio in quibuſdam iuribus ab alienandis 45.13.9
Imaginaria venditio quæ 36.2.2
Imaginaria venditio, nnlla 25.23.2
Imaginatio intenſa magorum, qnomodo virus infigat 34.11.9
Imago circa excantata pro tabifico morbo Philippi Hutini, & Caro. Valeſij 34.11.4
Imago lapidea circa Eccleſiam S. Saturnini Tholoſæ ob blaſphemias à quodam in Deum prolatas, ſe inclinat 2.12.5
Imago numiſmatum 36.2.18
Imaginem principis ad alicuius inuidiam portare, iniuria eſt 38.3.30
Imagines delatæ, in laratium per ſe redeuntes priſtinum 34.16.6
Imagines Theraphim, quibus Labam diuinabat 34.10.3
Imaginum & ſtatuarũ quarundam miracula 2.12.5
Imaginum principis violatio vel percuſſio, quod crimen, quæue eius pœna 35.7.1.& 5
Imbreuiatura notatiorum num probet 47.42.6
Immaturæ ætatis coitus, mala 9.7.4
Imminutæ maieſtatis crimen quid 33.3.2
Immiſcere, vide aditio 46.4.1.& ſeq.
Immiſſum quid à proiecto differat 4.12.3
Immobilia bello capta, cuius ſint 20.4.5
Immobilia donata propter nuptias an alienari à marito, conſentiente etiam vxore poſſunt 25.5.9
Immobilia, & pro immobilibus habita, quæ 1.9.6
Immobilia minorum non alienantur ſine ſolemnitate 1.9.8
Immobilia quæ dicantur 26.2.2. & 3. & quare tantùm in ijs ius retractatus ſit eod.
in Immobilibus creditores potiores tempore, potiores ſunt iure regulariter 23.11.4
Immunitas vnde 18.12.2
Immunitatis priuilegium ementibus à priuilegiatis pro rebus non competit 3.8.2
Immunitatis reſcripta à tributis quando valeant 3.5.1
Immunitate qui donati ab Alexandro Magno 31.16.9
Immutatio fortis, immutare poteſt ſpiritus corpori coniunctos 34.11.10
Immutatione fit erectio beneficij 17.5.1
Impedimentum & ſolutio matrimonij in quo differunt 9.15.1
Impedimentum qnod excuſat à præſcriptione lapſus temporis ſemeſtris collationis 17.9.36
Impedimentum legitimnm qnando excuſat à lapſu temporis eod.37
Impedimenta legalis coniunctionis 9.11.17
Impedimenta inter conſangnineos ſpirituales cuius ſint gradus, ratione Baptiſmi & confirmationis eod.18
Impedimenta matrimonij quæ 9.12.1.& ſeq. Et 9.13.5, & ſeq.
Impedimenta milites ne ducant 19.12.5
Impendia in communi diuid. iudicium veniunt 5.3.17
Impenſæ doten minuant, vt integra nõ reſtituatur 9.23.22.
Impenſæ quæ petuntur, quando retrahitur res 26.21.5
Impenſæ quæ reſtituantur bonæfidei & malæfidei poſſeſſoribus 46.7.25
Impenſarum & æſtimationis ex ſtipnlatione damni infecti quæ ratio habeatur 4.26.9
Impenſarum factarum deductio minuit actionem 21.16.4
de Impenſarum diuiſione eod. Quomodo, & quales impenſas bonæfidei & malæfidei poſſeſſor repetat eod.5
Impenſas factas quales procurator repetat eod.6
Ad eas expenſas condemnandus improbus litigator 21.16.7
Imperare hominis natura 14.2.6
Imperator quis dicatur 58.2.7
Imperator à quibns & quomodo fiat 6.7.6
Imperatoris conſenſus quãdo adhibitus & ſublatus in lectione ſummi Pontif. 15.3.19
Imperatoris electionem Papa confirmat 17.13.6

Impera

Imperatoris ius in beneficia 17.7.25
Imperatoris nomen in regia dignitate primus vſurpauit Iulius Cæſar 47.20.3
Imperatori ampla data omnium magiſtratuum Romanorum poteſtas 47.20.5
Imperatoris nomen Romanorum quando cæpit 18.2.16
Imperatorem eligendi poteſtas in germanos trãſlata, reſeruata tamẽ confirmatione ſummi põtificis 6.7.6
Imperatorem quis coronet 17.14.9
Imperatores hæredes inſtituere olim mos erat 3.12.1
Imperatores inaugurati ſacerdotiis quare 15.3.10. fuerunt & quidam Imperatores ethnicorum pontifices ſummi eod.
Imperatores nouis nominibus creati vocabantur 36.4.4
Imperatores olim inaogurati omnibus ſacerdotiis quare 50.12.8.
Imperatores ſummum pontificatum geſſerũt 15.1.9
Imperatorum nomen in caſtris, ducum erat cum necis poteſtate 47.20.2
Imperatoriæ artes & regiæ, duæ, militaris & legalis 47.20.13
Imperfectum teſtamentum ſioe ſolennitatibus 41.5.3
Imperium an omnes magiſtratus habere dicantur 47.13.1
Imperium merum & ſommum, aliud eſſe à mero & participe meri eod.7
Imperium conſulare alternis menſibus, & diebus in caſtris penes vnum ex conſulibus erat tantùm 47.15.16.
Imperium diutius retinuiſſe, quàm lex ferebat, non inultum 18.1.16
Imperium in decennium collatum Octauio, & ſucceſſorum ea de re mos 47.20.4
Imperium merum aut mixtom qui babeant ſecundum Speculatorem 47.12.16
Imperium merum & liberum non tractatur à Iuriſconſultis 47.21.1
Imperium iudices merum non dicuntur abſolutè habere eod.2
Imperium merum in magiſtratibus dicitur cum iuriſdictione eod.3
Imperium num conſuetudine vel præſcriptione quæratur 32.10.7
Imperium ſeu gubernatio vnius melior ne, quàm plurium 47.15.24
Imperium quando tranſlatum in Carolum Magnum & quando tranſlatum ab eius genere in Sazones 18.2.23. quando electioni commiſſum eod.
Imperij ſecundum genus hiſtoria, & ſucceſſio 18.2.18
Imperij acceptiones 47.13.2
Imperij diuiſio in merum, mixtum, & iuriſdictionem eod.4
Imperio mixto quæ tribuantur 47.21.13
Imperio Sacerdotium prælatum etiam apud Gentiles 15.1.8
Imperia & regna tribus modis hominibus contingunt, armis, electione, ſucceſſione 18.2.1
Imperia iuſta armis quæſita quædam eod.2
Imperitia culpæ annumeratur, & iniuriæ 38.9.11
Impetrans per incapacitatem alterius, non adipiſcitur de facto poſſeſſionem 17.9.8
Impetus animi excuſabilis, & qualis is ſit 30.3.3
Impetu quomodo delinquamus 30.2.2
Impietatis poſtremi ſeculi, nota, cum bonor coniugio non habebitur 9.6.31
Impingens hominem iniuriæ cauſa, qua pœna plectitur 38.3.16
Impios naſci ex concubitibus illicitis, & iram Dei concitari 10.3.23
Implenda conditio pro impleta habetur 28.10.24
Impoſſibilia non obligant 24.10.3
Impoſtoris ſeu magi admirãda pollicitatio & pœna 34.10.12
Impoſtorum mercium pœna 39.1.8
Imprecationes parentum filios lædunt 11.5.14
Improbi cur in hoc ſeculo pœnis, vel boni fœlicitate non donentur à Deo 31.28.1
Impropriè epiſcopi, & comites qui dicti 17.2.4
ab Improuiſo caſu, diuerſus caſus fortuitus 21.12.1
Impubes quis dicatur 12.1.4
Impubes nec iure militari teſtari poteſt 42.6.14
Impubes quando furtum facere dicatur 37.1.11
Impuberes ad honores non admittendi 18.13.5
Impuberes in Gallia quomodo iudicandi munus dicantur babere 47.9.26
Impuberes iudicare vel arbitrari aut munera reipub. obire nequeunt 47.9.16
Impuberes qui diu remanerent & à fœminis abſtinerent, à Germanis valde laudati 9.7.4
Impuberes teſtari non poſſunt 42.8.3
Impudicis matrimonia interdicta 8.1.28
Impudicos impudicasúe ſibi ſociaſſe, criminoſum 34.13.15
Impulſiuæ cauſæ, & finalis diſtinctio 28.7.12
Inæſtimabilis patrię poteſtas 11.8.1
Inæſtimabilis ius patronatus 14.8.1
Ineſtimatæ dotales res marito datę, cuius periculo intereant, an mariti, an vxoris 25.5.3
Inalienabilis titulus preſbyteralis, nec obligari poteſt 16.11.8
Inalienabiles res cauſa dotis poſſe alienari 9.24.11
Inalienabiles res domanij regni Gallię 6.6.17. & 19
Iuati regis Ægypti ſupplicium 35.5.33
Inas Vueſt Saxonum in Anglia rex, Romanę ſedi regnum ſuum vectigale effecit 6.2.12
Inauditus damnandus non eſt quantumuis malus 48.2.28
Inauditus damnari non debet 32.24.9
Inauditum neminem condemnandum eſſe 19.18.9
Inaugurato niſi in loco Senatus Romę baberi non poterat 15.17.15
Incantamentum contra glyres & ſerpentes 34.18.4
Incantatio prohibens ignem ardere 16.5.15
Incantatione curantes non ſunt medici 18.25.2

Incantationes contra morbos,& pœnæ curãtium 34.17.4.& 5
Incantationes nocent rebus & animalibus 34.9.12
Incantationes Simonis Samaritæ miræ 33.13.2
Incantationem remedia ſuperſtitioſa contra maleficia 34.22.21.& ſeq.
Incantationibus exercitus Polonorum à Tartaris, Romanorum à Bulgaribus ſuperati 34.10.1.& 12
Incantationibus ſoluendis remedia naturalia 34.22.10.& ſeq.
Incantata,& inexpugnabilis ideo ciuitas 34.10.13
Iocantatorum & ariolorum iuris diuini pœna 34.15.1
Incantatorum pœna, ex Caroli Magni legibus 34.14.8
per Incapacitatem alterius impetrans, non adipiſcitur de facto poſſeſſionem 17.9.8.& odioſa hæc impetratio eod.
Incarceratio decreta non ſuſpenditur appellatione 49.1.8
Incarceratur debitor triplici cauſa 22.6.1
Incendiarij dolo malo ad leg. Cor. de ſicar. pertinent 36.19.1
Incendiarij qui dolo malo ignem aliorum rebus ſubiiciunt, qua pœna puniuntur eo.nu.14
Incendiariorum pœna in foro pœnitẽtiali 36.19.17.& contentioſo iuris canonici eod. aliæ iuris ciuilis eo.18.& aliorum gentium eod.19.20.21
Incẽdium pluribus modis accidere poteſt 36.19.2
Incendium caſu fortuito factum, venia dignum & quando quis de eo non teneatur eo.nu.10
Incendium cum ſeditione facientes, qua pœna tenentur 36.19.15
Incendium dolo malo faciens, vltra pœnam capitalem, ad damnum datum incẽdio tenetur eo.16
de Incendio quando non tenetur conductor 36.19.11
ex Incendio rapientes, qua pœna puniuntur 36.19.15
Incendia voluntate diuina facta 36.19.3. Incendia repentina eo.4
Incendiom ſine culpa fieri non poteſt 1.6.3 de Incendio 1.6.2. Incendiorum Triũuiri eo.4
Incendij natura qualis 30.4.3
Incendio domibus conſumptis, aliis a rex, quàm domiois negligentibus ædificare, datæ à Veſpaſiano 20.9.8
Incendio orto Romæ mulieres ſacra obſeruarunt nocturna 2.17.3
Incendiorum cura Ædilium 47.31.9
Incendiorum officiarij 47.35.10.& 11
Incendia cum culpa, quomodo reparentur 36.19.12
Incendiorum cura ad quos magiſtratus pertinebat 36.19.13
Incenſum offerre, monialibus vetitum 15.17.17
Incertum quid 22.1.2
Incerta dos arbitrio tertij certa reddi pôt 9.24.11
Incerta res quæ dicitur in ſtipulationibus 24.2.4
Incertæ perſonæ an legatum fieri poſſit 42.33.7
Inceſtæ nuptiæ inter conſanguineos 9.11.2
Inceſtas noptias aduerſus contrahentes quæ pœnę 9.11.4
Inceſtus quid 36.7.1. eius pœna eod.2
Inceſtus cum matre & Filia, capitalis 36.7.7. cum aliis, alterius pœnæ eod.
Inceſtus per legem diuinam damnatio 36.7.8. exẽpla damnatorum eo.9.& ſeq.
Inceſtum abominata & idola 36.7.13
Inceſtus accuſatio non præſcribitur niſi per 20. annos 36.13.4
Inceſtus vnde,& ceſtus quid 9.11.2
Inceſtuoſi filij nom legitimentur per ſubſequens matrimonium 10.4.4
Inceſtuoſi, illegitimi filij 10.3.30
Inceſtuoſi principes, & monſtra humanæ naturæ 9.11.10
Inceſtuoſæ nuptiæ, quæ 9.11.3
Inceſtuoſos etiam cõſcientia flagellas, & ad mortem impellis 36.7.14
Incola ciuitatis quis dicatur 18.13.20
Incola eius ciuitatis vxor, cuius eſt maritus 9.4.6
Incolam quem poſſe eſſe in duabus ciuitatibus & in vtraque ad munera cogi ſobeunda 3.18.6
Incolas alicuius ciuitatis quid faciat 3.18.7
Incolatus municipem facit 18.13.18
Incommodum quid à damno differat 21.10.3
Inconſideratè factæ conuẽtiones prohibentur, & reſcinduntur 21.5.13
Inconſtantia rerum omniũ mutat omnia 47.32.1
Inconſultæ conuentiones lege prohibentor & reſcinduntur 21.5.13
Incorporalia pro parte vendi nõ poſſunt 25.24.16
Incorporalium finitio,& diuiſio 1.10.1
Incorporalia, quomodo præſcribantur quaſi poſſeſſione 40.4.4.& 7
Incubus morbus quis & vnde 34.20.24
Incubi dæmonis remedium 34.22.26
Incubi & ſuccubi dæmones 34.20.21.& 24
Indebitum quot modis dicatur ciuili vel naturali vel vtroque iure 22.16.4
Indebitum quid dicatur, ſi exceptione perpetua tolli poſſit eod.6
Indebitum dicitur ex cauſa inutili ſolutum eodem 8
Indebitum quomodo ratione perſonarum eod.9 modi ſoluendi eo.10. Antinomia diſſoluta circa condictionem indebiti eo.9
Indebitum ſcienter ſoluens non repetit eo.11
Indebitum aſſerens, probare debet 22.16.15
Iodefinita æquipollet voiuerſali 28.2.5
in Indefinitis quid veniat ex interpretatione 24.10.18
Indẽnatum occidere, perdoellionis crimen 35.3.4
ob Iodicium, promiſſum inuentori præſtandũ eſt
Indicia plena 48.12.10.11.& ſeq.
Indicia, ſuper quibus quis eſt torquendus, an communicanda reo 48.12.21
Indictio ex ſpeciebus penſitationum 3.5.1
Indictio quare dicta, & cui præmonebantur prouinciales ante exactionem, cuique contineret quinque luſtra, & quid ſingulis præſtandum eſſet 3.7.4

Indictio Talea, collecta vel collectio *ſparſa* coſ-
ctio idem, & quomodo fiebat 3.7.1
Indictiones hodie vel Taleas imponi, vel à prin-
cipe, vel ab aliis eius authoritate tantùm 3.7.9
Indictiones ſtatæ, Gall. *Tailles ordinaires* mumera
mixta indicta perſonis & rebus, diſtributa per
æs & libram, aliquādo per capita, & quomodo
3.7.3
Indictum ieiunium quid 31.7.3
Indicus curſor præſtantiſſimus 17.12.6
Indignus quando legato efficiatur legatarius etiā
poſt mortem teſtatoris 42.33.29
de Indigno præſentato à laico aliud ius ſtatuitur
quàm à præſentato ab eccleſiaſtico 17.4.13
Indigno ablatum quando applicatur, vel non ap-
plicatur fiſco 42.14.1
Indignis hæreditates & legata relicta, quando fi-
ſco deferantur 3.12.14
Indirecta verba ſubſtitutionum quæ 42.11.6
Indiuiduum, & diuiduum quid 5.3.1
Indiuiduum rei quid eſt eod.7
Indiuiduum ſolutione quid eo.12
Indiuiduum, diuiduum in pecunia æſtimata 13
Indiuiduæ rei in licitatione, & alius extraneus quā
do hæres admittitur 5.4.11
Indiuidui vel diuidui cauſa 1.10.6
Indiuiduam eſſe ſocietatem matrimonij, nec vxo-
rem eſſe temporalem, nec filium 9.4.3
Indiuidua in mora cùm pereunt, vt procedatur 21.
14.10
Indiuidua vel diuidua ex cauſa ſiue ciuiliter, vel ex
lege quæ præter naturam ſunt diſpoſitione, o-
bligatione, & ſolutione. 5.3.8. & de vtriſque
num.10.11.12
Indiuiſibile ius patronatus 14.8.1
Indiuiſibile ius patronatus, & quomodo ad plures
hæredes vnus pertineat 17.4.4
Indiuiſibilia diuiduntur intellectu, doctrina, &
cauſa 5.3.9
Indiuiſibilia feuda, quæ 6.6.27
Indotatam vxorem habere ſi cogatur, decipitur
maritus 9.17.1
Induciæ quid 20.5.8
Induciæ inter hoſtes feſtorum tempore 2.16.21
Induciarum tempus non habet ius poſtliminij 20.
5.8
Indulgentia quid 2.9.1
Indulgentia delicti quid 36.21.8
Indulgentia pro gratia 2.8.16
Indulgentia reis à principe facta, quid operetur
32.23.11
Indulgentiæ delictorum reis dantur pro iudican-
do principis aduentu, & ob alia per principem
36.21.12
Indulgentiæ vnde, & pro quibus cauſis 2.9.2
earum materia, & res ob quas conceduntur eo.
4. forma earum eod. 5. quis eas concedere poſ-
ſit, & quibus eod.6
Indulgentiarum fictitiarum quæſtores, vt ſacrile-
gi puniuntur 33.17.1
Indi ſeruos non habuerunt 14.1.19
Indorum lex, nec cum alterius artis homine, vel
alterius generis, liceret matrimonia inire. Et
artes plures exercere nō licebat Indis niſi phi-
loſophis 9.13.3
Indorum lege vſuræ prohibitæ 22.13.15
Indorum agricolarum natura, munus, & ſecuritas
18.23.13
Indorum mos circa mortuorum corpora 2.14.18
Indorum magiſtratus quidam mortes & natiuita-
tes perſonarum perſcrutabantur 10.3.1
Indorum multitudinis diſtinctio in quot ſpecies
hominum 8.5.2. apud Indos nullę dotes dantur
9.8.20
Induſtria cum pecunia contributa, ſocietatem ef-
ficit legitimam 8.7.23
Induſtria interdū præponderat rebus & pecuniis
27.4.10
Induſtria vnius, & alterius contributio pecuniæ,
ſocietatem iuſtam efficiunt 3.2.5
Inedia, in pœnam 38.6.7
In factum actio, generalis quæ, & pro quibus 28.
6.3
In factum actio, pro quo competat 38.9.3
In factū de pauperie actio, quando detur 38.12.
10
Infamia quid 31.29.5
Infamia apud bonos & graues eſt, etſi non ſit infa-
mia per ſententiam 44.3.6.
Infamia facto quid, & quando committatur 31.29.
10
Infamia facti num reiiciat accuſatorem, eſt in ar-
bitrio iudicis 32.12.7
Infamia ex condemnatione tutelæ vel curæ non
tranſit in hæredes tutorum vel curatorum qua
modo 13.10.10 perfidia tamē eorum, infamia
& aliis pœnis punita eod.21
Infamia irrogata iure pontificio, pro quibus, & à
quibus abluatur 31.29.3
Infamia iuris & facti reiicitur ab accuſatione 32.
12.5
Infamia non irrogatur per arbitri iudiciū 47.39.9
Infamia, pœna tutoris ob dolum remoti 12.5.
10
Infamia quomodo euitetur, & tollatur 31.29.12.
& 13
Infamiæ pœna quid 31.29.6
Infamię pœnę effectus, & à quibus arceat reum
31.29.11
Infamię ſpecies, iuris ciuilis & pontificij, alia, fa-
cti 31.29.7
Infamis eſt damnatus crimine publico 36.28.6
Infamis quis efficiatur 23.7.15
Infamis quis non poſſit teſtari 42.8.14
Infamis aliquando facta, quę tranſiret ad ſecūdas
nuptias, ſi haberet liberos 9.26.48
Infamis quando fiat periurus 50.22.3
Infames apud Perſas qui habiti 2.1.7
Infames erant, muliebria paſſi 9.2.8
Infames iure ciuili qui fiant & dicantur 31.29.9
Infames qui habiti apud Maſſilienſes 10.2.
42
Infantem aggreſſus occidere, etſi non occidit, pu-
nitur capitali ſupplicio 36.18.18
Infantes qui dicti 15.28.3
Infantes expoſiti eod.

Infantes rapiunt veneficæ & ſortiariæ, quomodo, & quare 34.20.34
Infantibus nouè editis inſidiari dæmones 34.19.5
Infectum damnum quid, & vnde dictum 4.26.1
Inferiorum, maiorum, & æqualium habetur ratio in feudis 6.6.13
Infernet 48.12.30
Infernet Gallis, qualis carcer 31 33.13
Infeudatione plura regna data 18.2.4
an Inficians res feudi, feudum amittat, vide 6.15.15
per Inficiationem acceſſio fit obligationi, vt in lege Aquilia, & depoſito, relictis piis actibus, & aliis 21.15.1
ob Inficiationem domini, commiſſum in Gallia 26.6.4
ex cauſis quæ per Inficiationem creſcunt, ſolutum non repetitur vt indebitum 22.17.4
Inficiatione domini ex certa ſcientia feudum amittitur, non ſi ignoranti 6.19.22
Infideli, & gentili non nubendum 9.13.8
Infimi iudices qui dicantur ſpeculatori 47.12.16
Infirmam vxorem curare an debeat maritus 9.20.4. & 5.
Informare quid in conuentionibus 21.7.4
Infortunia & damna conſideranda, eàque de cauſa à principibus aliquando remiſſa tributa 3.8.21
Ingennus quis 14.7.2
Ingenuus ex libertino natus eod. 3. & qui eſt ſententia talis declaratus eod.4
qui ſe Ingerunt, tutores vel curatores non dantur 12.4.6
Ingratitudo, cauſa beneficij amittendi 6.19.3
Ingratitudo & domini erga vaſſallum eſt eod.4
Ingratitudo filio per patrem pacto remitti poteſt 41.8.3
Ingratitudo remitti poteſt efficaciter, pacto vel reconciliatione 44.3.14
Ingratitudo beneficium offenſi non meretur eod. 18
Ingratitudinis actio, pœna, & reuocandi libertatem formula 11.6.6
Ingratitudinis accuſatio, & iudicium 39.1.16. & deteſtatio eod.17
Ingratitudinia cauſa quando, & quas reuocat donationes 28.15.7
Ingratitudinis cauſa hæres defuncti non conqueſti donationes non reuocat eo.8. vel ſi præmoriatur ingratus ante querelam eod.
Ingratitudinis cauſę ad exhæredationem legitimam filiorum. 44.3.7. exhęredationis parentũ, & fratrum eod.8. & 9
Ingratitudinis cauſæ, quibus amitti poteſt feudum ex aliis capitulis, quomodo elici poſſint 6.19.21
Ingratitudinis exhæredandi & reuocandi donationem cauſa, accuſaſſe de crimine patrem aut matrem 32 16.5
Ingratitudinem exhæredationis quis probare poſſit, filius exhæredatus, an extraneus 44.4.12
Ingratitudinem probare debet filij exhæredati hęres inſtitutus, aliter admittitur ad ſucceſſionem 44.3.12
ob Ingratitudinẽ in dominum feudum amiſſum, ad eum redit. 6. 21. 1. ob crimen autem aliud quam in dominum, feudum adeptum vaſſallo, ad proximiores, non ad dominum venit eo.4
Ingratitudine emancipatus reuocatur in poteſtatem patris 11.6.2
Ingratitudines in parẽtes tres capitaliores 9.26.13
Ingratus quis & libertus talis in ſeruitutem reuocari poteſt 14.8.5
Ingratus filius non poteſt res maiorum retrahere iure proximitatis 44.3.19
vt Ingratus exhæredatus filius, in feudo paterno vel auito non ſuccedit 6.13.2
Ingrati filij 11.6.4
Ingrati filij amittunt lucra prioris matrimonij 9.26.40
Ingrati liberi omni lucro bonorum paternorum priuari poſſunt à patre 41.7.25
Ingrati pœnitentiam agentes, & reconciliati, vel religioſi facti, exhæredari nequeũt à patre 44.3.14
Ingredientis religionem teſtamentum minus ſolemne valet 42.5.16
Inhabiles apud Græcos, vt dicantur 41.7.22
de Inhabilitate 41.7.22
Inhibitiones quid in cauſa appellationis 50.2.48
Inhoneſtarum rerum nulla ſocietas 27.4.10
Inhoſpitalitatis pœna ex lege Leucanorum 15.28.38
Iniectionis mannum in feudum quæ forma 6.16.8. & quando illa iniectio ob defectum hominij ſoluitur eod.10
Inimicitiæ capitales ſuperuenientes poſt legatum ſine reconciliatione inter legatariũ & teſtatorẽ, adimunt legatũ: nõ dem in hęrede 42.33.28
Inimicitiæ reiiciunt iudicem 49.3.17
Inimicus qui capitalior 4.24.11
Inimicus non eſt idoneus teſtis, & quales debeant eſſe inimicitiæ 48.13.34
Inimicus ſecretus periculoſiſſimus 33.5.7
Inimici oſcula doloſa putanda 34.8.8
Inimici ob calumniæ ſuſpicionem arcentur ab accuſando 32 12.9
Iniuria atrox fit ex qualitate perſonarum 44 3.20
Iniuria quid, & vnde nomen 38.1.3
Iniuria habet obligationem, nec pœnitentia aboletur ſola 38.1.13
Iniuriam non propulſare, iniuſtitiæ genus 38.1.14. vindicandam à iudice eo.15
Iniuriam remittens, non cenſetur remiſiſſe damna, ſeu ſatisfactionem eod.
Iniuriam facere, nec permittere fieri, princeps nõ debet 38. 1. 28. in ſe commiſſas tollerare eodem
Iniuriæ æquo animo perferendæ 38 1.2
Iniurię extrinſecus adueniunt ſine facto noſtro 38.1.2
Iniurias lex 12. tab. vindicabat 25. aſſibus tantùm, poſteà abrogata, ęſtimatioque facta eo.5
Iniuriarum cum furto affinitas 38.1.1. & 19

Iniuriarum legis Cornelij Syllæ capita eod.7
Iniuriarum æſtimatio fit à tēpore, quo illatæ ſunt, non iudicij.eo.nu. 8. pro iniuriis & ciuiliter & criminaliter agitur eod.
Iniuriæ non punitæ, creſcunt, & fiunt atrociores 38.1.21
Iniuriæ ſeruorum quoque & vicinorū, audiendæ, & vindicandæ 38.1.23.quare eod.24
Iniuriarum iudicium, priuatum non publicum 38.1.24. contrà Athenis.eod.26.& cap. 3. nu. 15
Iniuriarum appetitores ad compendium caſtigandi 38.1.25
de Iniuriis lex Athenienſium 38.1.26
in Iniuriis animus & factus inſpicitur 38.2.1
Iniuriæ in palatio dictæ, morte lege Langobardorum vindicatæ 38.2.5
Iniuriarum, Acquiliæ, & de pauperie actionū differentiæ 38.2.7
Iniuriæ iudicium conſiderat res, perſonas, modum illationis 38.3.1
Iniuriæ publicæ & priuatæ 38.3.2
Iniurias agentium & patientium conſideratio 38.3.3
Iniuriam non ſolùm in ſua perſona, ſed etiam in ſeruorum, liberorum, &c. pati dicitur 38.3.12
de Iniuria quæ in genus tranſit, agunt proximi etiam inuito iniuriato 38.3.12
Iniuria aut re, aut verbis fit eo.13. re quomodo eodem
Iniuriarum actio quando detur inter parentes & filios 38.3.6
Iniuriarum realium pœna, Langobardorum legibus, ſi per barbam aprehenſio, ſi ligatio, &c. 38.3.16
Iniuria realis cenſetur, tranſeunte aliquo ſedilia ab artificibus concuti 38.3.23
Iniuria interdum tranſit in crimen homicidij, & quæ eius pœna 38.3.18
Iniuriarum realium plura exempla 38.3.30.
Iniuriæ æſtimatio hodie fit à iudice 38.3.33
pro Iniuria affectis pugnare, religio 38.3.36
Iniuria verbis quibus fiat 38.5.4
Iniuria mortui affici poſſunt 41.11.3
Iniuria tollitur, ſi quis proteſtetur ſe non iniuriandi animo dicere 38.5.5.& 6
Iniuria verbalis, expreſſa & tacita quæ eod.7
Iniuria tacitè verbis quando fieri dicitur eo.8
Iniuriæ verbales habitæ, vocari argam ſeu cuculū, meretricem, concacatum, vulpeculam, leporē, ſcutij proiectorem 38.5.10
Iniuriæ in magiſtratus, lex Theodorici 38.5.11
Iniuriarum puniendarum pro loci ratione eo.12
Iniuria ſcripto facta, grauior quare 38.6.1
Iniuria quot modis aboletur 38.7.1
Iniuria condemnatus, an ſit infamis 38.7.2.& 5
Iniuriarum actio morte quomodo tollatur eo.5. quando tranſit in hæredes eod.
Iniuriarum obliuiſcendi inter Chriſtianos maximè 38.7.6.7.8.9
Iniuria quomodo expreſsè vel tacitè remittatur 38.7.10.& 11
Iniuriam confitendo remittens, non cenſetur damnum remittere ſeu ſatisfactionem eodem 11
Iniuria remiſſa cenſetur, diſſimulatione 38.7.12
Iniuriarum actio anno extinguitur, ſi non agatur eod.13
Iniuriæ mutuæ an admittant compenſationem eod.14
Iniuriæ leues vel pœnam non habent, vel habent non infamantem 38.7.16
Iniuriarum illatarum cauſa non vindicatarum iure, commiſſa quæ bella 38.8.7
Iniuria fieri damnum quando dicatur 38.9.10.& 11
ob Iniuriam acceptā, ſæuitiam, & ingratitudinem poteſt vaſſallus ſe liberare ab hominio patroni & fide exempla in comite Flandrenſi, & heroë Rayſiæ, prouincia caſtellæ 6.20.19
Iniuriam fieri videri à parentibus filiis, cùm ſecūdo nubunt 9.26.17
Iniuriam ſibi factam vaſſallus contra dominum proſequi poteſt, non verò ſuorum, & cur 6.19.14
Iniuriarum actio contra volentem ingredi fundū alienum inuito domino competit 4.14.1
Iniuriarum actio quomodo proſequenda 32.24.20
Iniuriarum cauſa per procuratorem ab illuſtribus tractatur 19.16.6
Iniuriarum quomodo conqueratur aduerſus parentes, & patronos, filij & liberti 44.4.3
Iniuriarum remittendarum principum clementū exempla 35.8.3.& 4
Iniurias Chriſtianorum, quo dolo noluit vindicare Iulianus Cæſar 47.1.10
Iniurias remittere illatas, heroicum ſimul ac chriſtianum 35.8.1
de Iniuriis tranſactio quando infamet 28.2.13
Iniuriantis ſerui vel liberi pœna extraordinaria 38.1.6
Iniurianti odium tenemur remittere, ſed non iniuriæ ſatisfactionem 38.1.17.& 20
Iniurioſus, cancellarius Galliç 47.29.10
Iniurioſa per ſe verba vix excuſationem admittunt 38.2.3
In ius vocatio quid eſt 48.2.2. vide vocatio in ius
In ius vocato datur dilatio ad veniendum 48.2.3
in Iniuſto bello an vaſſallus dominum iuuare teneatur 6.19.8
In metallum damnati non teſtantur 41.8.10
Innocentem damnare non oportet 19.18 9
ob Innocentes punitos morbum immiſſum 30.5.7
Innocentius 1. Sum. Pont. Archadio Cæſari reſtitit 15.1.12. reſtitit & Conſtantino eod.
Innocentius 3. ſum. pontif. Templariorum ordinē approbauit in Italia 15.33.8
Innocentius 4. ſum. pontifex quo anno ſedit 15.4.11
ſub Innocentio 2. tertia ſynodus Laterani habita quando 17.9.12
ſub Innocentio 3. quinta ſynodus Laterani habita 17.9.15
Innominatus contractus quare dictus ſit 18.1.1 & eorum quatuor ſpecies eo.2

Inno

Innominati contractus,& vagi 22.1.5
Innominata beneficia quæ 17.3.18
Innoteſcere tutori decretam eſſe ſibi tutelam, qua litercunque ſufficit 13.10.8
Innuptæ mulieres à ſacris quibuſdam arcebantur 16.3.6
Inofficioſum teſtamentum quomodo dicatur 44.4.2
Inofficioſum teſtamentum dicere quid ſit eo.4
Inofficioſi teſtamenti querela non datur, ſi aliud ſit remedium, quia extraordinarium eod.2
Inofficioſi teſtamenti remedium, cur querela dicatur 44.4.3
de Inofficioſo agens, & ſuccumbens, priuatur omni relicto ex teſtamēto, niſi deſiſtat ante ſententiam, vel alterius nomine agat 44.4.5
Inofficioſi querela quadruplex Azoni ex ratione perſonarum, quomodo. 44.4. 6. vna tamen cōſtituenda eod.7
Inofficioſi querela cōtra quos proponatur eo. 10. & quomodo. eo. 13. quomodo etiam cōtrouertatur. eod. 11. & contra quæ teſtamenta proponitur eod.9
Inofficioſi teſtamenti querela quanto tempore competat. 44.4.16. contra hæredes quid 46.7.15
Inofficioſi teſtamenti querela, vel ſupplementi, quando detur nepotibus vel aliis, gradibus primis excluſis, & quibus aliis 44.4.18
Inofficioſi querela datur contra teſtamētum matris, ſed pater non agit pro inuito filio 44.4.19
Inofficioſi querela à quibus, & in quos preparata vel non, trāſmittatur. 44.4. 20. eius effectus eo. 21.22. & 23. rationes. eod. 24. vide querela.
Inofficioſi querela locum non habet ſi quid relinquatur filio, ſed agitur ad ſupplementum 42 24.13
Inofficioſi teſtamenti querelæ præſcriptio 40.5.26
Inopia domini extinguuntur aliqua feuda annonaria 6.19.25
Inopia ſponſalia non diſſoluit 8.9.9
Inopem domini vaſſallus tenetur habere 6.19.26
Inopes militare voluit Nicephorus Imperator eis vicini arma & victum ſubminiſtrantes 3.8.16
Inopum debitorū apud Bæotios infamia 22.51.12
Inopibus voluntariè bonorum ceſſio denegatur 22.9.18
Inordinatè ordines non conferendi 56.11.5
In procinctu teſtamentum quando fiebat 42.3.2
Inquante, & nullités d'iceux 23.6.17
Inqueſtarum claſſes 47.27.23
Inqueſtarū domanij regis camera Lutetiæ de quibus cognoſcit 47.37.12.
Inquietatiua vis quæ, & eius remedia 36. 25.12. & 13
Inquilini qui dicti 3.5.12
Inquilini coloni qui 18.23.8
Inquilini qui dicti Romæ 25.15.9
Inquilinorum author & defenſor quis 49.5.8
Inquirere quid 32.6.1
Inquiſitio non fit, niſi aliqua præcedat denunciatio, & qualis illa denunciatio 32.6.1
Inquiſitio de quo facienda, & quomodo 32.6.4
Inquiſitio criminum à iudice quando fieri debet 32.6.6
Inquiſitiones criminum à quibus, & qua puritate fieri debeant 47.36.6.& 7
Inquiſitor hæreticæ prauitatis, quando cognoſcere poteſt de ſortilegis 34.15.7
Inquiſitores hæreticæ prauitatis 33.7.4. inquiſitor hæreticorum quæ poteſt ſine epiſcopo dioceſano facere, & quæ non: vel epiſcopus ſine, aut cū inquiſitore. 33.7.5. inquiſitor quando cognoſcit de ſortilegiis, & iudæis eo.6.& 7
Inquiſitores hæreticæ prauitatis 47.36.6
Inquiſitorum hæreſum officium 15.41.5
In rem iudicatam contra matrimonium ſententia lata non tranſit 9.21.8
de In rem verſo actione quando agitur 29.15.1. & in ea quæ perſonæ veniant, & forma, & ſubſtātia eius eod. 3. eius actionis de in rem verſo, finis, & rationes eod.4.& 5
Inſani bacchantes fanatici 13.5.13
Inſaniæ genus triſtæ, paraphrenesis ex atra bili 13.5.3
Inſaniam qui ſimularunt 13.5.26
Inſanorum ſpecies variæ 13.5.1
Inſcriptio in libello accuſationis cur exigeretur 32.7.3.& 6
Inſcriptio in quorum accuſatione criminum non ſit neceſſaria 32.7.7
Inſepulta quare relicta cadauera punitorum 32.14.8
Inſidiæ augent delictum homicidij 36.15.12
Inſignia Ducū, Marchionum, Comitum, Vicecomitum 6.14.23
Inſignia ſummi pontificis quæ 15.3.12
Inſignibus falſis vtens, qua pœna plectendus 36.4.6
Inſinuatio donationis quid. 28. 13. 3. corā quo fiat iudice. eod. 4. quare inuenta. eod. 5. quę donationes inſinuari debeant eod.9
Inſinuatio exigitur in pacto de futura ſucceſſione primogeniti 41.7.11
Inſinuatio inſtrumentorum coram iuridico Alexandrię 47.32.24
Inſinuatio literarum ſtudij graduum quo tempore fieri debet 17.6.44
Inſinuationi faciendę num iuramento renunciari poſſit 28.13.18
Inſinuationi donans quando cogitur conſentire 28.13.19
Inſinuatiōe nū egeat donatio cauſa mortis 41.2.8
Inſinuationes teſtamentorum & inſtrumentorum coram cenſore 47.16.16
Inſinuationum actuarij qui ſublati 47.42.12
Inſinuationum cauſa 47.42.12
Inſinuationum regeſtratio vbi fiat 47.29.22
Inſinuandæ ſunt omnes donationes iure Gallico 28.13.17
Inſolenter beneficium ſeu feudum tractans, feudo priuatur, ſi monitus non reſipiſcat 6.19.17
Inſolidum damnari qui non debeant 21.16.2
Inſtitor quis 29.12.1

Inſtitoris poteſtas morte præponentis num expiret ſine reuocatione 29.12.6
Inſtitores qui poſſunt præponere, & præponi 29.12.3
Inſtitoria actio quando locum habet 29.12.1
Inſtitoria vtilis actio quæ eod.2
Inſtitoria actio ex forma præponendi metienda eſt eo.4. & datur in eum qui inſtitorem præ poſuit, pro geſto ab inſtitore eod.5
Inſtitoria quaſi actio quæ,& quibus competit eo.7
Inſtitoria non datur domino præponenti contra alios,ſed aliis contrè en.8
Inſtitoriæ actionis rationes,& finis 29.12.9
eius,& tributoriæ actionis differentia 29.13.1
Inſtituendi præſentatos digniores nullum definitum tempus epiſcopo 17.9.45
Inſtituti aut ſubſtituti plures,quomodo,& in quibus partibus ſuccedant optimæ diſtinctiones copulatiuæ & diſiunctiuæ, & perſonarum, & aliorum 42.28.37.& ſeq.
Inſtituti plures per dictionẽ cum,quomodo ſuccedant 42.28.40
Inſtitutio vnde 46.1.1
Inſtitutio filij debet eſſe expreſſa 44.2.10
Inſtitutio,collatio libera 17.16.3
Inſtitutio hæredis in contractu matrimonij, vel ſocietatis ſeu affrayramenti,valet 41.7.1
Inſtitutio hæredis,caput teſtamenti 42.9.5. & inſtitutus hæres quis dicatur eo.quomodo & qualis eſſe debet eod.6
Inſtitutio expreſſa & tacita,quando valeat eod.
Inſtitutio certa ſit,& quomodo talis erit eod.7
Inſtitutio vniuerſalis,& ſingularis directa, oblica eod.8.
Inſtitutio quot verbis fieri poſſit 42.9.9. non obſeruandas in ea verborum formulas eo.10. Inſtitutio conditionalis, eſt in ſubſtitutione 42.10.3
Inſtitutus in re particulari ſine cohærede, vniuerſalis cenſeteur 42.9.8
Inſtitutio,honoris eſt titulus 44.2.25
Inſtitutio præſentati cur exigitur epiſcopi 17.4.22
Inſtitutio debet fieri neceſſariò idonei præſentati,aliter recurritur ad ſuperiorem eo.
Inſtitutionis,ſignificationis, & acceptionis,& cũ collationis differentia 17.4.23
Inſtitutionis teſtamentoria triplex, propria, impropria,impropriiſſima 42.2.9
Inſtitutionis generalis ad particulare methodus 42.31 27
Inſtitutionis titulus, honori tribuitur etiam liberis 42.1.4
Inſtitutionis tituli in filiis vtilitas 44.2.26
Inſtitutione vel legato de relictis, non ſit redibitio 26.7.3
in Inſtitutionem impendia, alimentorum nomine veniunt 9.20.13
Inſtrumẽtum in vna partè falſum, an in omnibus habeatur falſum. 36.5.3. quæ falſum illud reddant, vt dicere togatum notariũ, præſentes teſtes abſentes,&c. eod.nu.4
Inſtrumentum falſum quando ad legem Iuliam maieſtatis pertineat 35.2.11
Inſtrumẽtum ſcripturæ quid.48.14.2. diuiſio. eodem 3
Inſtrumentum quando per teſtes adhibitos impugnari poteſt 48.14.16
Inſtrumenti error an poſſit emendari à notario, & quando,& quomodo 48.14.14
Inſtrumenti falſitate controuerſa, interim ſecundum illud conſignandum. 48.14.15. num de falſo poſſit arguere qui eo vſus eſt eod.
Inſtrumentum vel pignus reddere,diuerſa 21.6.3
Inſtrumenti ingroſſatio & in mundum reductio, quid 47.42.9
Inſtrumenti ſeruitutis redditio, ſeruum liberum facit 14.5.19
Inſtrumento concluſo nihil addi vel minui poteſt,altero contrahentium inuito 47.42.24
Inſtrumenta communia in diuiſione penes quem remanere debent 5.4.13.
Inſtrumenta depoſita corrumpentis,prodentis,& reſignantis pœna 36.3.2.
Inſtrumenta dotalia,& pacta,inter adminicula & præſumptiones matrimonij 9.21.4
Inſtrumenta dotem datam dicentia, non faciunt fidem,niſi doceatur 9.23.21
Inſtrumenta plurium rerum indicata 42.32.11
Inſtrumenta,& ſcripturæ de quibus fiant 48.14.8
Inſtrumenta quando non faciant fidem publicam 48.14.14.& ſeq.
Inſtrumenta contra alias quàm contrahentium perſonas,& hęredes earũ nõ probant 48.14.17
Inſtrumẽta cãcellata in quantũ probant 48.14.16
Inſtrumenta matrimonialia, quomodo matrimonium probant 9.5.16
Inſtrumenta,pompa dos,& apparatus non faciunt matrimonium,ſed ne clam fiat exiguntur eod.
Inſtrumenta quando dicantur eſſe in forma authentica,iure Ciuili,& Gallico 47.42 21
Inſtrumenta ruſtica enumerata 18.23.17
Inſtrumentorum fractio,quibus vtitur qui locauit operas, pertinet ad eum qui locauit ſuas operas
Inſtrumentorum nomen generale quid contineat 48.14.1
Inſtrumentorum publicorum conficiendorum forma 48.14.10
Inſtrumentorum edendorum finis eo.11
Inſtrumentorũ per notarios conficiendorũ leges Gallicę quędam nonę 47.42.26
Inſtrumentorum protocola ſubſcribi debẽt à partibus & teſtibus 47.52.27
Inſtrumentis contrahentium quę inſeri debeant 47.42.18.19.& ſeq.
Inſubrum ciuitates regalia habent ab Imper.Friderico & Henri.ſexto 3.4.2
Inſubrum iure quid vetitum ruſticis 18.23.13
Inſula maris,nullius eſt 20.2.3
Inſula nata in flumine,cuius ſit 20.8.3
Intaphernis ſupplicium 35.1.16
Intelligentię dicti tutelares angeli 34.22.8
Intemperans incurabilis ex Ariſtotele 2.8.11
Interceſſio Tribunorum 47.34.6
Interdicere quid 31.6.17

Interdici bonis non poteſt negligentar res ſuas curanti, vt prodigo 13.6.8. meretrici & luxurioſè viuenti poteſt eod.5
Interdictio loci quid 31.6.16
Interdictionis bonorum formula 13.6.4
Interdictum quid, & quare, & quomodo redditum 21.9.2. ab edicto quid differat eod.4
Interdictum de aqua pluuia non datur pro aqua retenta à ſuperiori prædio, ſed pro immiſſa vel auerſa 4.17.9
Interdictum de itinere quando detur, & quæ exceptiones vocato in ius dentur ex eo 4.14.9. & 10
Interdictum eccleſiaſticum quid, & ſpecies 31.8.11
Interdictum Quorum legatorum, de quo latum 42.33.13
Interdictum quod vi aut clam pro quibus rebus detur 4.25.4. quibus & contra quos 5. quandiu competat 6. & eius effectus eod.7
Interdictum quod vi aut clam pro damno dato aqua immiſſa operi datur 4.17.10
Interdictum nullum infamat 21.9.17. per eum prius cognoſcitur de poſſeſſione, quàm de proprietate eod.
Interdictum de fonte, & conſeſſoria quando pro hauſtu detur 4.16.4
Interdictum, vt in poſſeſſionem legatorum vel fideicommiſſorum &c. quando detur 42.33.14
Interdictum, vt in poſſeſſionem bonorum ſeruandorum cauſa &c. quando contra hæredem datur legatariis eod.16
Interdictum quorum bonorum 20.10.11. & quæ interdicta adipiſcendæ poſſeſſionis eod.
Interdictum quorum legatorum quando detur eod.13
Interdictum, de libero homine exhibendo, quale 36.31.6
Interdictum de libero homine exhibendo cur introductum, & in quos detur 29.7.4
Interdictum de liberis exhibendis & deducendis pro quibus, quibus, & in quos detur eod.5
Interdictum de tabulis exhibendis cui, & pro quo datur eod.7
Interdictum de migrando quid 23.10.12
Interdictum reſtitutorium eſt, quod vi aut clam 36.25.13
Interdictum reſtitutorium de precario quid petat 23.2.13
Interdicta annalia ad agendum, perpetua ſunt ad excipiendum. 21.9.17. Et in iis de facto, non de iure quæritur eod.
Interdicta omnia perſonalia, vi ipſa, licet in rem videantur concepta 21.9.17
Interdicta quæ vim inquietatiuam prohibent 36.25.13
Interdicta popularia & priuata quæ 21.8.24
in Interdictorum condemnatione quorum fructuum ratio habeatur 21.9.17
Interdictorum recuperandæ, ſeu reintegrandæ vel reſtituendæ poſſeſsionis, & retinendæ differentia 17.20.7
Interdictorum in locum ſunt extraordinariæ actiones 21.9.1
Interdictorum finis, vim arcere vel emendare: & cur ita dictum interdictum eod.3
Interdictorum diuiſio, in duplicia, ſimplicia, & quæ eod.5. Simplicia in prohibitoria, reſtitutoria, exhibitoria, vnde alia compoſita eod.6
alia diuiſio, in Interdictum eccleſiaſticum, & ſeculare, & ſubdiuiſiones eod.7. & 9
Interdicta adipiſcendæ, retinendæ, recuper. quæ eod.10
Interdictorum adipiſcendæ, retin. recuper. in Gallia praxis 21.9.13. Interdicta quib. perſonis dentur, & de iudice idoneo eod. 16. Pro quibus rebus dentur, vel non dentur eod.15
de Interdictis axiomata generalia eod.17
Interdictis res omnes ſuppoſitæ, niſi ſpecialiter prohibeantur 21.9.15
eius quod Intereſt acceptiones 21.10.2. quid id quod intereſt eod.3. diuiſio eod.5. de lucro, damno, & incommodo & differentia vſurarum, & pœna ab eo quod intereſt eod.4
id quod Intereſt commune quid, & quare petatur 21.10.6
Intereſt ſingulare item quid, quomodo æſtimetur, & de iuramento in litem eius eod.8. Conuentionale quid eod.9
Intereſſe extrinſecum, & intrinſecum quid eo.10
pro quibus petatur id quod Intereſt eod.11
id quod Intereſt omni iure permiſſum 21.10.12
Intereſſe petitur in actione furti 37.1.28
Intereſſe venit in ſtipulationem poſt moram 24.2.7
Interempta re non datur reſciſio læſionis l.2.c. de reſc. vendit. 25.24.18
Interlocutoria ſententia quid 50.1.4. In quibus reuocari nequeat eod.6
Interitu rei retractus gentilitius impeditur 26.17.6
Interitu rei tollitur hypotheca 23.12.8
Interpellandus vaſſallus, vt ſeruitium præſtet, aliter feudo priuatur 6.19.6
Interpellatione quomodo mora committitur, & de diuerſis modis interpellandi 21.14.3
Interpretatio iuramenti quid 50.12.1
Interrex creatus in ſeditione populi à ſenatu 36.29.4
Interrex electus à ſenatu 47.25.20
Interrex nouorum magiſtratuum nominandorũ cauſa conſtituitur 47.15.9
Interrogationes in lite quando, & à quo fiant 48.7.5. fiunt expenſis interrogare facientis eod.5
Interſtitia inter duos parietes inuenta, cuius ſint 4.7.20
Inteſtabilis quis dicatur 38.6.2
Inteſtabiles ex conſuetudine, & teſtabiles qui fiāt 42.8.14
Inteſtabilem eſſe, & teſtari non poſſe, quomodo differant eod nu.18
Inteſtatus quis dicatur, & inteſtati duæ ſpecies 44.1.2
Inteſtatus iure pontificio non eſt, qui alicui ſuam commiſit voluntatem eod.3
Inteſtatus nemo ab initio pro parte decedit 46.11.29
Inteſtatur quis mortuus præſumitur, niſi de contrario

trario doceatur 46.t.3
Inteſtati ſucceſſio à iure diuino firmata 46.1.1.quibus perſonis defetatur eod.4. formula & ordo ſuccedeodi eod.5. fiois eod.6. rationes eod.7. & ſeq.
Ioteſtati ſucceſsionis primus gtadus filiorum legitimorum & naturalium 46.2.1
Ioteſtatu ſucceſſio ex præſumpta defuncti voluntate defcttur 41.1.8
Inteſtati ſucceſsio, publici iuris 41.10.5
Inteſtati ſucceſsionis lex Vuiſigothorum 12.tabularum, Voconia, Langobardorum, & aliorum 45. 4.1.& ſeq.
ab Inteſtato venientes, poſſunt vocari ex teſtamēro ſi velint 42.t.11
Inteſtinum latum inediam prohibet 3.2.11
Intiiulatus vnde dictus, & quid titulus ordinati 15. 26.1
Intrin ſecum intereſſe quid 21.10.10
Intruſi in cauſa beneficiali qui dicantur 17.18.3
Inuecta in prædium conductum, obligata pro penſione 23.8.2
Ioueoiens res alienas, & ſibi reſeruans, furtum facit 20.3.t
Iouentarium hæreditatis quid, & quid contineat 46.3.6.quidue deſcribi in eo debeat eod.
Iouentarium hæreditatis coram quo fieri debet eod.8
Inueuiarium quis hæres cogi poteſt facere 46. 3.12
Inuentarium non conficiens hæreditatis non tenetur in conſcientia ſupra vires hæreditatis 46. 3.18.Et caſus alij in quibus non tenetur ſupra vires eod.19
Inuentarium caput omnium rationum 46.3.22
Inuentarium certitudini rerum conducit eod. 23. fit expenſis hereditatis eod.
Iouentarium noo faciens hæres, num amittat falcidiam 42.34.13
Iuuentariom non facieos hæres, oum amittat quartam Ttebellianicam, vt Falcidiam 42.31.13
Inuentatium facere noo grauatus de reſtituenda hæreditate teneatur, & cogi poſsit eod.
Inuentarium rerum minorum tutor facere debat t2.3.6
Inuentarij rerum hæreditariarum confectio, quando incipi & perfici debeat 40.5.16
Inuentarij conficiendi beneficium à Iuſtiniano introductum, & quorſum 46.3.1. Inuentarium quid eod.2. quotuplex eod.3. & ſeq. à quibus fieri debet eod.5
Iouentarij tutoris & hæredis differentia 46.3.7
Inuentarij bæreditarij conficiendi forma eod.9 & ſeq. & fieri poſſe poſt aditam hæreditatem intra tempus conceſſum eod.10.quæ res deſcribantur in eo eod.
Iouentarij hæreditatis neceſsitas quem reſpiciat 46.3.11
Iuuentarij conficiendi tempus, quomodo contra minores, & eccleſiam, & boſpitales hæredes præſcribitur 46.3.14
Inuentarij confectio an & quando remitti bæredi per teſtatorem poſsit 46.3.t5. an tutori filiorum eod.16
Iouentarij bæreditatis vtilitates, & effectus eo.t7
Iouentarij bæteditatis tempore hæres non poteſt moleſtari à creditoribus hæreditariis 46.3.20 excepti caſus eod.21
Inuentarij de bæreditate conficiendi rationes 46. 3.22.& ſeq.
Inuentarij faciendi in patria conſuetudinaria poteſtas à cancellaria litetis impetratur cum duabus cautioonibus 46.3.25
Iouentio humanarum rerum alia ex alia cum tempore fit 42.24.1
Ionenrio pernitioſa excogitata, ſioe remedio, pœnam habuit capitalem 39.1.10
Inuentum iacens retinens, furtum facit, ſi non reſtituat 37.1.10
Inuentum non reſtituens nec quærens domioum, fur eſt 37.5.4
Inuenta non eſſe tollenda 20.3.2
Inuenta non iouento domino in pias cauſas erogari debent eod.6
Inuenta vſucapi non poſſunt eod.7
Inuentarum rerum deperditarum libelli publicè, vt dominus recipiat, ſunt proponendi 20.3.2
Innenta in mari, cuius ſint 29.11,t0
Inueſtiri de feudo qui permiſit alium, eo priuatur 6.19.29
Inueſtitura & ſucceſsio, ptæcipui modi feudi acquirendi 6.t4.2.Quæ autem pro inueſtitura & poſſeſsione babeantur eod.3
Ioueſtituram ſequitur fidelitas, fidelitatem adeptio poſſeſsionis, inueſtituráque facta & fide à vaſſallo data, tenetur dominus præciſè poſſeſſionem dare, nec poteſt pœnitere eod.4
Ioueſtitura duplex, verbalis ſolennis &, & quid 6. t4.5
Inueſtitura ſymbolica verbalis, non facit plenè poſſeſſorem vaſſallum in feudo nouo: ſecus in ſucceſsione antiqui eod.6
in Inueſtitura ſymbolica tria, res, perſona, modus Symbolum haſta, & quid, & quare haſta inueſtitura detur eod.7.& ſeq.ou.
Inueſtitura in Gallia fit baculo, in Marchia ſtipite paleæ, alibi bibendo, alibi per pallium 6.14.13
in Inueſtiiuta feudi quales perſooæ requirantur 6.15.1
Inueſtitura pro inſtitutione beneficij t7.16.4
Iuueſtitura intra annum & diem petenda 40.5.21
Iouidia in præſtantes 39.1.11.& 12
Iouidiæ malum bonos & digniores impetit maximè 32.t5.5.& 6
Iouidiæ vitium peſsimum quale 32.7.13
Inuiſi qui diu latuerunt Etemitæ 15.14.12.& 14
Iouitus debitor à debito liberari poteſt quare, & quomodo 21.t8.13
Inuitus tutor datur, & inniro 12.2.2
Inuito beneficium non datur 46.8.18
Iouito vicino fit, non taoiùm ſi is repugnet, verum ſi oon conſentiat expreſſè 4.10.5
Inuitis dominis ſerui communi iure liberi non fiunt 14.6.t
Iouodatio fundi ceſſans reſtituit præſcriptionem 40.6.t7

Inun-

Inundatione in prædia aliena innecta condici à dominis poſſunt 20.8.8. quid differat ab alluuione eod.5
Innſtio literarum reis damnatis in Anglia 31.3.16
in Io verbalia vt accipiantur 14.2.1
Ioab ab altare remouetur & interficitur 33.22.1
Ioanna virgo, quæ regem Carolum iuuit, exuſta 34.14.14
Ioanne Presbyter, Æthiopum Imperator 6.7.6
D.Ioannes Baptiſta quibus rebus contentos velit eſſe milites 19.12.1
Ioannes Ducas Imperator Orientis quam legem de veſtibus tulerit 9.19.30
D.Ioan.Baptiſta palam Herodem arguit 31.12.2
D.Ioannes locuſtas & mel tantùm agreſte pro cibis habebat 15.15.13
D.Ioannes Euan.veneno damnatus à Domitiano, priuſquam ad inſulam Pathmos relegaretur 31.27.1
D.Ioan.Euangeliſta in Pathmon inſulam deportatus 31.6.14
Ioan.Metropolita à Moſcouitis vt propheta habitus, illis bigamiam prohibuit 9.2.15
Ioannes pretioſus plura ſub ſe regna tributaria habet 18.2.4
Ioannes quidam paſtor ob grauia onera ſeditionem magnam excitat 3.3.11
Ioannes rex Gallorum ducatus Normanniæ, & Campaniæ, comitatúmque Tholoſanum diademati vnit 6.6.21
Ioan.rex Galliarum quando equeſtres milites ſtellæ inſtituerit, & vbi 15.35.12.
Ioannes Richardi, rex apoſtolicæ ſedis beneficiarum ſe eſſe promiſit 6.2.12
Ioannes Semeca iuris Theutonici doctor, ſe opponit Clementi 4. decimas imperanti 2.20.3
Ioannes 7.pont.Sum.dicta illa Anglica fœmina in pontif.electa 15.3.22
D.Ioannis Baptiſtæ baptiſmum 2.4.20
D. Ioannis baſilica vbi ædificata Romæ 17.9.10
D.Ioannis eccleſia Romæ in Laterano 15.42.16
S.Ioannis Hieroſolymi beneficia in commendam non dantur 17.15.39
S. Ioannis Hieroſolymitani militum hoſpitaliorum vacantiæ commendatariarum annuæ fiſco communi acquiſitæ 15.38.16
D.Ioannis hoſpitale Hieroſolymis 15.33.3
D.Ioannis hoſpitalis militum origo, profeſſio, & vota 15.34.1.& ſeq.
Ioannitæ dicti, hoſpitalarij milites D.Ioannis Hieroſolymi 15.34.11
Iob audita morte filiorum, capillum' totondit 16.1.19
Iob ex permiſſu Dei, à dæmone vexatus 34.11.16
Iob vt à Deo punitus 1.6.3
Iocus à ludo vt differat 39.2.1
Iocandi cauſa verba prolata, & promiſſa an obligent 9.5.5.& 6
Ioco verba dicta, non ſemper pro ioco accipi 9.5.6
Iocosè & alio modo quàm iniuriandi animo dictum, iniuria non dicitur 38.2.2
Iohel & Ionas Nininitis ieiunium indixerunt 31.7.3
Iohan rex Iſraelis 15.31.3
Ioiadas Athaliam interfici iubet 15.1.14
Iom, dies 48.2.4
Ionatæ præuaricatio ſortibus detecta 34.5.8
Ionæ peccatum per ſortes iudicatum 34.5.8
Ionæ peccatum nociuum omnibus in naui ſociis 35.1.27
ob Ionæ peccatum tempeſtas ſulcitata 31.2.6
Ionathas Saulis filius damnatus à patre 32.16.8
Iones qui dicti 18.2.19
Ioras rex tyrannus percuſſus à Ieſu filio Ioſaphat iuſſu Dei 6.20.4
Iordanem Eliæ pallium diuiſit 2.12.1
Ioſaphat regis inter filios bonorum diſtributio 41.7.5
Ioſeph ab Arimat.petit corpus Ieſu à Pilato, vt ſepeliret 31.14.8
Ioſeph emptus ab Eunucho Pharaonis Putiphare 7.2.32
Ioſeph Pharaonis magnus conſiliarius 47.29.13
Ioſeph tempore famis emit omnem Ægyptum 3.5.7
in Ioſeph tranſlatum ius primogenituræ 41.7.25
Ioſephus per ſalutem principis iurabat 50.8.29
Ioſephus quidam ad fidem conuerſus aqua benedicta incantationes diſſoluit 16.5.15
Ioſephi prouidentia pro tempore famis 36.30.3
Ioſepho à Pharaone annulus cur datus 8.7.3
Ioſephum cur fratres vendiderint 41.4.17
Ioſephum & filios eius Iacob pater benedixit 18.5.14
in Ioſephum fratrum odium 32.16.2
Ioſue principes idololatrarum cruce affecit 31.17.1
Iouiani legiones 19.18.5
Iouis ſceptrum in ſymbolum poteſtatis 6.14.7
de Iphigeniæ gladio controuerſia orta inter duas vrbes Cappadociæ 2.12.4
Iphitus Elius inſtitutor primus mercatuum 25.3.3
Iphicratis aſtus, vt euaderet mortis iudicium 36.25.35
Iphicratis factum ad obtinendam criminis abſolutionem 32.24.20
Ira homines inſanire facit 38.7.17
Ira num excuſet à pœna 33.12.13
Iracundè facta & temere, rata non ſunt 44.3.11
Iracundæ prolata, ſi aduerſarius non reuocauerit ad animum intra annum, non habet iniuriam 38.2.3
Iræ impetus quatenus, & quando puniendus 30.3.6.& 8
Irenarchæ munus, inter publica deſcribitur 32.4.4
Irenarchæ 47.32.25
Irenarchi quibus comparentur 19.18.6
Irenarcharum munus 47.38.9
Irenis expulſus à Nicephoro 31.6.6
Irreligioſitatis & impietatis actio quæ 33.10.2
Iſaac, à riſu 32.8.2
Iſaac in agro orabat 2.1.7
Iſaacius Angelus Orientis imperator 15.12.4
Iſaacus Angelus imperator Orientis 16.1.28
Iſaaco concubinæ quæ fuerint 10.1.8

Iſabella

Iſabella regis Edoardi 3. Anglorum vxor, excluſa à regno patris Galliarum 45.4.9
Iſaura matrona inſignis Tholoſæ 39.5.7
Iſauri prædones qui, & pœna 36.15.13
Iſdiberges rex Perſarum 34.18.5
Iſidis & Anubis templum dirutum à Tiberio 36.11.11
Iſidis ſacra ſacerdotes raſo capite peragebant 16.1.16
Iſocratis admonitio de fide ſeruanda 21.2.8
Iſocratis dictum de Athenienſium ciuitate 25.15.8
Iſraelis reges electi & inuncti à ſacerdotibus 15.1.8
Iſraelitæ filij Dei dicti 10.5.4
Iſraelitarum regnum armis quæſitum 18.2.2
Iſraelitis comam in rotundum attondere, prohibitum 16.1.15
Iſraelitis partes terræ per ſortes diſtributæ 34.5.7
Iſraeliticus populus iter publicum petit à Sehone rege Amorrhæorum 3.13.6
Iſraelitico populo Chananei facti tributarij 3.3.2
Iſthmia certamina quæ Græcis, & vbi celebrata 39.5.14. à quibus introducta eod. quoto anno fierent, & præmium eod.15
in Italia Eunuchi non tam pretioſiores habiti, quàm in Apulia 7.2.21
Italici iuris Coloniæ quæ dictæ 3.5.14
de Italicis quibuſdam veneficis mulieribus mira 34.2.3
Italicorum, ſtipendiariorum, & tributariorum prædiorum differentia, ratione proprietatis 3.5.8
Itali oſcula ſuſpecta mulierum maximè habent 8.8.25
inter Italos & Gallos ingens ſchiſma ob duos creatos pontifices 15.3.15
Iter quid 4.14.5
Iter comiter docendum eſſe, viarum lex 3.13.8
Itineris modus conceſſus, vt & actus & viæ ſequendus 4.15.20
de Itinere interdictum prohibitorium quando detur 4.14.9. Et quæ exceptiones dentur vocato in ius ex tali interdicto eod. 10. Et in eo interdicto de itinere fit exiſtimatio eius quod intereſt prohibitionem non fieri, veníque cautio de non prohibendo 4.14.11
ab Itinere recto, quo vectigal exigitur, ne deuient vectores, cautum 3.9.8
Itinera ſecura à damno eſſe debent 39.12.8
Itinera tuta reddi debent à latronibus, & libera 37.9.10
Itinera viarum per milliaria & lapides metiebantur antiqui, & quomodo columnæ lapideæ apponerentur 3.13.7
Itinerantes minori quàm 7. teſtium numero, teſtari poſſunt cum 5. vel 3. teſtibus, ex conſtitutione Leonis 42.5.22
Itinerantes minori teſtium numero teſtantes, indigent eod.
Itinerantium damnum qui reſarciant 3.3.7
Iterato quod confirmatur, non reſcinditur 9.33.15
Iubarum raſio in equis facit vt aſinorum congreſſum admittant 9.3.19
Iube domne benedicere, quid ſignat in eccleſia 16.4.4
Iubere quid 47.21.6
Iuberi quæ res poſſunt geri, qui iubeant, & quibus 29.8.5
Iuſſus à mandato vt differat 27.5.2
Iuſſus quid, & quomodo à mandato differt 29.8.4. liber, generalis, ſpecialiſque eod.
Iuſſus obligatorij forma eod.6
quod Iuſſu actio pro quibus, & quibus datur 29.8.5. Eſt honoraria, eius finis eod.8
Iuſſu patris, vel domini cum filiofa. & ſeruo contractum, quam producat actionem 29.8.3. & de literis commendatitiis eorum eod.7
Iubileus annus cur inductus 4.24.13
Iubileus Hebræorum 26.1.2
Iubileus Iudaicus, & Chriſtianus 2.9.3
Iubilei Hebræorum vtilitas 45.1.11
Iubilei lex redemptionis, & redhibitiones rerum 20.1.5
Iubilei anni redemptio 40.5.30
Iudaicus populus à bello Sabbatho abſtinebat 19.10.9
Iudas Gauloites Iudæus ſeditioſus 46.5.5
Iudas oſculo dominum tradidit Iudæis 8.8.11
Iudas fur & latro ſe ſuſpendit 4.3.8
Iudas laqueo ſe ſuſpendit 51.17.4
Iudas Machabæus Nicanorem blaſphemum vincit, & de eo ſupplicium ſumpſit 31.16.1
Iudæ Machabæi victoria in Antiochum 2.16.12
Iudæ filij ob famen peregrinati 31.23.1
Iudæ electio 17.12.28
Iudæ ieiunium quale 2.18.5
in Iudam tranſlata regia dignitas 41.7.25
Iudæus num tutor non Iudæo dari poſſit 12.4.8
Iudæus per baptiſmum arenæ curatus 2.4.13
inter Iudæum & Chriſtianam, & econtra nuptiæ prohibitæ 9.4.15
Iudæi à cœtu Chriſtianorum expulſi in Gallia 22.3.23
Iudæi Chriſtiano facto filio legitimam in vita tenentur dare 44.5.37
Iudæi decepti ab Ægyptio mago pſeudopropheta 34.7.2
Iudæi, quando ex diuerſis Chriſtianorum prouinciis pulſi & oppreſſi, & quare 33.4.8
Iudæi quare viuere permittuntur 33.4.11. Iudæis prohibita & conceſſa eod.12
Iudæi ieiunarunt cùm incenſa fuit Hieroſolyma 2.16.12
Iudæi ne poſtulent contra Chriſtianum 49.6.25.
Iudæi non poſſunt ſubſtituere pupillariter filiis 42.22.25
Iudæi non ſunt hæretici 33.4.6. nec cogendi ad fidem eod. & 10
Iudæi vſuras non debent accipere à Chriſtianis 22.3.23
Iudæorum & Ethnicorum ſacerdotis vxor eſſe nequibat vidua 9.26.10
Iudæorum huius ſeculi impia periuriorum excuſatio 50.10.14
Iudæorum impij mores, & odium in Chriſtianos, & le-

& leges in eos editæ, prohibentes Chriſtianorum commercia & conuictum 12.4.9
Iudæorum mos, cùm Aman nominatur 1.16.16
Iudæorum regibus circa eccleſiarum miniſtros quæ poteſtas 17.7.25
Iudæorum templum funditus vaſtatum à Tito & Veſpaſiano 2.1.9
Iudæis à Chriſtianis veſtes diſtinctæ 10.2.38
Iudæis non licet legare 42.33.4
Iudæis nulla participatio cum Ethnicis & Publicanis 31.8.15
Iudæis repudium cur permiſſum 22.3.20
Iudæis ſerui Chriſtiani eſſe non poſſunt 14.1.20
apud Iudæos crediroribus debitores ſeruiebant 22.6.7
apud Iudæos cur ſacerdotes in exercitu inſtructo pugnantibus adeſſent 19.2.6
apud Iudæos officium exorciſtarum erat 16.5.3
apud Iudæos quæ formula vxores deſponſandi & ducendi 8.9.11
apud Iudæos qui peccarent, extra ſynagogam eijciebantur 31.9.1
contra Iudæos quando concilium celebratum Londini 15.38.10
inter Iudæos & Samaritanos quæſtio orta de religione, vt deciſa 33.7.9.& c.9.nu.4
de Iudæis perdendis Aman cogitat 34.5.7
Iudex ciuitatis comes in Francia dictus erat, & habebat ſub ſe ſcabinos 6.9.5
Iudex competens criminum quis 32.8.6
Iudex debet tentare, num poſſit litigantes ad concordiam trahere, priuſquam iudicare 23.3.24
Iudex eſſe nõ poteſt qui aduocatus aduerſarij fuit, quando contrà 49.3.14
Iudex faciens litem ſuam non obligat hæredes ſuos 29.4.3
Iudex hæreticorum quis 33.7.4
Iudex idoneus vel non idoneus ex quotuplici capite cenſetur 47.9.1
Iudex idoneus vel non idoneus pluribus modis dici poteſt, & editio libelli docet 48.5.1
Iudex in actoris & rei perſona quid conſiderabit 49.1.2
Iudex quis dicatur competens, ratione fori eod.5
Iudex interpellari debet, aliter non tenetur de negligentia: & quid ſit poſtulare à iudice 4.26.7
Iudex medius ſine affectione inter contendentes litigantes 47.1.18
Iudex non debet iudicare ſecundum propriam conſcientiam 48.9.6
Iudex non ſupplet probationem facti, ſed iuris eod.7
Iudex non debet dubitare de iure 50.1.7. Eius officium, & partes in iudicando eod.12.& 13
Iudex ſecundum leges iudicare debet 50.1.14
Iudex à quibus vitiis vacare debeat eod.
Iudex de iure dubitans, quem conſulere, & quando debet 50.1.15
Iudex vtrumque litigantium pari benignitate audire debet, & quare 50.1.17
Iudex, à quo prouocatur, appellationi non deferens, quomodo puniatur 50.2.18
Iudex non habet authoritatem, niſi à publico, vel à rege 47.4.7
Iudex ordinarius an litigantium coram ſe poſſit eſſe arbiter 47.39.23
Iudex partes facit in controuerſia, nec permittit executionem, ſed aſſignat 5.4.16
Iudex petitus ab vno ex litigantibus an dari debeat 47.22.14
Iudex puniendus, qui diſſimulat crimina punire 36.8.13
Iudex quæſtionis quis 48.12.2
Iudex qui ſtatuit ſequeſtrum, ſequeſter eſſe non poteſt 23.3.13
Iudex ſine iuriſdictione non eſt legitimus 47.3.4 Eius munus vim habet cogentem, & authoritatem publicam eod.5
Iudex ſuſpectus reijci debet 49.3.1. Eius cauſæ ſuſpitionis quæ legitimæ eod.4
Iudex ſuſpectus dicitur, ſi conſanguineus vel affinis aduerſarij 49.3.5. Si domeſticus aut familiaris eod.6.& 7.& 8. Non ſi dominus territorij, ſecus ſi patronus eod.9. Si ſocius end.10. Si compatriota 11. Suffraganeus 12. Si eandem cauſam cum aduerſario iudex habeat eod.13. qui ſibi cauſam dirigi procurauit eod. 15. Si aduerſarij fideiuſſos 16. ſi inimicus recuſantis eod. 17
Iudex venire non debet ad litigantes, ſed contrà litigantes ad iudicem 48.2.26
Iudex vindicare monitus crimen contemnens, pœna criminis diſsimulati tenetur 32.6.3
Iudex, vir bonus 32.12.5
Iudicis authoritas requiſita in alienatione rerum minorũ quæ ſit 12.3.19. Et ſine eius decreto vendita quando repetat pupillus eod. Iudicíſque decreti vim quid habeat eod.19
Iudicis corrupti pecunia pœna, excoriatio 31.24.2
Iudicis iuſſus quando vim ſententiæ habeat 4.29.4. eius præceptum quando nullum eod.
Iudicis malè iudicantis pœna 50.2.49
Iudicis mercenarium officium quid 21.8.10
Iudicis officium abſolutè, quid 47.21.10.& 11
Iudicis officium intra quadriennium tantùm imploratur 25.24.7
Iudicis officium quale in confirmando tutore 12.8.8
Iudicis officium quieſcit, dum de lite conueniunt controuertentes 47.1.20
Iudicis partes in diuidenda hæreditate 5.4.10.& 12
Iudici quando ſibi vicarios, ſeu locum ſuum tenẽtes, liceat conſtituere 47.6.2
Iudices aulici 47.36.11
Iudices Doriphagi 47.1.12
Iudices eccleſiaſtici & temporales ſeparatas habent iuriſditiones, ratione rerum & perſonarum 49.1.11
Iudices eſſe debent oculatiſsimi & conſtantes 47.11.14. ſine auaritia eod.16
Iudices etiam ante ex plebeis, poſtea non vtique 47.23.4

Iudices

Iudices ex equitibus per vices decuriatum iudicabant 42.23.5
Iudices quomodo ſorte electi eod.7
Iudices Germaniæ haſtulam in manu vel enſem ferunt 47.24.6
Iudices ex cenſu electi 47.10.16
Iudices hæliaſtæ poſt iudicium, triobolum accipiebant 47.26.5
Iudices imperiti literarum, de quibus iudicare poſſunt 47.10.11
Iudices minimi qui 47.12.9
Iudices munera accipere in Gallia edicto vetantur 28.12.1
Iudices nihil vltra ſalaria accipere debent 36.28.2.3.& 4
Iudices perduot reſpub. veoere & cupiditate 36.28.4
Iudices pecuniam capientes ad iudicaodum vel non iudicandum, qua pœna plectuntur eod.6.& 7.
Iudices per ſordes vel ira vel odio iudicantes, qua pœna puoiendi 36.28.6
Iodices corrumpentes, qua pœna puniuntut, & ſi corrumpere tentent 36.28.8
Iudicem tentare corrumpere pecunia vel precibus pœnam meretur ſimooiæ etiam in bona cauſa 36.28.8. & 9. quæ ſit pœoa horum io Gallia eod.11
Iudici data noo vſu capiuntur 36.28.11
Iudicum corruptorum ſordibus, pœna 36.28.11.12. & ſeq. in hos odium Tyberij, Claudij, & Alexandri Seueri Cæſarum eod.
Iudices omnes ex cauſa recuſari poſſunt 49.3.22
Iudices ordinarij de rebus ſui fori eccleſiaſtici ſunt Epiſcopi, & alij ex priuilegio, quorum iuriſdictionem clericus non poteſt euitare 47.4.12
Iudices ordinarij, & delegati qui 47.22.1
Iudices plures vnius perſooæ qua ratione eſſe poſſunt 32.8.8
Iudices pro tribunali auditu plura decernuur 47.9.3
Iudices publicarum & priuatarum rerum 47.12.3
Iudices priuatarum rerum qui olim eod.4
Iudices regij nō ſoli priuatiuè ſuper alios cogooſcunt de delictis commiſſis in via publica 32.9.2.3.& 4.
Iudicum ætas 47.9.20.& 21
Iudicum arbitrio vicinia relicta æſtimanda 4.24.4
Iudicum decreta non debent eſſe eluſoria 25.24.17
Iudicum decuriæ 47.23.1
Iudicum diuiſio, in priuatos & publicos: & horum in eos qui ſine, & qui cum magiſtratu ſunt 47.12.2
Iudicum tituli 47.12.11
Iudicibus criminum præmia propoſita 35.7.5
per Iudices quando regi cœpta, & gubernari Caſtellæ prouincia in Hiſpania 6.20.19
Iudicibus pari poteſtate donatis concurrentibus prior tempore, potior iure 32.8.9
Iudicibus coram variis vocatus, ad præuenientem ſe remitti poſtulare debet 32.8.10
Iudicandi vmbratiles in Perſia magiſtri 47.9.24
Iudicaodi tres antiquæ formulæ, & tabellarum notæ 50.1.11
malè Iudicans vaſſallus contra dominum, quando feudo priuetur 6.19.17
Iudicabant olim per ſe reges 36.29.13
Iudicare quid eſt 47.2.1
Iudicare prohibentur, natura, lege, moribus 47.9.2.& qui natura, vide & ſeq.
Iudicare iubere, & iudices dare qui poſſint 47.12.5.
Iudicare contra conſtitutiones regias, non eſt maieſtatis crimen 35.7.4
Iudicare qui lege prohibentur 47.toto c.10
Iudicari noo debeot cauſæ delegatæ à ſummo Pootifice, niſi in vrbibus vbi peritorum copia 47.10.10
res Iudicata pro veritate habetur 14.7.4
vt res Iudicata ſeruari debet tranſactio 28.2.3
Iudicatum olim in portis ciuitatum, & ſub dio 47.11.12
Iudicatum quid dicitur 50.1.3
Iudicatum ſolui cautio quid contineat 48.4.14
Iudicatum ſolui fideiuſſio quid contineat, & ad quid obliget 24.4.12.13.14
ex Iudicati cauſa oon repetitur ſolutum, vt iodebitum, quare 22.17.1
Iudicatis quomodo quis ſatisfacere cogitur 50.1.29. quomodo interſit reipub. ſortiri effectum eod. Tranſactionis habere vires eod.30
Iodiciale pignus quid, & eius rationes 23.6.4
contra Iudicialem venditionem non datur remedium c.2. de reſcind. vend. c.25.24.17
Iudiciales exceptiooes quæ 21.17.12
Iudicium, actio, & accuſationes cur dicuntur 47.2.4
Io Iudicium deducta res quando dicatur eod.5
Iudicium, ſententia dicitur eod 6
Iudicium quomodo actus legitimus 47.3.3
Iudicium diuinom, & humanum 47.4.1
Iudicium humanum quomodo diuinum quoque dici poſſit 47.4.6
Iudiciom humanum diuiditur in publicum, & priuatum eod.7. quid vtrumque eod.7.8.& 10
Iudicium capitale per ſortes 34.5.6.& 7
Iudicium de moribus coniugum quale, & quando ſublatum 47.16.11
Iudicium & iuſtitia, virgo incorrupta 36.28.7
Iudicij accelerandi cauſa nec dare nec accipere licet iudici 36.28.10
Iudiciom humanum quibus peruertatur 30.3.10
Iudicium, iuſtitiæ praxis 47.1.16
Iudicio nemo ſiſti debet, niſi iuſſu iudicis 48.2.27
Iudicium quot perſonis conſtet 24.8.2
Iudicij acceptiones 47.2.3
Iudicij finitio traditur 47.3.2
Iudicij, & arbitrij differentia 47.1.21
Iudicio ſiſti, cautio quæ 48.4.8. formulæ eod.10. quando committatur eod.11. in quantum petire condemnato io ciuilibus eod.12. in criminalibus eod.13. quomodo in Gallia ſeruetur eod.15

Iudicio

Iudicio certare Chriſtianis quando, & quomodo liceat 47.1.5
Iudicio ſuum quiſque conſequitur 47.1.2
Iudicia ab equitibus ad ſenatum, & rurſum à ſenatu ad equites, & quando diuiſa 47.23.3
Iudicia ambigua, in quibus iudices non habuerunt quid dicerent 36.24.27.& 28
Iudicia à præceptis non incboaoda 4.29.4
Iudicia bona, firmamentum regnorum 47.20.14.& 15
Iudicia cæpta tranſeunt in hæredes 4.31.7
Iudicia criminalia prius fuerunt, quàm ciuilia 32.24.2
Iudicia cur introducta 4.27.2.& libro 31.6.18
Iudicia & dicuntur quæ ad ordinationem ſententiæ pertioent, quare 47.2.5
Iudicia Dei vera, de ocultis, & alia quàm humana 47.4.2. ea publica, & priuata eod.3
Iudicia diſtincta per tribunali apud Athenienſes 47.5.2
Iudicia ordinaria & extraordinaria alio modo ſecundum rationem agendi nominata, quæ & qualia 47.6.5
Iudicia habent perſonas principales, & acceſſorias 47.8.1
Iudicia facta per ſortes in lege diuina 34.5.8
Iudicia iu portis ciuitatum fiebant 18.4.5
Iudicia medentur litium controuerſijs 47.1.14
Iudicia inducta ad emendandam vitam bominum eod.15
Iudicia, potiſſimum capitalia, præcipiranda non ſunt 19.18.9
Indicia præcedere quare debeant torturam 48.12.6.7.& quæ ſufficiunt ad rorturam eod.8
Iudicia quaudo purgeotur per torturam 48.12.26
Iudicia reddentes an dicantur contemptibiles 47.1.8
Iudiciorum ab aliquibus cõficta reprobationes, & ſolutiones quæſtionum 47.1.3.& ſeq.
Iudiciorũ ciuilium & criminalium differentiæ 32.24.1.& ſeq.
Iudiciorum periculum maximum 49.3.29
Iudiciorum ſpecies ſunt plures 47.4.1.& ſeq. vt diuinum, & humanum eod. bumanum publicum, & priuarum eod.7
Iudiciorum 3. diuiſio, in eccleſiaſtica, & ſecularia, & quæ 47.4.11
Iudiciorum 4. diuiſio, ex cauſis quæ in iudicium deducuntur 47.5.1. Et 4. iudicij diuiſio, in ciuile, & criminale eod.3
Iudiciorum 5. diuiſio, in iudicia vniuerſalia, generalia & ſingularia, & quæ ſint illa eod.5.& ſeq.
Iudiciorum 6. diuiſio. in ordinarium, & extraordinarium 47.6.1
Iudiciorum materia, cauſæ, ſeu negotia 47.7.2
Iudiciorum trium, communi diuidundo, familiæ erciſcundæ, & finium regundorum, quæ affioitas, quod omnes ſint de rebus communibus duplicia iudicia bonæ fidei adiudicationem admittentia, non excluditur à diuiſione petenda per triginta annos in vtriſque actor iurat de calumnia 5.2.3
Iudicijs ſenatus præibat religio 47.25.16
de Iudicijs trib. famil. erciſc. com. diuid. fini. regundorum tenuiſſimè 29.5.1
Iudith ieiunium 31.7.3
Iuditha filia Caroli Calui regis Gallorum abducta à Balduino Ferreo Flandriæ præfecto 9.3.25
Iugario, tributum 3.5.12
Iugurtha 25.7.5
Iugurtba notus 41.4.4
Iulia baſilica 47.24.4
Lex Iulia & Papia de maritandis ordinibus quid probiberet 9.13.1
Iulia lex maieſtaris 35.2.10
Iulia lex lata de adulterijs quando, & renouata 36.6.5
Iulia lex de ambitu, & quando lata 36.29.3.& 7
Iulia repetundarum lex à quo lata & renouata 36.28 6
Iulia filia ex neptis Octauij ob adulteria à Cæſare punita 36.6.9
Iuliæ legis de vi priuat à natura & pœna 36.25.25.& 26
Iuliæ legis de re publica & priuata, differentia 36.25.26
Iuliæ legis de vi publica quis dicatur reus 36.26.1
Iuliæ legis de vi publica, propria pœna 36.27.1
Iuliam filiam in ſuo Sepulchro non paſſus Octauius condi 35.23.31
Iulianus apoſtata metu Cæſaris comam totondit 16.1.29
Iulianus imperator magus 34.18.2
Iulianus imperator magus capite damnamus 15.1.4
Iulianus Iudæis permittit templum Moſis cõſtruere 2.1.9
Iulianus Iuriſconſ. tempore Adriani 6.8.25
Iulianus Pompeij Magni familiaris 44.2.23
S. Iuliani baſilica, in Aruerna vrbe 33.16.16
Iuliani Cæſaris in Chriſtianos doloſa edicta 47.1.10
Iuliani imperatoris magica præſtigia crudeliſſima 34.21.7
Iuliano Cæſari Eutberius ſpado erat cubicularius 7.2.20
Iulius Baſſus proconſul 31.6.18
Iulius Cæſar adoptauit Octauium ex Actia nepotem 10.6.17
Iulius Cæſar autbor beneſſicij ceſſionis bonorum 22.14.1
Iulius Cæſar calumnianrem vt punierit 32.20.14
Iulius Cæſar cum Bibulo conſul 47.15.3
Iulius Cæſar cur plures vxores ducere voluerit aliquando lege facta permittere 9.2.21
Iulius Cæſar dictator, quid de pignoribus ſtatuerit 21.18.9
Iulius Cæſar Imperaroris nomen retinuit 18.2.19
Iulius Cæſar legem, qua plus pecuniæ quam ſexaginta ſeſtertia poſſidere oon liceret, renouauit 22.2.13
Iulius Cæſar notam turpiſſimam ex familiaritate Nicomedis contraxit 9.2.8

Iulius Cæſar imperium ſibi vſurpat 18.1.15
Iulius Cæſar peregrinorum rerum portoria inſtituit 3.9.3
Iulius Cæſar perpetuus dictator 47.17.12
Iulius Cæſar per ſe iudicauit 47.20.15
Iulius Cæſar quam legem pro patribus quibus ius trium liberorum eſſet, in ſenatum detulerit 9.6.38
Iulius Cæſar Q. Pedium ex quadrante hæredem inſtituit 15.22.6
Iulius Cæſar vicit Pompeium in Hiſpania 2.16.12
Iulius Cæſar forte ſeditioſos punit 34.5.12
Iulius Celſus Iuriſc. tempore Adriani 6.8.25
Iulius Denſus à ferris accuſatus 32.17.2
Iulius Lateranus iuſſu Neronis interfectus 17.9.10
Iulius, Octauius Cæſar quare dictus, vnde Iuliæ leges 36.6.5
Iulius 1. Sum. Pontif. 15.42.12
Iulius Paulus iuriſconſultus 18.11.5
Iulius Sabinus Lingonibus imperat 13.23.13. & ſe imperatorem nominat. Eius mors eod.
Iulius Scipio præmia proponit multos liberos habentibus 9.6.38
Iulij Cæſaris in honorem quid ſenatus conſtituerit 17.7.26
in Iulij menſe beneficia vacantia quibus debeantur 17.6.44
Iulij Pauli receptarum ſententiarum liber, num genuinus Pauli 42.2.2
Iulio Cæſari vi corrigit Romanorum imperium 6.7.6
à Iulio Cæſare in toto imperio centeſima vſura renouata 22.5.49
ſub Iulio 2. ſeptima Laterani ſynodus habita 17.6.17
Iunia lex de tutoribus dandis, qualis 12.13.14
Iunia lex Norbana ſublata 14.7.8
Iunia lex repetundarum 36.28.1
Iunia lex tutorem quem fieri prohiberet 12.4.11
Iuniani liberti 14.7.8
cum Iunioribus verſari, prohibitum ab Ephoris Gnoſio 36.9.3
Iunius Brutus præfectus Sacrorum 47.15.9
Iunius Brutus primus Romanorum Conſul, & libertatis aſſertor 14.5.6
Iunij menſe beneficia vacantia quibus debeantur 17.6.44
Iuno Veiorum conſeruatrix 17.5.15
Iunonis Luciæ ædes detectæ à Q. Fuluio Flacco 33.15.9
Iunonis Samiæ in æde depoſitum factum 23.3.18
Iunonis ſimulachrum Lanuuij lacrymans 2.12.5
Iunoni multa magiſtratus ſacra 45.13.2
Iupiter magica arte in medium productus 34.10.5
Iupiter orcios 50.10.12. & ſeq.
Iupiter qualis dictus ab Homero 18.1.14
Iuramentum appoſitum actui, habet vim derogatoriæ clauſulæ 44.1.12
Iuramentum aduocatorum 45.6.12
Iuramentum de calumnia quid 48.7.1. duplex actoris rei eod. 2. pro quibus præſtetur eod. 3. à quibus eod. 4. formula iurandi eod. 8. omitti, & remitti poteſt, & quando exigatur eod. 10. Finis eod. 11. rationes eod. 12
Iuramentum malitiæ, & veritatis 48.7.2
Iuramentum de contractu ſeruando, num impediat l. 2. C. de reſc. n. vend. reſciſionem 25.24.21
Iuramentum deferens ei quem ſcit peieraturum ſuam & illius occidere videtur animam 36.23.3
Iuramentum de non repetendis vſuris non valet 22.3.25
Iuramentum firmat donationem inter patrem, & filiumfa. 28.11.4. Num autem firmet inter coniuges eod. 5
Iuramentum firmum per ſceptrum 6.14.17
Iuramentum in litem, pro annotis rebus per coniuges 37.11.9
Iuramentum delatum fieri referri non poteſt eod.
Iuramentum in litem pro bonæ fidei actionibus 27.3.7
Iuramentum in quibus recipiatur 30.2.8
Iuramentum iudicum 36.28.4
Iuramentum in ſponſalibus interuentum, vt intelligatur adiectum 8.2.5
Iuramentum matris partui quando nec proſit nec obſit 10.3.25
Iuramentum militare fiebat duci, pollicibus eleuatis, gladijs ſtrictis, ceruicibus admotis 19.4.2 & Iuramenti militis formula eod.
Iuramentum negotio appoſitum, continet vt valeat meliori iure quo valere poſſit actus 43.1.15
Iuramentum non extenditur ad incognita 41.13.1. niſi ignorantia ſit iuris eod. 2
Iuramentum metu extortum an ſit obligatorium, & de reſtitutione contra illud 41.14.5
Iuramentum promiſſorium, ſeruandum quare 41.15.1
Iuramentum purgatorium in quibus exonerat iurantem 48.15.18
Iuramentum purgatoriũ lectorum oliuarũ eod. 20
Iuramenti purgatorij neceſſitas, & rationes 48.15.22. ſure diuino receptum eod. 23
Iuramentum quando, & quatenus traoſeat in hæredem iurantis, & recipientis iuramentum 46.5.13
Iuramentum ſacrum Epiſcoporum 15.22.49
Iuramentum ſupplementi probationis non defertur cum vno teſte vacillante 48.13.6
Iuramentum teſtis triplex cùm examinatur ad futuram rei memoriam 48.13.41
Iuramentum, perfidiæ ſignum 50.3.2
Iuramentum quid 50.4.1. diuiſio eod. 2. temerarium quid, & prohibitum eod. 3
Iuramentum promiſſorium, & eius vis 50.4.4. & 5.
Iuramẽtum promiſſoriũ habet obligationẽ eod. 7. Et huic contrarius actus factus an valeat eod. 9
Iuramentum quos contractus firmat 50.5.1
Iuramẽtũ accipit naturã cõtractus cui accedit 50.5.2
Iuramẽtũ cõtra bonos mores ciuiles tantùm valet ad cõtractibus 50.5.4. non contra naturales eo.

Iuramen

Iuramentum non firmat quod eſt contra publicam vtilitatem principaliter 50.5.5. Secus ſi ſit per conſequentiam, & non principaliter eod.6
Iuramentum non porrigitur vltra conſenſum, vel ad incognita 50.5.10
Iuramentum non firmat contractum de re prohibita venire in contractum 50.5.11
Iuramentum confirmatorium actus quando tranſit in hæredes 50.5.13
Iuramentum dolo extortum non valet 50.5.14. quid ſi metu eod.15
Iuramentum defertur à lege, & homine, & à iudice 50.6.3
Iuramentum conuentionale acceptatum, referri non poteſt 50.6.3. vis eius eod.& 4
Iuramentum delatum à parte parti in iudicio deciſorum eod.4
Iuramentum delatum à parte, num cogatur, pars acceptare vel referre eod.5
Iuramentum remitti poteſt, & quando Chriſtianus peieraturo remittere debet 50.6.6. Eius formulam quis concipit, & moderatur eod.8
Iuramentum neceſſarium, & quomodo deferatur eod.9. pro quibus non eſt deferendum in ſupplementum probationis 50.6.10
Iuramentum maximum remedium ad expediendas lites, antiquorum potiſſimum 50.6.11. hodie vitandum cur eod.
Iuramentum ſupplementi probationis antequam deferatur, ſex concurrere debent 5.6.12
Iuramentum in litem ſeu affectionis, quid eod.13. pro quibus rebus iuretur in litem eod.14.& 18. quis iuret eod. 15. quæ concurrant in eo pro forma eod. 16. quid in eo, iurate in infinitum eod.17. contra quos 19. finis & ratio eius iuramenti eod.20
Iuramentum in litem non præſtatur ab impubere vel pupillo 50.7.7
Iuramentum non præſtant virgines vel vxores, ex voto 50.7 9
Iuramentum non admittendum eorum, qui vtilitate inde aliquam ſibi vel alijs parant 50.7.10
Iuramentum aliud ſolemne, aliud non ſolemne, & quid vtrunque 50.8.1.& ſeq.
Iuramentum non ſolemne quid eod.3
Iuramentum ſolemne Romanorum 50.8.5
Iuramentum ſanguine humano bibito, & carnibus humanis comeſtis ſancitum 50.8.6
Iuramentum purgatorium Agamemnonis de inuiolata *Hippodamia* eod.7 eiuſdem, de intacta Briſeide eod.10
Iuramentum Olympici ineundi certaminis 50.8.12
Iuramentum magnum apud antiquos Græcos eod.14
Iuramentum Archondon Athenienſium qualiter conceptum 50.8.15
Iuramentum ſolemne, per applicationem ad altare eod.16
Iuramentum maximum Scytharum in Corio ſedentes 50.8.18
Iuramentum Caligulæ, Alphonſi, Ægyptiorum, Nabuchodonoſoris, Ioſephi, & aliorum, quale 50.8.27.28.& 29
Iuramentum maximi ponderis inter homines 50.9.1. ſeruandum, niſi officiat ſaluti, vel proximo, & alijs exceptis eod.2. Eius authoritas, rei iudicatæ, & tranſactionis eod.3
Iuramentum litis conteſtatæ vim habet 50.9.4. & alios habet effectus de quibus ibid.
Iuramentum cur maximas vires habeat eod. 5. & ſeq. Eo ſanctius, & firmius nihil eſt eod.6
Iuramentum nullum ipſo iure, in quibus non eget abſolutione 50.12.4
Iuramentum in malis non obligat 50.12.6
Iuramentum nullum iudex laicus quomodo declarare poſſit 50.12.11
Iuramentum quando non tranſit in hæredes 50.12.14
Iuramenti in omnibus rebus neceſſitas 50.3.1
Iuramenti tres comites 50.3.7
Iuramenti aſſertorij exempla 50.4 6
Iuramenti iudicialis plures ſpecies 50.6.1
Iuramenti formulam quis concipit & moderatur 50.6.8
Iuramenti concepti antiquorum variæ formulæ, & exempla, ſecundum mores diuerſarum regionum 50.8.4.& ſeq.
Iuramenti ſolemnis Diomedis, & Vlyſſis formula eod.8
Iuramenti formula quorundam 50.8.9
Iuramentum Leuitæ, diſcerptis membris vxoris adulteratæ, ad vindicandum crimen 50.8.18
Iuramenti promiſſorij periurium quam pœnam admittit 50.10.3
Iuramenti contempti mala plura 50.10.7
Iuramenti abſolutio petenda non eſt, vbi habet locum interpretatio 50,12.1
Iuramenti abſolutio ſiue diſpenſatio quid 50.12.2
Iuramenti diſpenſatio olim fiebat ab imperatore & prætore, quare 50.12.8. Nunc tantùm ab epiſcopis eod.9
Iuramenti tranſgreſſio, & obſeruatio, & diſpenſatio quando ad iudicem laicum pertinere poſſit 50. 12.10.& 11
Iuramenti remiſſio quid ſit, quando, & à quo fieri poſſit 50.12.15
in Iuramento cenſetur excepta ſuperioris authoritas 50.4.8. quis diſpenſaret eod.
Iuramenti tres comites 28.11.5
Iuramenti renunciationis à filia factæ, an dari poſſit abſolutio 41.15.2.& ſeq.
Iuramentum quando obliget hæredes iurantis 41.6.2
Iuramento primo ſtandum 25.5 7
Iuramento num poſſit renunciari inſinuationi faciendæ 28.13.18
à Iuramento adulteræ facto cur licitum ſit 9.15.26 & iuramenti eius gratia facta à Tyberio eod.
Iuramento contra prohibitionem legis contractus factus quando non firmetur 9.22.15
Iuramento pacta veſtiuntur 21.6.18
Iuramento ſponſália firmata 8.6.4
Iuramenta concepta & repetita pugnantium in duello 48.16.18
Iuramenta quæ irrita 22.15.6

Iuramenta ſolemnia Iudæorum 50.8.19. noſtra Chriſtianorum eod.20
Iuramentorum non ſolênium formulæ,& per quę ſoliti ſunt populi quidam & homines iurare 50.8.21.& ſeq.
Iurans per capillos ant caput Dei, aut alio modo, quomodo puniatur 23.12.6
Iurandum non eſt ſpontè,ſed neceſſario 50.5.2 exempla ſequentibus numer.
Iurare de quibus ſoleat 50.7.1
Iurare qui cogantur,vel non eod.2.& ſeq.
Iurare ſolemniter quibus diebus non liceat 50.8.2
Iurare Chriſtianis per quæ vetitum ſit 50.8.30
Iurare aliquando expedit,& neceſſarium 50.3.6
Iurare ne nubat cogens patronus libertum, ſuo iure in eum priuatur 14.9.5
Iurati aut referri iuramentum delatum,quando,& quomodo debeat 50.6.7
Iurat quilibet pro ſuo facto, non pro alieno regulariter 50.7.6
Iurati Burdigalæ qui 47.15.4
Iuratio falſa an periurium ſit 50.10.2
Iuratoria purgatio criminum recepta 48.15.11
Iuratum per quos, per cineres maiorum, per mithram,per anſerem &c.90. 25. per quaternariũ numerum Pythagorici eod.26. per elementa eod.7
Iuratur in litem contra tutorem, non contra eius hæredem 13.10.20
Iuratur in litem pro commodato 23.1.12
Iuratur in litem pro locatione quando 27.1.20
Iudicus Alexandriæ 47.32.24. & cap.33.5
Iuridicus ne quis eſſet loco ſuæ natiuitatis, ſtatutum 47.33.9
Iuridici conuentus in Gallia olim non ſtati, vt nunc 47.33.14
Iuridici Domini in Gallia im per ſe ius dicebant 47.36.10
Iuriſconſulti quibus æquales facti à Gratiano Cæſare 6.8.25
Iuriſconſulti verè philoſophi 18.11.1
Iuriſconſulti qui fuerunt familiares Alexandro Imperatori 18.11.5
Iuriſconſultorum antiquorum reſponſa pro lege, & quando 18.11.2.& 3
Iuriſconſultorum opera in omnibus vſus Alexander Seuerus 18.11.5
Iuriſconſultorum antiquorum autoritas 47.47.7.9
Iuriſconſultorum & Phyſicorum differentia, de corporibus 1.1.5
Iuriſdictio à quibus dari poſſit 32.10.6
Iuriſdictio quid referat 47.13.6.quid ſit eod.7
Iuriſdictio magiſteria in milites quatenus extendatur 10.17.2
Iurisdictio nihil communicat ad libertatem rei 6.1.9. Et ideo non minus res allodialis dicitur, quòd alterius iuriſdictionis ſit eod.
Iuriſdictio non eſt inter patrimonialia vendibilia 36.29.18
Iuriſdictio ordinaria & delegata quæ 47.6.1.& 2
Iuriſdictio pleniſſima quid. 47. 11.7. Iuriſdictio quid eod.8.diuiſio,In pleniſſimam, plenam, & ſemiplenam eod.9.alia diuiſio in imperium & iuriſdictionem eod.10. Alia in altam,mediam, & baſſam eod.
Iuriſdictio competit conſuetudine, lege, priuilegio,pacto, præſcriptione 47.21.20.& ſeq.
Iuriſdictio eccleſiaſtica à laicis vſurpari vel præſcribi non poteſt 47.21.25
Iuriſdictio non præſcribitur à priuato eod.27. ei præſcribendæ quod temporis ſpatium exigitur 47.21.28.& 30
Iuriſdictio quando,& quomodo prorogari poſſit à litigantibus 47.22.20
Iuriſdictio tranſit in Gallia in hæredes 47.9.26
Iuriſdictionis Conestabuli, & Tribunorum militum in Gallia leges 19.18.11
Iuriſdictionis contentio in poſſeſſorio quomodo interim terminanda 47.20.29
Iuriſdictionis metienda poteſtas etiam ex qualitate determinata, & quantitate ſummarum attributa eod.31
Iurisdictionis quæ ſunt,cuiliber ab epiſcopo delegari poſſe,non quæ ordinis 15.12.44
Iuriſdictionis ſuæ non niſi pupillis tutores per magiſtratus dari poſſunt 12.13.19
Iuriſdictionis ſuæ terminos iudex excedere non poteſt 49.1.10
Iuriſdictiones an rectè vendantur 25.11.7
Iuriſdictiones baſſæ ſeu inferiores, quæ dicantur 47.21.16
Iuriſdictiones altæ,mediæ,& inferiores quæ ſint, certatur,& reſolutio 47.21.19.& ſeq.
Iuriſdictiones, eccleſiaſtica & temporalis, diſtinctæ,ſe mutuò tamen iuuant 47.4.11
Iuriſdictiones patrimoniales in Gallia 32.9.4
Iuriſdictiones vtuntur iure accreſcendi 46.11.6
Iuriſdictionum termini publici ſunt, nec mouẽdi 39.13.18
Iurisdictionalium Dominorum & colonorũ clientela,alia ab illa clientela Romanorum 14.10.12
Ius ad rem, & non in re, qui canonici habere dicantur 15.23.15
Ius ciuile,& naturale eſſe,& quomodo 11.1.9
Ius duplex,publicum & priuatum, & quid vtrunque quidque contineat 11.2.5.& 6
Ius facultatis quando præſcriptibile 40.2.20
Ius omne verſatur in acquirendo,minuendo,conſeruando 20.1.2
Ius patronatus eccleſiaſticum quid 17.4.1. quare exigat inſtitutionem epiſcopi eod.2. vide Patronatus infra
Ius quæſitum non poteſt auferri etiam ab eo, qui alteri acquiſiuit 41.7.14
Ius temporibus meſſum in quibus cauſis dicatur 2.16.8
Iuris accreſcendi præludia 46.9.1.vide Accreſcendi ius
Iuris ciuilis & canonici, in cognationis gradibus differentia 9.9.25
Iuris ignorantia quid,eius diuiſio,& quando excuſet vel non 30.10.3

Iuris ignorantia non excuſat in bonorum poſſeſſione petenda 43.1.11
Iuris ignorantia non excuſat, vbi eſt copia iuriſconſulti 18.11.4
Iuris nomen in antiquis finitionibus poſſeſſionis exuperans t.13.6. Et plus iuris ineſſe poſſeſſioni id eſt, animi, vel incorporei eod.t8
Iure ſcripto iudicari debent homines linguæ Occitanæ 47.27.10
de Iure ſuo fidem non faciens domious, hominiũ qui ei debent, præſtare non renentur 6.15.14
Iura eſſe incorporalia 1.10.4
Iura ſeruitutum quomodo indiuidua 5.3.15
Iuſiurandum præcipuum ad obſtringendum vinculum 50.4.4
Iuſiurandum voluntarium quid 50.6.2
ex Iureiurando delato ſolutum non repetitur, vt indebitum 22.17.2
Iuriſprudentibus reſpoodendi quando abrogata authoritas 47.7.10
Juſtices patibulaires à quatre pillers ſans ſeſt, Barones habent 6.10.3
Iuſtinus ex ſuario imperator 6.4.6
Iuſtinus imperator electus, fidem ſuam ſubijcit Hormiſdæ Summo Pontif. 6.7.6
Iuſtina aduerſus faſcinos amoris quid egit 34.12.3
Iuſtiniam vxorem Valentinianous ſuperinduxit vxori ſeueræ ob id legem de duabus vxoribus ducendis tulit 9.2.29
Iuſtinianus conſilium capiebat ab vxore 47.11.2
reptæhenſus vt mulieroſus eod.
Iuſtinianus ſe ſeruum appellauit 14.1.25
Iuſtinianus lupanaria Bizantij ſuſtulit & ibi meretricum pœnitentium monaſterium inſtituit 10.2.33
Iuſtinianus viceſimam hæreditatis ſuſtulit 46.5.7
Iuſtinianeus comes rector prouinciæ 47.32.8
Iuſtus cum iniuſto punitur 31.4.4
Iuſta hæreditas, quare ab inteſtato dicitur in ſocietate 42.1.9
Iuſta præda quæ 20.4.10
non Iuſta vxor concubina dicta 10.1.8
Iuſtæ nuptiæ quæ 9.7.1. & illæ exigunt ætatem legitimam coniugum eod.2
Iuſtitia qua forma pingatur 10.3.4
Iuſtitiæ æqualitas nõ potuit diſtribui melius, quàm per iudicia 47.1.17
Iuſtitiæ, & iudicij coniunctio 47.1.16
Iuſtitiæ literæ ad futura beoeficia 16.8.36
Iuſtitiæ proximus & vltimus fiins 47.1.1
Iuſtitiæ ſignaturæ & auditorium Romæ huius poſtulandæ cauſa 15.42.17
Iuſtitiam cùm Dominus denegat vaſſallo, quæ remedia ei competant 6.22.7
Iuſtitiarius magnus 47.35.5
Iuſtitium 47.2.2
Iuſtitium quid 2.16.19
Iuſtitium quando rumpatur, & iudicatur in ſenatu 47.27.8
Iuuenem dixiſſe principem, habitum crimen maieſtatis 35.7.2
in Iuuene vxore alia vtilitas quàm matrimonij ſeni accidit 9.15.17
Iuuenes niſi tantùm vna veſte vno anno vti voluit Lycurgus 9.19.15
Iuuenum gubernantium damna & mala 47.9.17
Iuuenum prudentia aliquaodo ſenum vincit peritiam 17.6. 18. Sed tarn contiogentia non ſequenda eod.
Iuuare Dominum in bello an teneatur vaſſallus 6.19.9
Iuuenalis dies 2.6.10
Iuuentutis princeps quis 18.2.20
Iynx, faſcinum amoris vt fieret 34.12.3

K

Kaſa, diuinatio prohibita 34.3.16
Kez apud Moſcouitas, duces dicuntur 15.12.37
Krantij lapſus de Pappæ nomine 15.2.13
Kunaſten quid vocent Gothi 34.6.3

L

Labam magus celeberrimus inter Orientales 34.10.3
Labialis oblatio quando pro conſignatione habeatur 21.14.5
Labieous mordax 38.6.3
Labor bonus non debet eſſe vacuus à mercede 39.6.2
Labor renumeratione dignus eſt 42.34.19
Laboris metu mortem ſibi conſciuerunt quidam Romani 36.22.4
Laborare, officium & munus impoſitum eſt homini 39.6.1. via ad pulchra, & ad virtutes eod.2
Lac fœminæ alentis partum noo corrumpi, ſi ex eodem viro rurſus conceperit 10.3.9
Lacedæmonij damnati ab Ariſtotele quòd ſe vxoribus ſubiicerent 11.3.4
Lacedæmonij de Argiuis victoriam tulerunt 16.1.14
Lacedæmonij plenilunium obſeruabant 19.10.9
Lacedæmooiorum ſenatus 32. ſeniorum 47.16.7
Lacedæmonum ciuitas ob ſetuos male habitos terræmota directa 14.6.13
Lacedæmoniorum duo reges, & ex proſapia Herculis 18.2.16
Lacedæmonarum mulierum quæ admonitio ad filios de Clypeo 19.5.3
Lacedæmoniorum qualis cura circa inſpectiones veſtitus 9.19.14
Lacedæmoniorum regibus impetium liberum in vitam hominum, in bello tantùm 47.14.9
Lacedæmonijs turpe, hæreditaria maiorum vendere 26.25.1
apud Lacedæmonios iudicium ſerotini & inhoneſti matrimonij 9.6.34
apud Lacedæmonios vterinis non interdicta connubia 9.11.11
in Lacedæmonios ob prædæ partem denegatam qui populi concitati 20.4.6
Laconicus ſermo in reis requirebatur Athenis 31.24.8

Lactandos filios non lactare matres expoſitio eſt 11.10.4
Lacus quid 4.15.8
Ladices Amaſis vxor veneficium quod inter illos erat, oratione ſoluit 9.12.9
Lælius Genutius Trib. pleb. 22.3.18
Lælius Maulius ædem Concordiæ Romæ vouit 15.29.8.
Lælius Scipio damnatus à M. Minutio Augurino 31.33.4
Lælius Valerius abuſus aquarum coërcet 1.4.2
Læſio prætij ſupra dimidiam iuſti pretij in reſciſione l. 2. c. de reſc. vend. quomodo imputanda in læſione emptoris & venditoris 25.24.13. & pro quibus non detur hæc læſionis reſciſio eod. 14
Lætitiam publicam inductæ feriæ 2.16.12
Lætus dux exercitus Seueriani Cæſaris, capite dãnatus 19.10.18
Lætus dux exercitus Seueriani quare damnatus 35.5.34
Læſæ maieſtatis crimen quid 33.3.1
La groſſe inter præbendatos, quid 25.23.23
Laicus contra Laicum quando teſtimonium dicat 48.13.29
Laicus coram iudice eccleſiaſtico, nec contrà clericus coram laico conueniendus eſt, niſi reconuentione quis vtatur 49.1.15
Laici filij, qui eccleſiaſticæ perſonæ ſunt in feudo non ſuccedunt 6.13.3
Laici filijfa. non poſſunt eſſe in iudicio ſine authoritate patris, exceptis cauſis ſpiritualibus 11.8.24
Laici qui, & vnde dicti 16.1.2
Laicis eccleſiaſticæ decimæ præſtari non debent 2.25.6. quãdo autem in feudum temere poſſint eod. nu. 8
Lambertus Marchio Thuſciæ Bertæ verè filius vt ei ſuppoſitus cur à fratre diceretur 9.6.28
Lamech bigamia improbata, & fornicationes inhibitæ
Lamechum occidi Deus noluit 31.3.17
in Lamecho bigamia ſeuerius vindicata, quàm parricidium Caini 9.2.11
Lamia Dæmon in forma mulieris iuuenem decepit, ab Apollonio qualis eſſet, coacta fateri 16.5.16
Lamiæ Sidoniæ filia prima Sibylla 18.6.7
Lamiarum veneficia peſſima, operàque infanda 34.20.1. earum Synodus vel congregatio nocturna. eod. nu. 2. Lamiarum transformatio eod. 4
Lamiæ num verè deferantur à Dæmonibus 34.20.7.8 9
Lamia Menippi Dæmon, mulieris forma 34.20
Lamia ſortiariæ quare dictæ, & qualis lamia 34.20.33
Lagenophora, feſtum in Alexandria 2.16.10
Lana cur coronati Gortinæ adulteri 36.6.23
Lana vnde veſtes conficiat vxor, rectè vxori à marito donatur 28.10.18
Lance & licio quomodo quærebatur furtum 37.1.18
Landgrauij vox vnde 6.8.3
Landgrauij Francis qui 6.9.2
Langobardi redimendam vxorem ad hæredibus prioris mariti, per ſecundum maritum pretio ſtatuerunt 9.26.37
Langobardorum iure filia quæ ſine patris, vel fratrum, vel proximorum conſenſu nubit, ſucceſſione priuatur 9.3.23
Langobardorum mos in adoptione filiorũ 16.1.26
inter Langobardos adoptandi ritus 10.6.28
Laniones, & eorum inſtrumenta 18.26.9
Laniones clerici vel caupones exempti à priuilegio aliorum 16.1.34
Laniſtæ gladiatorum familiam inſtruebant 39.5.32
Lannechild, donatio eſt renumeratoria Langobardis 44 5.5
Lannechild quæ donatio apud Langobardos 28.13.21
Laodices vxoris Antiochi calliditas 36.6.17
Lapidatio, in pœnam luxurioſorum 39.12.5
Lapidatio Metymneæ 35.5.23
Lapidatio quibus lege diuina impoſita 31.18. 1. & qui lapidari eod.
Lapidationis pœna 36.30.16
Lapilli iactus requiritur in nunciatione noui operis ad ſeruitutes impediendas 4.8.2
Lapilli iactu quomodo nunciatio fiat 4.29.3
Lapis & miliarium pro eodem 3.13.7
ad Lapidem qui iurabant 50.8.17
Lapidem tenentes vt iurarent 50.8.5
Lapides in ſtatuas principis iactaſſe, quam pœnam habeat 35.7.5
Lapides non veniunt appellatione armorum prohibitorum 36.26.3
Lapides quomodo renaſci dicantur 1.9.3
Lapides terminales ſacrati Ioui 39.13.6
ex Lapidum iactu per Pirrham Deucalionis vxorem, homines procreati 16.1.2
Lapidatus ab exercitu Poſthumius, & Camillus 35.6.6
Laris familiaris filius exiſtimatus Seruius Tullius 8.1.20
Larem auem dicebant familiarem 34.20.31
Lares cur colerent antiqui 33.23.8
Larginus Proculus prædixit cum vitæ ſuæ diſcrimine diem mortis Domitiani 18.6.12
Largitiones facere pro conſequendis magiſtratibus prohibitum 28.12.2
Largitiones pro ſuffragijs magiſtratuum, prohibitæ legibus 36.29.3.7.9.
Largitionum comites vnde dicti 6.8.2. qui, & eorũ officium eod. 22
Larua quid 34.20.31
Laruas ferre, vitium frequens Gallis, & quare 39.11.1
à Laruis Domus agitata an renunciari poſſit à conductore ſine mercede 27.1.26
Laſciuia commiſſa peccata vti leuius puniantur 30.3.5
La Solde 6.6.4
Laſtrapade, quæ pœna 31.37.6
Laterales perſonæ quæ 9.9.17
Lateranenſe concilium Innocentij 2. tempore factum

factum, coactis 1000. patribus 2.25.7
Lateranenſe concilium quando habitum 22.3.11
Lateranenſes ſynodi 7. & vnde ita dictæ 17.9.9. quo tempore habitæ eod.11
Lateranorum familia Romæ 17.9.10
Lateranum palatium Romæ 17.9.10
Latini liberti qui 42.8.24
Latini libertini qui 14.7.8
Latini nomine, Chriſtiani Hieroſolymis quando 15.33.1
Latinorum reges, Murani dicti 18.2.11
Latinæ feriæ quæ 47.35.1
Latinarum feriarum diebus non licebat accuſare 32.19.6
Latitans ſemel citandus 48.3.10
Latitudo actus, viæ, & itineris quanta eſſe debeat 4.14 6
Latomiæ quid 31.33.1. & 13
Latonæ dictum de equis ad pueros Lycios 1.4.1
Latrinę quando, & quomodo vicino parieti adiiciantur 4.7.24
Latrinas ædificandi qualis iuxta vicinum formula 4 2 8
Latronem compræhenſum per diem & noctem vnam quis concludere poteſt 36.31.11
Latrocinia, parua regna 18.1.6
Latrones eccleſiaſticæ perſonæ quomodo puniantur 37.2.23
Latrones ex propoſito delinquunt 30.2.2
Latrones expulit & ſuſtulit ex vijs Theſeus 39.5.14
Latrones itinerum expilantes viatores, habent iudicium publicum 37 9.9
Latrones pernicioſi, dicti Iſaurici, Bucellarij, Choſiarij eod.
Latrones vias obſidentes cur acrius puniātur eod. 10. pœna illorum in Gallia eod.nu.11
Latrones qua pœna puniantur 36.15.11.12. & 13. ab omnibus occidi & appræhendi poſſunt eod.15
Latrones qua pœna puniendi 37.2.3
Latrones qui milites, & quare dicti 19.1.5
Latrones ſpoliantes viatores quomodo puniantur 36 25.24
Latronibus perfugium dantes, quomodo puniendi 37.5.3
Latronem recipiens ſcienter, vt puniatur 37.15.4
Latrunculator quis 47.36 2
Latruncularori nullum proprium territorium 47.21.33
Latruncularores de quibus non cognoſcant 19.18.7. eorum poteſtas eod. 6. Summariè & de plano iudicant eod.10. illos *prendre en partie* quando quis poſsit 19.18.8
Latrunculatorum in quos eſt iuriſdictio 32.8.5
Latus Clauus cuius eſſet 9.19.23
Latus clauus inſigne ſenatorum quid 47.25.17
Lauantis ſe veſtimenta ſuratus, qua pœna puniatur 37.13.4
Lauare ſe in flumine publicè; repræhenſibile, & turpe viſum 37.13.4
Laudans impium factum punitur vt corruptor 39.9.15
Laudes & Leuades, quid in Goria 6.1.6
Laudes immodicas ſuſpectas habent probi 39.9.16
Laudando impenſius, res faſcinantur & læduntur 34.11.14
Laudimium quid 25.11.6
Laudimium non debetur ex re vendita à vaſallo Domini conſenſu 6.16.5
Laudimium quale exigendum 25.11.6
Laudimia debita tantùm ex vera venditione 25.16.4
Laudimia ex quibus non debentur eod.5
Laudimia num debeantur ex redhibitione gentilitia, vel pactitia eod. 6. nu ex donatione eod. 7. permutatione eod. 8. re feudali eod. 9. precarijs conſtitutione 10. tranſactione eod.11
Laudimia ex rebus in dotem datis quando nō debeantur 9.24.11
Laudimia quando debeantur ex tranſactione 26.8.2
Laudimiorum iure quantum præſtetur 25.16.1. & 2
in Laudimijs *Quintz & requintz* quid eod.3
Laurentij ſchiſma contra Symmachum 15.3.15
Laurus contra maleficia 34.22.17
Lauros arbores ſuccedens qua pœna afficiatur 3.20.1
Lauſa 41 3.3
Lazari, & diuitis parabola quid denotet 31.4.4
Leander Eri viſendi gratia enatans, ſubmergitur 1.4.3
Learchus 41.4.4
Lecanomantia, diuinationis ſpecies 34.3.5
Lectio Euangelij lectoribus ſimplicibus permiſſa non eſt 16.4 10
Lectiones ex ſacra ſcriptura Hebræis 16.4.3
Lector dictus Pappa 16.4.1
Lector, cantor, pſaltes idem eod.2
Lector in orationibus magnæ authoritatis ethnicorum eod.4
Lector à quo ordinatur, & qua formula 16.4.9. eius officium eod.7
Lectoriatus 2. gradus ordinum 16.4.2
Lectoriatus in eccleſia primitiua eod.5
Lectoriatus ordo dari poteſt viris, & mulieribus eod.6
Legalis coniunctio quæ 46.11.17
Legalis coiunctionis exempla 46.10.4
Legalis tranſmiſſionis ſpecies 46.2.18. & ſeq.
Legales dietæ quæ 4.24.5
Legandi formulæ iuris, remiſſiuè 42 32.35
Legandi poteſtati modus adhibitus 42.34.2. & 3
Legare quid in genere & in ſpecie 42 32.1
Legari quæ poſſint eod.10. & ſeq.
Legari poſſunt quæ ſunt in commercio hominum permiſſo 42.32.16. res alienæ, hæredis factum eod.17
Legare, aut fideicommittere quis poteſt 42.32.27
Legare poteſt, qui poteſt teſtamentum condere etiam ab inteſtato & codicillis eod.30
Legari quibus omnino non licet, & quibus nonniſi ad certam ſummam 42.33.3. & ſeq.
Legari hæredi non poteſt, nec legatarius & hæres quis dici ſimul poteſt eod.8
Legari & ante & poſt inſtitutionem poteſt 41.

32.58
Legatarius ante implementum conditionis moriens, non tranſmittit legatum 42.32.45
Legatatius non cogit adire hæredem, in eum recta via Dominium tranſit 42.32.56
Legatarius debet capax eſſe factioois paſſiuæ teſtamenti, tempore mortis teſtatoris 42.33.1
Legatarij habent ius hypothecæ io bona defuncti 23.7.2
Legatarij non habent ius falcidiæ 42.34.26
Legatarijs quæ actiones pro petitiooe legatorum competant 42.33.14.15.& 16
Legatatijs quando ſatiſdare teneatur hæres, & quã do non 42.33.15
Legatio alia gratuita, alia cum ſalario 35.4.14
Legationes liberæ ſine priuilegio legationis reipub. cauſa 35.4.7. à quibus impettabantur eod. nu.8. Sublatæ & reſtitutæ, & limitatæ eod.9
Legationes plures quis ſimul obire poteſt, & earũ ſalarium, accipere 35.4.13
Legationibus decernendis quæ debent conſiderari 35.4.12
Legationis muoicipalis alia ſpecies pro cura aliqua 35.4.18
Legatio decernenda primatibus 18.13.30
Legationum liberatum & non liberarum, diſtinctio 18.19.2
Legationes fungentes, tutores vel curatores non dantur 12.4.6
Legatum quid 28.7.8
Legatum quid, & de relictis legato non fit redhibitio 26.7.3
Legatum à quo tempore tranſeat in legatarium 21.14.12
Legatum in quibus conoeniat cum donatione cauſa mortis 41.2.4.& ſeq. in quibus differat eod.7
Legatum præmoriente teſtatori legatario, expirat 41.2.6
Legatum tricooio ſolutum, in poſterum confirmatur 40.5.24
Legatum quid 42.32.3. diuiſio, & formulæ antiquæ eod.4
Legatum per vindicationem olim, quale 42.32.5. per damnationem eod. 6. per ſinendi modum 7. per præceptionem eod.8
Legatum fructoom naſciturorum quomodo purum, & conditionale eſt, & tranſmiſſibile 42.32.15
Legatum eius quod teſtator dicit ſe habere, & non reperitur, inutile eſt eod.19
Legatum non valet eius, quod quis legatario tenebatur reſtituere 42.32.21
Legatum factum eiuſdem ſummæ, qua quis legatario tenebatur, compenſandi cauſa debitum fieri quando videatur eod.23
Legatum inutile pluribus modis eſt 42.32.24. vtile quod eod.
Legatum motre legantis vim capit 41.32.27
Legatum propria authoritate nec ſibi, nec alij nemo vtiliter ſcribit eod.8
Legatum à coacta voluntate teſtatoris factum, non debetur 42.32.34
Legatum purum quod eod.36
Legatum præſens quid eod.
Legatum, in diem certum vel incertum relinquitur, & de vtriuſque natura 42.32.48.49.& ſeq.
Legatum pluribus coniunctim & diſiunctim fit 42.32.59
Legatum alicuius rei, num ſit metiendum à tempore teſtamenti, an à tempore mortis teſtatoris, vt adiuucta poſteà legatæ rei cenſeantur legata 42.33.9
Legatum, & poſtea à viuo teſtatore legatario à nomine datum, non debetur poſt mortem iure legati 42.33.20
Legati tranſlatio, adẽptio eſt, & quot modis fiat eod.21
Legatum ad vnum vſum, an in alium transferri à republica etiam poſſit 42.33.24
Legatum quando peti oequit ex cauſa perſonæ teſtatoris 42.33.26. ex perſooa hæredis eod.27. ex perſooa legatarij eod.28
Legatum ſibi adſcribens, eo priuatur 42.33.30
Legatæ rei fructus à quo tempore debeantur 21.14.12
Legata ad vnum genus redacta 42.32.9
Legata debentur & fideicommiſſa ex teſtamento irrito, ratione exhæredationis, vel præteritionis 42.32.31
Legata quando ſine ſucceſſione teſtamentaria, ab inteſtato debentur ex teſtamento eod.
Legata relinquuntur aut purè, aut ſub conditione &c. 42.32.35
Legata fideicommiſſis exæquata eſſe, quomodo intelligatur 42.32.55
Legata non petuntur regulariter, niſi adita hæreditate 42.33.12
Legata ab hærede peti & præſtari debent, noo propria authoritate capi 42.33.13
Legata pluribus ex cauſis deficiunt, nec debentur 42.33.19.& ſeq.
Legata & fideicommiſſa quæ debebantur rupto teſtameoto per bonorum poſſeſſionem contra tabulas 43.4.18
Legata in teſtameoto alterius adimentis, pœna falſi 36.3.3
Legata poſt aditam hæreditatem tantùm debentur, Pia antè 42.33.19
Legatorum effectus, vt peti poſſint 42.33.10.& quã do peti poſſiot eod. quando tranſmittantur eod.11
Legatorum præſtandorum ratiooes 42.32.31
in Legatis duplex fauor verſatur 28.2.20
de Legatis 1.2.3. tituli quid contineant in Summa 42.32.14
Legatus vnde dictus 42.32.1
Legatus à latere ſummi pontif. in beneficiorum collatione cóocurrit cum ordinarijs, non alij legati miſſi, aut nati 17.7.11
Legatus Sum. pontificis etiam confirmat in prouincia ſibi directa 17.13.5
Legatus Cæſaris, præſes, & corrector 47.32.20
Legatus fecialis io Gallia quis 33.14.4
Legatus legiones adminiſtrabat abſente prætore 19.3.20
Legati apoſtolici priuilegia remiſſiuè 17.7.11

Lega

Legatum ante ſe præmittere, repetundarum proconſuli crimen 36.28.21
Legato Romanorum occiſo, bellum indictum 47.30.7
Legati ciuitatum & municipiorum qui,& à quibus creentur 18.19.1
Legati ex Cardinalibus plerunque,& quot eorum ſpecies 15.4.17.& cur à latere dicti eod.
Legati, inuiolabiles & ſancti 33.14.4
Legati necati cum familia, quòd pro delegantibus damnoſa locuti eſſent 35.5.28
Legati proconſulis quam iuriſdictionem haberent,& qui dicantur 47.32.19
Legati ſummi pontificis nati, miſſi à latere eod. 21
Legati principis à legatis proconſulis differentes 22
Legati proconſulis qui,& quot 47.32.10.& 19
Legati, vel oratores non retinentur ob repreſſalias 38.8.16
Legatorum ætas apud Chalcidenſes 47.9.21
Legatorum Romanorum conſtantia in contemnendis iniurijs 32.16.4
Legatos publicos aut eorum comites iniuria afficientis pœna 38.3.5
Legatos reipub. vel principis violaſſe, maieſtatis crimen: & legis Iuliæ de vi publica 35.4.1
Legati etiam hoſtium inuiolabiles eod.nu.2.bella ob violatos eod.3
Legatus non debet minori maieſtati vti, quàm is qui eum mittit 35.4.4.& 10
Legatum violantis iuris pontificij,& ciuilis pœna 35.4.5
Legati quandiu ſint inuiolabiles 35.4.6. vnde dicti eod.nu.11
Legati municipiorum & ciuitatum qui 35.4.12. ne fiant ſine conſilio & ſuperioris authoritate eod.
Legati quot, & quomodo decerni poſſunt à ciuitate 35.4.15
Legati quæ negotia propria vel aliena præter mandata gerere poſſunt 35.4.15.& reipub. legati, propria negotia obliuiſci debent eod.nu.10
Legati ad Tarentinos de proprijs iniurijs non còqueſti 35.4.16
Legati municipiorum, ſecundum albi ordinem quando mittendi 35.4.16
Legatus legationem ne deſerat eod. vicarium quando det eod.
Legatus deſignatus quibus vti poſſit excuſationibus, ne legationem obeat 35.4.17
Legio ex quot militibus perficiatur 19.3.20
ex Legionis regibus olim parebat Caſtellæ prouincia & comitatus 6.20.19
Legiones 7. peditum in Gallia à quo inſtitutæ 19.3.17
Legionum variæ ſpecies 18.3.20
Legumina furantes quomodo puniantur 37.7.3.& 5
Legitimus actus, manumiſſio,& à quibus fiat 14.5.2.& 4
Legitima aliquando dicta falcidia,& eiuscum falcidia differentia 42.34.5
Legitima an grauati poſſit fideicōmiſſo, à perſona filij vel eius hæredis, diſputatur nouo intellectu 42.28.10
Legitima deſcendentium & aſcendentium inſtitutionis tantùm iure relinquenda 44.4.8
Legitima fideicommiſſo grauari quando poteſt 42.26.6
Legitima filij quando fideicommiſſo nequit 42.22.28
Legitima filiorum, eſt quota bonorum, non quota hæreditatis patris 42.2.9
Legitima ingratitudine amittitur 44.3.19
Legitima liberis an iure inſtitutionis relinquenda & an alio titulo relinqui poſſit 44.2.8
Legitimæ ſupplementum impedit querelam inofficioſi eod.9
Legitima minui pacto,& ſtatuto poteſt 41.11.2
Legitima filiæ dotatæ habentis regreſſum, computatur habita ratione patrimonij patris quod erat tempore conſtitutionis dotis, ſi excludatur pacto: non autem, ſi ſtatuto 41.12.3
Legitimæ ſupplementum petere filia poteſt non obſtante renunciatione, & ſi læſa,& metu renunciauit 41.17.10
Legitima non minuitur illis legatis, quibus minuitur falcidia 42.34.11
Legitima non relinquitur neceſſariò filijs, titulo inſtitutionis, in teſtamento ad pias cauſas 42.5.14
Legitima non venit in reſtitutione fideicommiſſi vulgaris, ſed pupillaris 42.28.8
Legitima num ſit iuris naturalis 42.19.12
Legitima quare priuari non poſſit quibus debetur 44.4.24
Legitima non conſideratur in ſucceſsione ab inteſtato 44.5.1
Legitima quanta ſit hodie,& fuerit olim eod.
Legitima pars quid ſit 44.5.3. quibus nominibus appelletur eod.4
Legitima collateralium non eſt aucta hodie, vt aſcendentium & deſcendentium eod.
Legitima decurionum erat dodrans 44.5.5
Legitimæ tributis & ſemiſsis quomodo ineunda ratio eod.6.& 7
in Legitima computanda qui faciant partem, quamuis non admittantur ad partem 44.5.7.& 8. Eius quantitas augeri & minui conſuetudine poteſt, ſed num tolli diſputatur eod.9
Legitima iuris naturalis non eſt eod.10
Legitima non eſt in locum alimentorum debita eod.11
Legitima intra quot tempus peti & præſcribi poſſit 44.5.12
Legitima filij priuatur, confiſcatis bonis patris eod.13
Legitima donationibus patris immenſis non minuitur 44.5.14
Legitima ex quibus rebus capienda ſit 44.5.16 quando non detur in corporibus hæreditarijs, & in quibus eod.17. quid ſi in pecunia conſtitu ta filius agnouerit eod.20
Legitima ex lege domus vel ſtatuto poteſt aſsigna

ri in pecunia 44.5.19
Legitima parentum aſcendentium poteſt in pecunia relinqui 44.5.22
Legitima minuit donationes primogenito factas 44.5.23
Legitima à quo, ab hærede ſolo, vel à legatarijs petatur 44.5.24. Eius petendæ vel conſlandæ formula, vel cùm de ſupplemento agitur eod. 25. & ſeq. Eam quando propria authoritate poſsit filius accipere, & quando teneatur ab hærede petere 44.5.28
in Legitimæ ratione facienda, quæ anteà deducenda ſunt eod.27
Legitimæ nullum onus vel grauamen, vel conditio imponi poteſt 44.5.28. excipe caſus 12. de quibus 29.& ſeq.
Legitima poſt mortem tantùm debentis, debetur 44.5.33.& quando ante eod.& ſeq.
Legitima quomodo computetur æſtimatione bonorum, & imputatione 44.5.39
Legitima an debetur habita ratione valoris & rerum hæreditatis quæ fuerunt tempore mortis teſtatoris 44.5.39 Sed quid ſi poſt datam dotem vel datum filio cum renunciatione, ante mortem patris ſufficiens tempore quo datur pro legitima, num auctis faculiatibus tempore mortis inuentis, habeant ſupplementum eod.40
Legitima relinqui poteſt tantùm titulo inſtitutionis, correctis iuribus contrarijs 41.10.8
Legitima ſocietas quæ dicatur 8.7.28
Legitima tutela quando habeat locum 12. 9.1. ſubſidiaria ea in locum teſtamentariæ, quæ prior eſt eod.a eius quatuor ſpecies agnatorum, parentum, fiduciaria, patronorum eod.4
Legitima tutela tranſit mortuis parentibus tutoribus in filios ſola 12.9.7
Legitima tutela cur potius defertur agnatis proximis, quàm alijs à lege eod.9
Legitima a falcidia quid differat in imputatione 44.5.48
Legitima quibus debeatur perſonis, & quo ordine 44.5.50
Legitima non debetur aſcendentibus, extantibus deſcendentibus ſucceſſioni habilibus eod.
Legitima quando debeatur deſcendentibus in bonis deſcendentium 44.5.55. Legitimæ deſcendentium & aſcendentium differentia eod.
Legitima debetur honorabili titulo, & quomodo 44.5.57
Legitimam in proprietate & vſufructu conſequi debet filius, etiam ſi hæres vniuerſalis, deducto alijque relicti vſufructu, inſtitutus ſit 44.5.58
Legitimæ præſtandæ rationes 44.5.59
Legitimæ cauſa data, ſi ſufficiant filio acipienti, ante mortem conſumpta, excludunt eum à petitione alterius legitimæ 44.5.34
Legitimæ repletionem ſibi propria authoritate non facit filius 44.4. 14. an præſcribatur quinquennio eod.17
ad Legitimæ ſupplementum quando agatur 44 4.14
Legitimam capiunt filij ſine onere 42.51.14
in Legitimam imputantur percepta omnia à patre vel ab eo qui debet 42.34.19
in Legitimam quæ imputantur 44.5.& 41.ſeq.
in Legitimam quando imputetur feudum 6. 18.6
in Legitimam quæ imputantur, conferuntur 46. 8.10.
Legitimatio eſt de reſeruatis ſummo Pontifici 6.7.33
Legitimum quid 8.1.15
Legitimi cur dicti agnati 43.5.3
Legitimi & naturales quare dicti, & quid legitimum 8.1.51
Legitimi & naturales illi quoque, qui ex matrimonio diſſoluto vel clandeſtino poſteà approbato 8.1.15
Legitimi filij tantùm non retrahunt vendita iure proximitatis 26.17.11
Legitimi tantùm filij, qui 10.5. s. Eorum diuiſio iure ciuili, in adoptatos & arrogatos eod.2
Legitimorum filiorum & naturaliũ quot ſpecies, & illegitimorum quot item, naturalium filiorum 10.3.14. & 15
Legitimos ſi pater dicat filios, tales dicuntur 10. 4.3
Legitimi coniuncti qui 8. 1.t. & Legitima proles eod.10
Legitimatio per reſcriptum principis 10.4.5
Legitimatio per ſubſequens matrimonium quæ requirat 45. 7. 6. Huius faciendæ ratio eod.5 Eiuſque in ſucceſſionis effectus eod.6
Legitimatio per reſcriptum principis vbi publicari & eunlgari debeat, antequam effectum habeat 45.7.10
Legitimatio ad ſuccedendum & ad beneficia, à quibus fieri poſſit eod.11
Legitimatio poſt mortem patris approbata, non ſuſtinet pupillarem ſubſtitutionem 42.22. 4
Legitimatione contrahitur patria poteſtas 51. 6.11
Legitimatione filij rumpitur anterius teſtamentum, vt agnatione 44.1.6
Legitimare non poſſunt duces, vel comites 6.7. 33
Legitimari poteſt ſpurius, ea lege ne ſuccedat patri 41.10.10
Legitimantur filij quatuor modis, oblatione curiæ, ſi pater legitimos diceret, per reſcriptum principis, per ſubſequens matrimonium 10. 4.3
Legitimatus filius per reſcriptum principis, non propriè legitimus, nec eiuſdem iuris ac legitimus & naturalis 42.28.23.& 24
Legitimatus ſpurius quando ex teſtamento patris inſtitui poteſt 42.35.13
Legitimati filij per ſubſequens matrimonium retrahere poſſunt vendita iure proximitatis, non alij 26.17.10
Legitimati per reſcriptum principis non ſuccedũt pro-

proximis patri niſi conſentiant legitimationi 42.28.22
Legitimati reſcripto principis quomodo patri ſuccedant 45.7.7. Non ſuccedunt agnatis patris, & quare eod.
Legitimati quomodo legitimam in bonis patris petere poſſunt 44.5.51
Legitimatis ſubſtitui pupillariter poteſt 42.22.4
Legitimatus ex reſcripto excludit in ſucceſſione patris cognatos 45.7.8. Sed an excludatur à legitimis & naturalibus patris liberis eod.9
Lelith dæmon 34.20.27
Lemmachus probus, & pauper 47.10.17
Lemures quid 34.20.31
Lemuria 2.16.5
Lenæ ſubmerſæ ſaccis incluſæ 36.11.7
Leno hæres teſtamento inſtitui non poteſt 42.35.14
Leno priuatur poteſtate earum, quas proſtituit 10.2.25
Lenones à vicinia expellendi, vt & meretrices 4.24.10
Lenones capitali pœna puniti 10.2.24
Lenonum capitalis pœna 36.11.4.5. & 7
Lenocinium æquè magnum crimen, ac quæſtum proprio corpore facere 10.2.24
Lenocinium inter capita l. Iuliæ de adulterijs 36.11.1. & 5
Lenocinium quid, & vnde dictum eod.2
Lenocinij pœna ens tenet, qui euadendi accuſationem opem ferunt fornicatoribus depræhenſis 36.11.10
Lenocinij pœna tenentur qui domum ad colloquium ſtupri præbent 36.12.6
Lenocinij accuſandi poteſtas durat per quinquennium 36.13.3
Lentulus primus codicillis validis vſus 43.1.10. & 23
Lentiginoſi apud Magos ab aris ſubmouebantur 16.3.6
Leo Baſilij Imperatoris filius, qualem curam excubiarum haberet, & præclarum eius hac de re factum 19.11.4
Leo Cæſar Marciano ſucceſſit 17.12.6
Leo & Antoninus eccleſiaſticis perſonis honores abrogatos à Tyrannis reſtituunt 15.1.7
Leonis 10. ſum. pontiſ. tempore concluſum fuit vltimum Lateranenſe concilium 17.9.17
Leonis inſignia, & Aquilæ Francorum 45.3.9
Leonem primus manſuefecit Hanno Carthaginenſis, ideo necatus 39.1.11
à Leone propheta Dei occiſus 31.20.1
Leonetus Magdunenſis eccleſiaſtica bona inuadit 2.28.2
Leonidæ ducis interitus 35.5.29
Leontini præfecti Romani, factum in ſeditioſos egregium 35.6.20
Leontius dux Philippi 24.3.17
Leotycides regno Lacedæmoniorum, vt ſuſpectus ſpurius reiectus 10.3.27
Lepidæ Æmiliorum ſupplicium 36.3.5.
Leporaria cuilibet habere permiſſum 37.5.15
Lepores ſuperfœtant 22.3.6
Lepra alba infecti 1.10.8
Lepra interueniente ſponſalia diſſoluuntur 8.9.5
Leproſaria & Hoſpitalia exempta à præſtatione decimarum 2.20.10
Leproſariæ 15.28.16. illæ in titulum beneficij non conferuntur eod.17. earum cura iudicibus quare demandata eod.21
Leproſi de quibus decimas non debent 15.28.18 ab alijs hominibus ſeparandi eod.19. In proprio natiuitatis loco alendi, & eò relegandi eod.20.
Leproſi coniurarunt cum Iudæis in Chriſtianos 15.28.22
Les aides, genus oblationis 3.6.1
Leſbij irruinationis fœditas 10.2.42
Les mandes 3.2.15
Leſſum agere ad tibiam, quid 2.14.19
Lethargia quid 13.5.5. & 8
Lettres de complainte en cas de ſaiſine & nouuelleté, quale interdictum 21.9.13
Lettres de creance, fidem faciunt inter mercatores 41.18.2
apud Leucadas quomodo ciuitas valde popularis effecta 21.4.7
Leucanij populi pro ſeruis habiti 31.27.9
ex Leucanorum lege quæ pœna inhoſpitalitatis 15.28.38
λεύκωμα 47.23.4
Leucothoæ ædes ſacræ 16.3.6
Leui filij occiderunt Iſraelitas idololatras 36.21.18
Leui tribus 16.1.5
Leui tribus pro primogenitis Iſraelis ſeruiuit Deo 16.8.23
Leuiſſima culpa quæ 21.11.5
in Leui ſacerdotium tranſlatum 41.7.25
Leuitæ iuramentum, diſcerptis membris vxoris adulteratæ, ad vindicandum crimen 50.8.18
Leuitarum in locum, Diaconi in eccleſia Dei 16.7.5
Leuitis iure proprio à Deo datæ decimæ 2.22.3
Leuitis & ſacerdotibus olim vxores ad vſum cur conceſſum habere 9.14.1
Leunigildus rex Gothorum 44.2.24
Lex Acquilia à quo lata 38.9.1. eius tria capita eod.2
Legis Acquiliæ iudicium quæ conſiderat eod. nu.6
Lex Ælia Sentia de deditijs libertis ſublata 14.7.8
L. æqualitas, de pactis conuentis, an ſit abrogata 45.14.10
Lex Attilia à quo lata, & inde tutores 12.13.13
Lex Cornelia 20.5.3
Lex Cornelia teſtamentaria 36.5.2
L. cùm auus, de condit. & demo. non habet locum in fideicommiſſo particulari, & exceptio. 42.32.57
L. cùm acutiſsimi, C. commu. de lega. in quibus caſibus ceſſet 42.30.5
L. cùm hæredes, de acqui. poſſe. an ſublata ſit ex Galliarum vſu 46.1.7

Lex de non reficiendo conſule intra decem annos 47.15.17
L.Deo nobis in §.nam & maritus, de epiſc.& cler. C. vt intelliga. 28.10.24
Lex 12.tab.contra magos 59.1.11
Lex 12.tab. de non traducenda ſuaſione ingenoa virgine 9.3.11
Lex 12.tabul.de patritijs & plebeis non iungendis 9.13.4.ſublata poſteà eod.7
Lex 12.tabula.de repetundis 36.28.15
Lex Fauia aduerſus quos lata 29.7.4
L.Fin. de repud. hæred. C.in 9. caſibus non habet locum 46.6.14
Lex Furia Caninia de manumiſſionibus ſeruorum quæ,& quando ſublata 14.5.52
Lex Fuſia Caninia ſublata vt inuida à iure eſt 9.22.9
Lex horrendi carminis 55.3.4
L.imperium , & eius titulus , de iuriſd. omn. iudi. Num de mero imperio loquantur 47.21.1
Lex indefinitè loquens , indefinitè intelligenda 42.19.7.
Lex inteſtati ſucceſſionem deferens, imitatur naturam voluntatis humanæ 46.1.7
Lex Iulia de adulterijs ad repudium pertinet 9.15.26
Lex Iulia de fundo dotali, prorogata ad res non Italicas 9.22.12. & emendata in fauorem vxorum eod.
Lex Iulia de reſiduis,peculatus inſtar:& quid ab eo differat 53.20.1
lex Iulia & Titia de tutoribus inprouincijs dandis, qualis 12.13.14
lex Lectoria 53.3.4
L.1. C. qui bon. ced. poſſ. vt intelligenda 22.11.15
L.2 C.de alluuio. vt intelligenda 20.8.5
L.2.De reſcind.venditione.C.& de eius reſciſione 25.24.4.& ſequentib.numer.
L.Quinque pedũ,C.fini.regund. explicata 20.9.6
L.Si feriatis, De Fer. & dilatio. vt intelligenda 2.16.19
L.Si pater,de inoffi. teſta. C. emendata hodie 44.5.28
L.Si qua illuſtris, ad Orphicia, non obſeruatur in Gallia 45.11.12
L.Si vindicati,de pœn.C. abrogata 50.1.32
Lex Tribunitia L.Iunij Trib.ple.de magiſtratuum ætate 47.9.19
glo.L.aſſiduis in quo caſu tantùm vera 9.24.5
Legis authoritate pacta veſtiuntur 21.6.17
Legis auxilio qui indigni 33.22.1
Legis effectus 47.1.16
L.Et ſuum hæredem,diſſolutio 41.6.4
L.Illud,C.de collatio.explicatio 46.8.15
L.Fin.§.neceſſitate, de bon. quæ lib. C. explicatio 51.8.27
L.generaliter, C.de inſtitut.reſti. ſub condi.fact. explicatio 42.28.30
Leg.Papiæ decima ſublata 3.12.6
L.Precibus de impube.C.explicatio 42.26.6.& 7
L.Quinque pedum,explicatio 39.13.15.& 16
L.2.De verbo.ſignif.ẜ.explicatio 42.32.50
Legis 12.Tabul.de debitoribus ordo 22.6.5
L.Traditionibus,C.de pact.explicatio 20.10.4
Legem ſenatus facere non poteſt , ſed princeps 47.25.32
Lege agere quid, & quomodo 21.8.3
Lege Claudia mater tutrix filiorũ fiebat 12.10.7
L.hac edictali,C.de ſecund. nupt. pœnæ intra annuum luctus nubentium remitti non poſſunt 9.26.56
Lege Iulia de repetundis quid caueatur 19.18.9
Lege Lectoria olim propter quid tantùm curatores dabantur 53.6.6
Lege Roſcia decoctoribus bonorũ locus in theatro ab omnibus ſeparatus 22.11.10
Lege ſtatuente quædam tacitæ obligantur 23.8.1
Lege ſua damnatus Stolo 25.11.4
Lege vel conſtitutione qui liberi,vel ſerui 14.1.9
Leges aranearum telis comparatæ ab Anacharſi 21.2.8
Leges axibus & in ære ſcriptæ 48.10.3
Leges de diſciplina militũ ab Aureliano præſcriptæ 59.10.8
Leges de nauigatione à Rhodijs latæ 1.3.5
Leges num principatu vt plerunque mutãtur 45.3.4
Leges quæ vicinorum pacem continent & fidem, non concupiſces 4.24.13
Leges Rhodienſes vnde dictæ 29.10.1
Leges ſequendæ in iudicijs,non hominum voluntates 47.3.2
Leges Titia,Cornelia , publicæ de ſponſione ludi 39.4.2
Legum abrogatio & reſtitutio tempori ſeruire debet 35.2.3
Legum authoritate quando minuuntur actiones 21.16.1
Legum 12.tabularum origo 47.19.6
Legum habendarum à Græcis, Hermodorus Romanis author fuit 31.6.6.
Legum imperiti iudicare non debent 47.10.9
Legum interpræti Hermodoro ſtatua erecta 47.19.6
Legum ſancita quare à iudice poſſint extendi, & ad quæ 47.1.19
Legum poteſtas penes principem 47.20.8
Legum regimen conceſſum Auguſto 47.20.4
Leges ſcribi notis , prohibitum , & ne in eas commentaria edantur 39.1.19
Legum abrogatio cum laqueo tantùm,apud Thurios petebatur 39.1.28
per Leges res alienari prohibentur , ſi ſedator ius publicum in pacto tributorum, in turpibus,contra bonos mores,& iura,& exempla 21.4.7.& cap.5.num.7
§.Prius l.2.de vulga.explicatio 42.20.5.6.7
§.Sed hoc præſenti , & §. preſbyteros , de ſanctiſſ. epiſco.in Authen. explicatio 42.30.8
Lia ſuppoſita pro Rachele Iacobo 9.12.2
Libationibus pacta ſancire 8.2.3.& 4
Libellus petitionis hæreditatis quid debeat continere 46.7.57
Libellus, ſeu petitio iudicialis intentionem habet agentis 48.5.2

Libel

Libellus conuentionalis quid 48.5.5. & quæ contineat eo. eius forma eod.6. & concluſio qualis eod.7
Libellus petitionis num poſſit poſt editionẽ mutari 48.5.10
Libelli iodicialis ſeu petitionis ſcriptæ finis eo. & rationes eod.12
Libelli accuſatorij forma 32.7.2
Libelli proponendi de rebus inuentis 20.3.2
Libelli ſubſcriptio à iudice inaudito aduerſario in quibus fiat 47.21.11
per Libellum expediri nõ poteſt, quod decretum deſiderat 47.32.6
Libellum & Allodium diuerſa eſſe docetur 6.1.10
Libellorum magiſtri qui 47.29.18. quot per ſucceſſionem temporum in Gallia eod.19. ordinari & extraordinarij eod.20. notio eod.21
Libellos famoſos facientes & habentes, vt puniendi 38.6.2.3.& ſeq.
Libellarius contractus quid 27.1.6
Libellarij contractus 6.1.11
Liberum allodium quod dicatur 6.1.9
inter Liberum & ſeruum quid interſit 22.6.9
Liberum hominem vincire aut concludere, pœnam habet plagij 36.31.5.& ſeq.
Liberi aut ſerui natura qui 14.1.8
Liberi aut ſerui natura, aut hominum conſtitutione 14.1.8
Liberi debent ali à parentibus, & inſtitui 9.20.13
Liberi quando alantur à matribus 9.20.14.
Liberi quoque tenentur alere parentes 9.20.15
Liberos non erudientis pœna, & liberorum noo alentium parentes eo.16
Liberi & poſteriores, qui 9.9.16
Liberi qui, & quot à tutela dant excuſationem 12.6.8
Liberi ſeruis oe coniuogantur, lex hebræa, & frãcica 9.13.2
Liberorum animos oon corrumpi, patris intereſt 10.2.19
Liberorum appellatio quos continet in ſucceſſionibus 43.4.7
Liberorum cauſa Cato Vtiſenſis vxorem ſuam cõceſſit Hortenſio 9.4.4
Liberorum educatio iuſſa coniugibus 28.10.6
Liberorum nomen, & de vno tantùm filio dicitur 10.3.11
Liberorum noſtrorum animos non corrumpi intereſt noſtra 38.10.7
ius Liberorum quid 45.9.5.&7
in Liberos ius necis, & exponendi ſublatum 3.20.2
Liberos licebat exponere lege Romuli quomodo, & de abolitione legis, & pœna 3.20.2
Liberos non teneri alere parentes quibuſdam de cauſis, leges apud Athenienſes 9.20.16
Liberos proprios & naturales qui habet, adoptare non poteſt 10.6.18
ob Liberos quæ priuilegia olim apud Romanos patribus competerent 9.6.38. de iis remiſſiuè
Liberos qui non haberent olim ex lege Papia quid penderent 9.6.13
ob Liberos quinque ſuceptos immunitas dabatur collectarum, ſed vt vult Guido Pap. hodie minimè 3.8.18
Libri 34. ad 33. contiouatio 34.1.1
Libri 40. ad 39. continuatio 40.1.1
Libri 41. ad ſuperiores continuatio 41.1.1
Lib. 46. ad præcedentes continuatio 46.1.1.& 5
Libri 48. ad ſuperiores continuatio 48.1.1
Libri à patre filio ſtudenti dati, num conferantur 46.8.7.& ſeq.
Libri impudicæ & parum verecundæ lectionis explodendi 39.12.4
Libri Labieni, vt mordaces, combuſti eo viuo 38.6.3
Libri hæreticorum, & improbatæ religionis, cõburendi 33.9.3
Libri magici comburendi, & alij improbatæ lectionis 34.1.10
Libri num imputentur filio in legitimam 44.5.46
Libri ſcholaſticorum num poſſint capi vel retineri pro eorum debitis 22.9.7. non tenentur pro hoſpitij mercede eo. eos ſcholaſtici boni, tanquam vxorem deligunt eo.
Libros ſcholaſticorum comburentes, laqueo ſuſpenſi ſunt 22.9.7
Liberalis quis 13.6.2
Liberalis cauſa oon venit in compromiſſum 47.39.10
Liberalitas in neceſſitatibus non cõſtituitur 9.25.12
Liberalitas in rempub. meretur vt memoria eius inſcriptione retineatur 42.33.24
à Liberalitate proceſſit primus modus contrahendi 21.1.4
Liberare ſe à patrono improbo, quibus remediis ſine ſanguine poſsit vaſſallus 6.20.18.& 19
Liberatio, acceptilationis finis eſt 21.19.11
Liberatio à fidei præſtatione in homoligio an ſequatur eius feudum refutando 6.2.30
Liberationis verbum eandem vim habet, quàm ſolutionis 21.18.2
num Liberemur à damno dato, res ipſas tradendo 4.26.16
Liberij, Felicis, & Vrſicini exitiale ſchiſma contra Damaſum 15.3.15
Libertas quid ſit 30.2.12
Libertas arbitrij non conſiſtit in permiſſione agendi mala 33.6.6.& 7
Libertas arbitrij non excuſat delicta 30.2.12
Libertas à ſeruo præſcribitur, & ſi ſeruus fiat clericus, vel monachus tacente domino 14.5.20
Libertas damnati ad mortem olim, oon hodiè, adimebatur 42.8.11
Libertas quid 11.1.3
Libertas inæſtimabilis res, nihilque infœlicius ſeruitute 11.1.14
Libertas vera, obedire benè præcipientibus, & legi 11.1.17. eius frenum ooo eſt iure prohibitum eod.
Libertas, finis popularis adminiſtrationis 18.3.5
Libertas quid 14.1.4. per ſeruitutem oon tollitur, ſed impeditur eius actus eo.6
Libertas & ſeruitus corporis, animæ, & vtriuſque eſt. Aut natura, aut hominum

conſtitutione,& qui ſerui aut liberi natura 14.1.8.libertate nihil gratius eod.11
Libertas natiua, & factitia, ingenuitas & libertinitas 14.7.1
Libertatis imminutæ ſignum,tributorum præſtatio 3.3.2.& 3.& illud vt intelligatur eo.
Libertatis inſigne,pileum capite raſo 14.5.18
Libertatis tuendæ,duæ arces 32.10.2
Libertatem Germani in ludo extremam ludunt 14 3.10
Libertatis vſucapio ſeruis,quæ 40.5.27
ad Libertatem ſine manumiſſione proclamat qui ſe ingenuum dicit,& quomodo 14.6.2
Libertates ex teſtamento inofficioſo quando debebantur 44.4.20
Libertates teſtamento & codicillis libere ex voluntate relinqui ſeruis poſſunt 14.5.13
Libertinus quis 14.7.5.quid differat à liberto eodem
Libertinorum tres ſpecies, ciuium Romanorum ſeu iuniarorum,& dedititiorum 14.7.8
Libertus quis,& libertinus & quid differant 14.7.5.& 6
Libertus alimenta patrono tenetur præſtare 6.19.26
Libertus à vaſſallo quid differat 6.19.16
Libertus filiis patronorum tutores cogitur petere 12.13.7
Libertus obſequia debet patrono,'& honorẽ 14.8.3 & ſi ſit ingratus,in ſeruitutem reuocari poteſt. end. 5. actionem famoſam non proponit in patronum, nec litem in eum ſine licentia prętoris mouetur eod.4
Libertus tutelam filiorum patroni ſubire tenetur, aliter ingratus eod.5.& patrono operas præſtare cogitur eod.6
Libertus patronorum ſequitur originem, & domicilium 18.13.16
Liberti ab inteſtato quomodo ſuccedebant patroni 45.15.9
Liberti aſſignatio ius ſucceſſionis habet eod.
Liberti & clientes pares facti 14.10.1
Liberti in Germania parùm abſunt à ſeruis, nec ſeria illis committuntur .14.7.10
Liberti in patronos non agunt de inuria 38.3.6
Liberti patronos accuſare nequeunt, nec contra patroni libertos 32.17.1
Libertorum & libertarum tutela ad quos perineat 12.11.1
Libertis in triumuiratu Octauij,Lepidi, & Antonij quod vectigal impoſitum 3.10.9
Libido quid 30.3.9
Libertiuarius damnatus, quòd lucrum poſtularet ex ſua arte 39.1.17
Libitinarij extra vrbem habitabant 39.13.16
Libo Druſus magus 14.14.9
Libo Druſus damnatus à Tyberio 32.4.8
Libra aliorum artificium, quàm aurificum maior 36.2.14
Libra auri quot aureos numos recipiebat 28.13.7
Libra auri, quot ſolidis æſtimata 36. 2. 13.& 14. quot aureis nu.17
Libripendes iudices qui 3.7.7
Libyca in regione quæ ciuitates 15.6.3
Licentiaturæ filij cauſa impenſa num imputentur in legitimam eius 44.5.45
Licinia lex de agris comparandis 25.11.4
Licinij Stolonis lex de cõſulibus plebeiis 47.15.8
in Licitatione rei indiuiduę, & alius extraneus, quàm cohęres admittitur 5.4.11
Licitationum auctiones nõ admittuntur ſine cautione domicilij 23.6.18
Lictori quot ſuberant milites 31.38.2
Lictores qui erant 47.40.9.& in
Lictorum materia vbi tractetur 31.38.1
Liendeſius Meier domus regię 6.8.9
Lieni fiſcus comparatur 35.31.15
Lieni fiſcus comparatus à Traiano 3.3.10
Lieutenant de Senechal de robbe courte, & eius notio 47.36.3
Lieutenant general in Gallia, cui Romano magiſtratui comparandus 47.33.2
Lieutenants criminelz,& eorum notio 47.36.4
Ligare hominem ſine iuſſu regis, pœnã habet homicidij 38 3.16
Ligationis incantatæ ſolutio naturalis 34.22.10
Ligerim nauigantes à Pedagiis immunes 3.8.25
Ligius homo quis 14.16.13
Ligius quis ſit in ſumma 6.2.28
Ligius homo & cum feudo, & ſine feudo eſſe poteſt 6.2.29
Ligius homo à fide prima abire nequit, etiam feudum refutando: etſi in aliis vaſſallis diuerſum ſequamur 6.2.30
Ligius homo 2. à ſolo domino non à curia iudicatur. Item quòd is perſonam in hoc domino obliget & bona 6.2.31.
Ligius homo nemo duorum eſſe poteſt eod.32 omnes tamen qui in imperio ſunt, cẽſentur ligij imperatoris eod.33.& in feudo ligio ſuccedunt fœminę eod.in vaſſalliticoque iuramento cenſetur excipi ligius dominus,&c. eo.
Ligium feudum vaſſallus refutare non poteſt 6.19.30
Ligium nomen vnde declinatum 6.2.23
Ligium feudum,propriè feudum nõ eſſe, ſed impropriè
Ligij homines,& homologi qui,&c. 6.2.25
Ligij homines clientes eo.26
Lignum ſectum furatus, vel in ſylua cędens quomodo puniendus 37.6.8
Ligna cędere noctu & diebus feſtis, grauius delictum,quàm ſi diebus aliis 37.14.10
Ligos Plinio dicta Conſtantinopolis ciuitas 15.5.7
Ligues apud Italos quid 6.2.23
Ligula ab armis dependens Tholoſæ nota meretricum erat 10.2.38
Ligures pręlio victi à L. Æmilio Paulo 2.12.5
Liliorum inſignia Francorum 45.3.9
Lilith,dęmonicum ſpectrum quale 34.59.5
Lilithini & dęmones abortiui, ex ſemine hominis Iudaicæ ſtultitiæ 7.3.12
Limenarchæ duces 47.32.26
Limitanea regni retrahi non poſſunt 26.2.8

Limitanei duces,& milites caſtellani 6.3.14

Limitatis in agris aſſignatis limitibus ius alluuionis non habet locum 5.5.9

Limites duo Romani imperij, Orientis & Occidentis præcipui, &c. Totidẽ Francis, erátque Oſtenriche marca, id eſt, Orientalis regni limes, eſt Vneſtenriche Marcha,id eſt,Occidẽtalis regni,&c. Ita & diuiſum Turcicum imperiũ 6.9.11. vide in cap.11.nu.10

Limitum cauſa agrorum bella ex leuibus priuatorum contentionibus 39.13.2

Linguæ abſciſio,in pœnam 35.5.8

Linguæ bona & mala quam plurima 38.5.2

Linguæ peccata varia 30.11.5

ob Linguæ proteruiam & petulantiam Hecuba à Græcis lapidibus obruta 31.18.t

Linguarum & idiomatis intelligentia quid iuuet homines,& quid noceat ignorantia 17.6.39

Lineis induſiis monachi non vtuntur 15.15.1

Linus & Cletus adiutores in temporalibus D. Petri 15.3.17

Lis à cauſa quomodo differat 47.7.2

Lis eiuſdem rei diuidi non debet coram diuerſis iudicibus 49.2.5

Lis quomodo inter patrem & filium eſſe non poſſit 49.2.9

Lis dubia ſemper 28.27

Lis futura cum pupillo,quæ ab eius tutela excuſet 12.6.9

Lis nulla inter patrem & filiumfa. eſſe poteſt, & quando 11. 8. 33. Lis tamen inter eos hodie in Galli eſt eod.35

Lis nulla mouetur à liberto ſine licentia prætoris in patronum 14.8.4

Lis præparata quæ dicatur 44.4.20

Litis cauſa ne liceret principem inſtituere,cautum 3.12.3

Litis ceſſio in potentiorem prohibita 47.7.14

Litis conteſtatio, vide conteſtatio litis & 48. 6.3.

Litis conteſtatio,intra viginti dies facienda 40.5 13

Litis conteſtatio malæfidei poſſeſſorem facit 46. 7.22

Litis conteſtatio quomodo interrumpat præſcriptionem, eámque duriorem reddat 40. 6. 6. & 7

Litis conteſtatione quomodo vſucapio interpellatur 20.12.3

Litis criminalis æſtimatio 35.5.36

Litis dubius euentus 36.25.35

in Litis æſtimatione num locum habeat redhibitio 26.8.3

Litis ingreſſu quæ agitantur ante conteſtationem principalis negotij 48.1.5

Lite conteſtata quæ facienda in iudicio eo.6

Litis nomen à limitibus 39.13.3

Lite carere,fœliciſſimum 40.11.3

Lites minuere,ſcopus Iuriſconſultorum 40.11.3

Lite pendente arbores vel vites ſuccidens,ſuſpendendus 37.6.9

Lites ciuiles,triennij quiete perimuntur 40.5.24

Lites in quibus execrabiles, & fugiendæ 47.1. 10

Lites,bellum perpetuum inter homines eod. turbant pacem & habent malorũ craterem eo.11

Lites,nec forum non ſunt apud Seras 47.1.11

Lites timens laudandus 46.6.16

Litium finiendarum cauſa pleraque ſtatuta, & litium execratio 28.3.2

Litium plures & damnoſi ſumptus, exhaurientes patrimonia 47.1.12

pro Litibus & iudiciis vectigal Caligulæ erat quadrageſima ſummæ controuerſæ 3 10.7

Litigandi iuſta cauſa à quibus liberat 21.14.9

Litigantes perpetuò triſtes 47.1.13

inter Litigaotes, vt quis actor & alius reus ſit, requiritur 5.4.3

Litigare quomodo permittatur perfectis Chriſtianis 47.1.6

Litigator improbus ad expenſas condemnandus 21.16.7

Litigaturi quomodo ſibi proſpicere debeant 47. 7.5

Litigio malè cæpto plura damna imminent 47. 7.7

Litigioſus,non ordinandus,non litigioſus, laudãdus 47.1.7

Litigioſa res fit per citationem 21.20.8

Litigioſa res in Gall.liberè alienatur, duobus exceptis caſibus eod.12

Litigioſæ rei ceſſio Scholaſtico quomodo fiat 21. 20.11

Litigioſæ rei vitium in Gall. literis cancellariæ remittitur 21.20.12

Litigioſa res vendi non poteſt 25.11.8

Litigioſum beneficium quod dicatur 17.20.1

Litigioſæ rei pendente lite venditæ pretium defertur fiſco 3.17.6

Literaria militia 19.1.8

Literæ abſolutionis, vel damnationis, vel neutrius 50.1.11

Literæ ad beneficia diuerſorum finium, & nominum 17.15.9

Literarum expectatiuarum ad beneficia decem ſpecies eo.7

Literarum nouæ prouiſionis, & perinde valere, differentia 17.15.23.& 25

Literæ cancellariæ à propria cancellaria impetrari debent 47.29.23

Literæ Epheſiæ magicæ,& earum vis 34.10.8

Literæ,& forũm ſilent tempore bellorum 49.6.16

Literæ expectatiuæ ad beneficia debent exprimere poſſeſſa beneficia per impetrantem, & qualitatem eorum 17.6.47

Literę iuſtitiæ, & in forma pauperum in beneficiaria re,quid 16.8.36

Literæ Patentis quæ 47.21.32

Literæ perceptoriæ ſummi pontificis quæ 17.11.3

Literæ executorię ad beneficia quæ eo.4

Literarum certamen ex legato Tholoſæ inſtitutũ, 42.33.24

Literarum certamina legatis inſtitui poſſunt probè 42.33.7.& 24.

Literarum figuræ ad quid adhibitæ conuentionibus 24.13.1
Literarum obligatio vnica eſt, & quid ſit eodem 3
Literarum obligationis rationes eod.9
Literarum obligatio, materia, perſona vt conſideretur 24.13.5.forma eod.6
Literarum imperiti aduocati eſſe non poſſunt 49.6.28
Literarum inuſtio maleficis Angliæ facta & Gall. 37.2.4.& 18
Literarum ſtudia, pro ſolatio: & earum priuatio, pro pœna 31.37.2
Literas de manu apparitoris eximens, vel cõfringens, qua pœna puniatur 47.40.29
Literas hoſtibus miſiſſe, ſignum proditionis vindicatum 35.5.27
per Literas loquimur, & illas mittendo excommunicatis, excommunicamur 31.8.15
Literas nemo rudibus ſeculis præter monachos nouerat 15.16.4
Literas ſe neſcire voluiſſe cur aliquando optauerit Nero 31.14.9
per Literas, ſortilegia 34.3.19
Literis celebratorum contractuum formula 22.1.4
Lituaniæ vxores plures habent concubinos 9.2.22
Lituanicæ mulieres concubinos vnum vel plures pro facultatibus mariti habeant 10.1.12
Litus quid, & à ripa vt differat 3.14.8
Liuiæ matris Tyberij Cæſaris dictum 34.12.12
Liuius Druſus Trib.pleb. 36.2.7
Liuius Salinator vnde dictus 3.10.1
Liuij Fuluij argentarij reatus 39.1.14
Liuoniæ milites cruce ſignati 15.35.6
Lunelis, ſtagnum miræ profunditatis 33.8.21
Locans prædium, vbi mala herba, ad quid teneatur 27.1.33
Locatio non transfert dominium, ſed vſum 27.3.1
Locatio habet latam, leuem, & leuiſſimam culpã eod.4
Locatio quomodo finiatur 27.3.10.
Locationis & emptionis differentia 25.12.4
Locationis ratio ſumma habetur in inuectis mobilibus 23.11.3
Locationi fundi quæ accedunt & præſtantur 18.23.15
Locare & conducere quæ perſonæ poſſint, vel nõ 27.1.11.& 12
Locare inuitus non cogitur dominus rem ſuam eod.19
Locari quæ res poſſunt 27.1.3
Locari & conducti actiones quæ 27.1.18.& ſeq.
Locati actio pro quibus datur eod.
in Locatis locum non habet redhibitio 26.11.2
Locatio vnde dicta 27.1.2.quid ſit eod.3
Locatio tacito conſenſu quando, & quomodo renouatur eod.17.ei enim conſenſus dat legem, eod.ab Emphyteoſi quid differat eod.7
Locationis & conductionis nomine olim promiſcuè vſi veteres, vt emptionis & venditionis 27.1.1
Locationis finis, quod ſit contractus iuriſgẽtium & bonæfidei 27.3.3
ex Locatione in inuectis ineſt tacitum pactum 21.6.4.& in renouatione locationis eo.7
Locator & conductor, qui 27.1.2
Locator operis quãdiu de vitio eius teneatur 27.1.28
Locatorum quæ reparanda, vel reſtituenda vtrinque 27.1.27
Locrenſium lex, de prohibita alienatione bonorum 41.7.6
Locri genus à matribus, non à patribus repetunt 11.7.3
Locri ſeruos non habuerunt 14.1.19
apud Locros quæ alienari prohibita 21.4.7
Locuples quis 24.3.21
Locus quid. 30.6.2. quòd in delictis conſiderandus quia auget vel minuit delictum eod.3
Loci conſideratio in delictis, pœnam auget vel minuit 37.13.1
Loci diuiſio 30.6.1
Loci mutatio prodeſt 31.6.15
Loci natura & conſuetudo ſeruanda in agris quãdo ſit 4.13.4
Loci ratio habetur, vt quis alteri præponatur 6.9.7
Loci vitium duplex 25.21.6
Loca conferunt, & adimunt dignitatem 30.6.3
pro more Locorum, ratio rerum habenda 30.6.3
Locorum reſpectu & opinionis res prætioſiores fieri 7.2.21
Locuſta famoſa venefica 36.18.8
Locuſta venefica, cuius ope vſa Agrippina vt Claudium Cæſarem maritum è medio auferret 9.26.32
à Locuſtis in Affrica ciuitas pulſa 4.5.16
à Locuſtis in Africa damnum illatum 31.13.2
Logiſta quis 49.7.3
Logiſtæ qui 47.42.2
in Lombardia bibendo inueſtitura feudi fit 6.14.15
Longinus Exarchus ad Romanum imperium regendum miſſus à Iuſtino Imperatore 6.7.13
Longobardiæ ciuitates quædam ius confiſcandi habent 31.31.6
λωποδύται qui 37.9.8
Loquendi facultatem cur ferè aduocati amittant præmaturè 49.16.31
Loqui tria verba tantùm licebat ad ſupplicium ductis 31.6.8
Loquimur per literas, vel per nuntium 31.8.15
Lorica quid 6.2.11
Loricati milites 19.3.16
Loris affici ſeruile 31.11.16
Loth filiabus ſuis deſponſatos, vocat generos ſuos 8.3 4
Loth in diuiſione bonorum cum Abramo fratre, prior eligit, vt iunior 5.4.18
Loth peregrinauit 31.6.3
Loth quandiu inter Sodomitas fuit, ciuitas integra manſit 15.21.6
Lotharius Hilderici & Fredegundæ filius 6.8.9

Lotharius rex Auſtraſiæ excommunicatus à ſummo Pontifice, quod repudiaſſet vxorem, vt ſterilem, & aliam duxiſſet 9.15.16
Lotharingis ius regnicolatus in Gallia conceſſum 42.8.25
Lothildes filia regis Doringorum, Palladis antiſtes, maga 34.10.4
ex Lotio vectigal exigi iuſſum à Veſpaſiano 3.10.10
ad Loton arborem capillum Veſtalium eraſum deferebatur 16.1.17
Lucanij deficientes à Romanis, qua pœna damnari 47.4.16
Lucas Conſtantinopolitanus Patriarcha 2.16.27
Luciani oratio pro Tyrannicida 6 20.4
Lucilla 16.4.5
Lucilla Commodi ſoror ab eo conſtuprata 9.11.10
Lucilla vxor Pompeiani à Commodo Cæſare quid impetrauerit 1.6.6
Lucinæ area 16.1.17
L.Ælius Seianus reus maieſtatis, & eius ſuppliciũ 35.1.13
L.Elius eques Romanus 35.7.5
L.Æmilius Paulus Ligures vicit 2.12.5
L.Antonius cur ſenatu motus 47.16.13
L.Apuleius Saturninus ſpontè exulauit 31.6.12
L.Barbarius Philippus, de offi.præto.ſententia 47.11.20.
L.Brutus filios ſuos perduelliones, ſecuri plecti iuſſit 35.1.10
L.Cecilius Metellus Quæſtor 47.16.16
L.Cornelius Cynna à militibus lapidibus occiſus 31.18.1
L.Craſſus Cn.Carbonem accuſat 32.17.2
Lucius & Caius fratres, filij Agrippæ ab Octauio Cæſare adoptantur 10.6.23
L.Flaccus cenſor 47.16.15
L.Furius Philippus cenſor 47.16.16
L.Manius Alcidinus, conſul 47.9.19
L.Minutius magiſtratus extraordinarius creatus 47.6.3
L.Neratius homo egregiè iniurioſus 38.1.5
Lucius Oſtius patrem occidit 36.24.1
Lucius Papyrius dictator 19.10.3
L.Papyrius, & C.Petilius Coſſ. 22.6.6
L.Paulus Æmilius Macedones ſubegit 3.5.3
Luc.Piſo, & M.Acilius Coſſ. 22.11.10
L.Pituanius ſaxo deiectus 34.14.9
Lucius Roſcius trib. pleb. quam legem tulerit 22.11.10
L.Tarquinius Priſcus Romano, rex tabernas argẽtarias conſtruxit 22.9.11
Lucius 3.Sum.Pontifex cur vrbe pulſus 47.15.3
L.Veſtinus eques 17.5.20
L.Philoni in C.Seruilium non data nominis deferendi poteſtas 32.18.3
Lucretiæ adulterium excuſatum vi 36.6.17
in Lucretiam ſcelus commiſſum 18.2.9
Lucrum quid dicatur 22.3.5
Lucrum, damnoſum aliquando, interdum vtile aliquibus 39.3.1
Lucrum & damnum quid 27.4.15
Lucrum ex pecunia paterna acquiſitũ per filium, num conferri debeat 46.8.19
Lucrum, vſurarum finis 22.4.5
Lucra quæ pater aut mater conſequantur ex morte filiorum prioris matrimonij, cui teneantur reſeruare 9.26.46.& 47
Luculli opes vnde 16.8.25
à Lucullo in Aſia centeſima vſura renouata 22.3.4
Lucumenum quid 47.26
Luci pro tempus olim 1.14.2.& 2.1.5
Ludouicus Andegauẽſis adoptatus à regina Neapolitani regni 10.6.21
Ludouicus Balbus Rex Gall. 18.2.23
Ludouicus filius regis Francorum vnà cum Roberto Flandrenſi comite inuaſores bonorum eccleſiæ vicit 2.28.2
Ludouicus Hutinus Rex Francorum, eius filij & filiæ 45.4.8
Ludouicus primus Caroli Magni filius ius electionis Sum.Pontif. ceſſit Paſchali pappæ 15.3.19
Ludouicus primus Rex Gall. renunciauit electioni Summi Ponti. 15.38.13
D.Ludouicus Rex Gall. proditus à tẽplariis 15.33.11
S.Ludouicus à Bonifacio in numerum ſanctorum relatus 15.38.10
Ludouicus Rex Lotharingiæ 13.21.16
Ludouicus 11.Rex Gallo. ordinem militũ S. Michaelis quando inſtituerit 15.35.12
Ludouicus 12 Rex Gallo. vſuras prohibuit 22.3.16
Ludouici 12.Gall. regis mãdatum de proiectis domorum deiiciendis Lugduni 4.12.7
à Ludouico in Pipinum regnum Gallicum trãſlatum per Zachariam Sum.Pontif. 15.11.1
Ludouico regi Poloniæ, ſubſidia à ſuis denegata 2.20.3
Ludus quid, & eius diuiſio generalis 39.2.1. Ludo & iocis quando vtendum eo.2
Ludus non debet dici, vnde crimina naſcuntur 39.3.12
Ludus tabularum prohibitus 39.3.12
Ludi in Gallia, qui & quando prohibiti 39.3.16
Ludi virtutis cauſa facti, permiſſi 39.4.2
Ludus follis ſeu ſaculi ſcortacei, permiſſus 39.4.3
Ludi foliorum qui innoxij 39.4.11. Ludi & luſoris mala 39.4.11
Ludus habet maximam tẽporis iacturam 39.4.10
Ludorum aliquorum inuentio à Lydiis 39.4.9
Ludorum Theatralium diuiſio 39.5.4.& 17
Ludus carinarios, & puerorum 38.4.3
Ludus vnde crimen, ludus non eſt dicendus 38.2.6
Ludo omiſſa per patrem reuocari à filiis poſſunt vſque ad legitimam ſuam 44.5.16
Ludo amiſſa repeti poſſunt intra quinquaginta annos 40.5.30
in Ludo libertatem extremam Germani ludunt 14 3.10
Ludi prohibiti non admittunt legatum 42.33.24
Ludos quòd ſpectaſſet vxor Sempronij Sophi ſe inſcio, eam repudij nota affecit 9.15.25
Ludos quos curabant Ædiles 47.31.9
Ludebat ducatus & imperia Rufinus Criſpinus Neronis priuignus 6.7.10

Ludendi cauſam, domúmve dans, non agit iniuriarum ſi verberetur, nec furti ſi aliquid ei eripietur 39.3.4
Ludere permiſſum conuiuij cauſa 39.4.1
Ludicram artem exercere nō debet miles 19.14.2
Luſori cupido grauis inſtat exitus 39.4.11
Luſores pro pecunia apud Mahometiſtas, infames, & ſupplicio affecti 39.3.15
Lugere milites hieroſolymitanos ſodalibus prohibitum 2.14.10
Lugeri non debet qui patriæ inſidiatus moritur 36.21.19
Lugeri quæ perſonæ debent, & quæ non 2.14.12
Lugendi modus, & luctus varius 2.14.14
Lugendi maritos tempus & modus vxorum 2.14.12
Luctus & hæreditas mortui ad eandem perſonam pertinent 45.1.9
Luctus mortuorum, & de pluribus luctus ſignis leges 2.14.10
Luctus intra annum nubentibus pœna impoſita an remitti poſſit 9.26.55. & non poſſe pœnas remitti. l. hac edictali C. de ſecund. nupt. 9.26.56
Luctus intra annum nuptiæ factæ quæ puniantur 9.26.17
Luctus annus olim 10. nu. 12. menſium eod.18.
& Luctus ante annum nubens, vaccá prægnantem ſacrificabat eod.20. pœnæ eorum nu.24
Luctus tempore, detonſio capilli 16.1.20
ob Luctum feriæ ſtatutæ 2.16.12
Lugduni à Ludouico 12. Gall. rege, mandatum, deiici proiecta domorum in vias publicas 4.12.7
Lugduni ceſſio vt fiat 22.11.9
Lugduni certamina literaria quis inſtituit 39.5.7
Lugdunenſis politia de pauperibus 15.28.13
Lugdunenſis primas, præcipuus in Gall. 15.10.3
Lugdunenſis 2. Synodus generalis quando coacta 15.3.20
Lugdunenſis patriarchæ priuilegium in deuolutione 17.9.39. & 40
Lugdunenſe concilium quando habitum 22.3.11
Lugdunenſe prælium 19.10.18
Lugdunenſe priuilegium in debitorem fugientem 22.6.2
Lugdunenſe regium ſublatum 18.2.2
Lugdunenſes nundinæ priuilegiatę 42.8.25
Lugdunenſium nundinarum priuilegia Anglis negata 25.3.6
Linthprandus Langobardorum rex filium regis Francorum adoptat 16.1.26
Lumen in eccleſias Dei quare accendatur 16.6.1
Lumen in portibus maris cur conſtituatur 1.4.3
Luminis & proſpectus ſeruitutes vt differant, &c. 4.10.3
Lumen mercatores in tabernis exoſum habent 4.10.2
Luminum ſeruitus quid, & quando immittere feneſtras in parietem liceat 4.11.1
Luminum ſeruitus vt differat à ſeruitute proſpectus 1.5.2
ne Luminibus officiatur in ſeruitute plus eſt, quã in ſeruitute altius non tollendi 4.10.10
& quibus imponi poſſint dictæ ſeruitutes eod. 12
Luminibus ne officiatur ſeruitus, qualis 4.10.3. & Luminum ſeruitus, diuerſa à ſeruitute ne luminibus officiatur, intelligitur de præſentibus & futuris, niſi expreſsè aliter caueatur eod.9
Luminaria tria procurationi noctu faciendæ, exacta 17.17.25
Luna luminare minus 15.1.4
Luna noua olim initium menſis faciebat Romanis 22.3.30
Luna plena tantùm Olympica certamina peracta 39.5.11
Lunæ apparens facies 18.6.8
Lunæ renouatio renunciata à pontifice Ethicorũ 2.16.14
Lunam nouam obſeruabant in prelio ineundo Germani 34.3.23
Lunam vocans nomine fœminino ſubiiciebatur vxori: contrà, ſi maſculino, apud Carrenos 11.4.3
Luna noua Græci Deos venerabantur 2.16.15
in Lupanari mulier reſidens, meretrix verè præſumitur 10.2.9
Lupanaria aliquando permiſſa 3.10.8
Lupanaria fuerunt proſtitutarum & puerorũ 36.11. ſuſtulit Iuſtinianus Conſtantinopoli. eod. num.4
Lupanaria olim permiſſa, & impendiis honeſtorum virorum 10.2.19. ea in palatio Caligula poſuit, & vectigal accepit eod.11
Lupanaria quare olim tuerentur antiqui eo.14
Lupanaria Bizantij à Iuſtiniano ſublata 10.2.33.
Lupercalia 2.16.5
Lupercij ſacerdotes 16 8.29
Lupi roſtrum contra maleficia, & cur portis præfigatur 34.22.12
Lupi, & animalia ex hominibus 34 16.4
Luporum viſus quomodo inficiat 34.11.9
Luſitaniæ regnum proximiori ex genere delatum 45.3.13
Luſtralis aqua vt ſacraretur olim 31.8.6
Luſtrale aurum à Cornuario quid differat 3.7.5
Luſtratio quando fiebat à cenſoribus 47.16.20
inter Luſtricum patrem, & matrem luſtricam poteſt eſſe matrimonium 9.10.9
Luſtrici filij 10.5.5
Luſtrici patres qui poſſint eſſe, & quot 2.4 18
Luſtrum pro ſpatio temporis quinquennij 47.16.21
Luſtrum 5. annis conſtat, & quid Romani quoque luſtro præſtarent 3.7.4
Lutetiæ capella ſancta 17.8.19
Lutetiam qui deferunt annonam, à pedagiis im- immunes 3.8.25
Luxonienſe cœnobium in Burgundia 16.1.29
Luxuria filiam habet inopiam 9.25.7
Luxuria inopiæ mater 13.6.6
Luxuriæ mala 18.1.14
Luxurioſè viuenti interdici bonis poteſt 13.5.5. & 6. & luxurioſè viuenti Senatori tutor datus à Tyberio eod.6
Luxurioſo pecunias ex emptione dans, emptum

non præſcribit 34.12.16
pro Luxurioſo pecuniam vi ſcorto largiatur accipiente, fideiuſſor accedens non obligat ſibi luxurioſum 10.2.19
Luza vrbs, Betbel à Iacobo cur appellata 2.4.20
Lya & Rachel legitimæ, Iſaaci vxores 10.1.8
Lybicos Pallas prima omnem militiam docuit 10.6.29
Lycanthropia 34.2.3
Lycantropia Archadum 34.16.4.&.5
Lycas ab Hercule cur in mare deiectus 31.19.1
Lycij populi genus à matribus repetunt, non à patribus 11.7.3
Lycios Claudius Cæſar cur in ſeruitutem redegerit 14.3.16
Lycophron Periandri filius patrem odio proſequutus 32.16.4
à Lyctüs in Creta Epicurei expulſi 18.7.7
Lycurgus legiſlator Athenienſium 44.2.24
Lycurgus ob vectigalia non ſoluta, quemquam incarcerari noluit 22.10.3
Lycurgus quare oſſa ſua in mare deiici poſt mortem voluit 33.23.25
Lycurgi lex de non donando niſi teſtamento, abrogata 42.32.19
Lycurgi lex, vt vxor mutuo daretur ad ſobolem concipiendam 28.10.8
Lycurgi magiſtratus quales 47.9.21
Lydij Eunuchos habuerunt 7.2.20
Lydorum ciuitatis ab exportatis opibus decimæ captæ 2.22.5
Lydorum in adulteros lex 36.6.23
Lydorum rebellantium crudele ſupplicium 35.1.31
Lyſander probus, & pauper 47.10.17
Lyſander apud Lacedæmonas elegit decemuiros 18.16.9
Lyſander decipi putabat facile iuramento homines 50.9.6
Lyſander Lacedæmo. Cononem ducem Athenienſium vincit 31.6.12
Lyſandri aſtus in abuſu religionis 39.1.3
Lyſandri cognita inopia, qui eius filiam deſponſarat, ſponſalibus renunciat 8.9.9
Lyſandri Lacedæmonij dictum 21.13.2
Lyſandri paupertas 46.2 29
Lyſimachus imponens tributum ſali Tragaſeo, ſal euaneſcit 3.10.4

M

MAcedo philoſophus 18.7.4
Macedones victi à L. Paulo Æmilio 3.5.3
Macedonum lex propinquos coniurantium in regem vnà necari 35.1.14
Macedonum regnum quale 18.2.15
Macedonianum Senatuſc. cur introductum, & num ei renunciare poſſit filiusfa. 28.13.18
Macedoniano de ſenatuſconſulto 22.2.8. Et num huic filiusfa. renuntiare poſſit eod.9
Macedonius Arrianus arcam, in qua oſſa Conſtantini Magni continebantur, transferri 2.12.2
Macednnius Arrius transfert corpus Conſtantini Magni 33.23.18
Maceria quid, & parietis & murium appellatione continetur 4.7.11
Machabæorum ſupplicium 31.15.3
Machabæos die ſabbathi neceſſitas cogit pugnare 19.10.9
Machinatio quid 21.13.4
de Machinis ædificandi cauſa in vicini pariete admouendis 4.7.27.
Mactinus Caracallam occidit 18.1.9
Macrini & eius filij, imperij prædictio 18.6.13
Macrobiorum fœminæ pariunt ſeptimo anno 9.7.8
Mactatio hominum in ſupplicium 31.27.7
D. Magdalenæ hoſpitale Hieroſolymis 15.33.3
Magiſter domus Franciæ, ſeu Comes ſtabuli antè amouibilis, poſteà perpetuus factus 6.7.14
Magiſter epiſtolarum memoriæ, libellorum quis 47.29.17.& 18
Magiſter militum Romanorum 17.2.9
Magiſter nauis quis 29.9.7.& c.12.nu.1
Magiſter officiorum quis olim, & eius cura 47.30.26
Magiſter quis dicatur 19.18.1
Magiſter populi dictator 18.4.1. & lib.19.18.1. & 2.& lib.47.17.& 3
Magiſter equitum quis eod. peditum item eod.4
Magiſter equitum quis eſſet Romæ 47.18.1
Magiſter Franciæ ſymbolum & inſigne, baculus ſpiris aureis circundatus, & quid denotet 6.8.15
Magiſtri militum cura circa caſtella limitanea 19.9.3
Magiſtri militum magiſtratus, & poteſtas 47.18.3
Militum portuum, viarum, & limitum iuriſdictio 47.38.8
Magiſtri vnde dicti 33.1.2
Magiſtri domus regiæ, ſiue Meieri Franciæ, num dictatores dicti 47.17.7
Magiſtri libellorum 47.29.17
Magiſtri libellorum qui habent ſedem in palatio Pariſiano, & eorum iuriſdictio 47.29.22
Magiſtri militum prouinciales 19.18.5
Magiſter ſcholarum Cancellarius factus 15.19.3
Magiſtri ſcriniorum quos habebant ſub ſua diſpoſitione 47.29.17
Magiſteria dignitas diuiſa 47.18.6
Magiſteria dignitas qualis, & quanta 47.30.24.& 25
Magiſteria diguitas militum præſentialium alia à dignitate magiſteria 47.30.27
Magiſteriæ dignitatis iuriſdictio 19.17.1. & quatenus in milites extendatur eod.2
Magiſtrale, & dictionale conſilium 47.27.7
Magiſtratus non petentibus, ſed nolentibus concedi debet 36.29.6
Magiſtratuum venditio ex ambitione petentium 36.29.3
Magiſtratuum creandorum poteſtas, quando populo adempta Romano, & quare eod.
pro Magiſtratibus obtinendis largiri quid prohibitum 36.29.10
Magiſtratuum officia mercantes, indigni officio 36.29.19

Magiſtratus vendi quæ prohibent conſtitutiones regiæ 36.29.20
Magiſtratum geſtum repetere,ambitus eſt 36.29.24
Magiſtratum depoſitum repetere, quando, & intra quot annos liceat eod.
Magiſtratus circa curam & ornatum mulierum 47.36.9
Magiſtratus legis exequutor, & alia eius officia 47.1.16
Magiſtratus dona accipere non debet 36.28.1
Magiſtratuum integritas exigitur ſumma, etiam à ſuſpitione mala aliena eod.
Magiſtratus per adulationem illicita permittens, punitur 39.9.14
Magiſtratus quando ſuccedit ſuis officialibus 45.15.5
Magiſtratus college,qui conueniri poſſunt nomine tutelæ vel curæ,diuiſionis an habeant beneficium 53.10.32
Magiſtratus,qui non tenentur in ſubſidium tutorum vel curatorum,quos dederunt eod.33.vide & 35
Magiſtratus iure Romano qui accuſari nequeant 32.15.5.& qui poſſint & quando etiam maiores eod.8
Magiſtratui non parens Melius, iure necatus 36.21.22
Magiſtratui via non decedere, iniuria eſt publica 38.3.16
Magiſtratu maiori minorem non aſſurgere, iniuria eſt vindicata 38.3.29
Magiſtratum contumeliis afficieos,iniuriæ publice reus 38.3.2.pœna nu.4.& 7.explicatur in nu. 8.&9
Magiſtratus ad meretrices accedentes turpi de cauſa,ab illis vulnerati & repelli poſſunt 38.3.8
Magiſtratuum iniuriæ reſiſtere licet impunè 38.3.8
Magiſtratum in locum viuentis ſubtogaſſe, infauſtom 41.4.6
Magiſtratum occidere quando maieſtatis pœnam habet 35.3.5
Magiſtratum ſe eſſe ſimulans, maieſtatis reus eſt 35.9.3
Magiſtratum ſe ſimulans, pœna falſi tenetur 36.4.6
Magiſtratus vnde dicti 33.1.2
Magiſtratus,& magiſtri qui dicantur 47.12.2
Magiſtratus & reip. adminiſtratores vſque ad 20. an.conueniuntur de geſtis, & eorum hæredes 29.4.2
Magiſtratibus conueniendis,& eorum fideiuſſoribus,& nominatoribus ordo eod.6
Magiſtratus à mulieribus imperati, comparantur ipſis malè regentibus mulieribus 47.15.51
Magiſtratus conductores eſſe non poſſunt 27.1.14
Magiſtratus dari debent probatis, non probaodis 47.27.17
Magiſtratus,dij,honorandique principes ciuitatis, &c.47.1.9
Magiſtratus extraordinarij tributis vt plerumque non centuriatis creati comitiis 47.6 3. Species eorum in vrbe,& in prouinciis eod.
Magiſtratos Galliæ qui eſſent antiquitus 47.36.10
Magiſtratus in Gallia perpetui 21.5.51
Magiſtratus in quotum locum ſuffecti 18.4.3
Magiſtratus maiores & minores qui,& medij,minimi,& pares 47.12.6
Magiſtratus maiores non poterant eſſe in iudicio 49.2.4
Magiſtratus maiores quandiu accuſari prohibentur 32.19.2
Magiſtratus municipales num poſſint cum ordinariis in criminum cognitione concurrere 32.50.1
Magiſtratus ne vẽderentur ſtatutum ab imperatricibus Orientis 25.11.7
Magiſtratus omnes io poteſtate dictatoris, excepta tribunitia poteſtate 47.17.8
Magiſtratus ordinarij qui Romæ 47.6.4
Magiſtratus periculoſi in repub.qui vel furore,vel iniquitate ducuntur 47.9.14
Magiſtratus perpetui in Gallia 32.15.8
Magiſtratus quando in Gallia fuerunt temporales 47.10.13
Magiſtratus quare accuſare non poſſint 32.15.2.3.& 4.
Magiſtratus quare locupletibus potius, quàm pauperibus dandi 47.10.13.14.& 15
Magiſtratus qui poſſunt dare tutores enumerati 12.13.17.Et cuius territorij magiſtratus eſſe debeat,qui tutores dat an pupilli,an tutoris,an vtriuſque vel alterius 12.13.59
Magiſtratus ſine turpitudine & infamia vitæ eſſe debeor 47.10.3
Magiſtratus tribus menſibus ante ſubeundam adminiſtrationem nominantur 18.17.1
Magiſtratus municipales plures pro vno ſunt eod. illis quæ conceſſa in iure dicundo poteſtas eod.2
Magiſtratus veſpertini vrbici 47.35.10
Magiſtratus vogebantur Cenſores 47.16.23
de Magiſtratuum ætate lex 47.9.19
Magiſtratuum Athenienſium præcipuorum iuramentum 50.8.55
Magiſtratuum, & iudicum publicum munus 47.11.12
Magiſtratuum poteſtas vnde & nomen 18.4.1.eorum diuiſio remiſſiuè eod.2
Magiſtratuum publica perſona,& poteſtas eod.4
Magiſtratuum poteſtas à ſolo principe pendet 47.20 6
Magiſtratuum ſententiis ſine contumelia reſiſti non poteſt 47.3.5
Magiſtratibus ab Octauio ſalaria conſtituta 27.27
Magiſtratibus in Gallia contractus liberi, quia perpetui 22.2.7
Magiſtratibus in Gallia permittitur matrimoniũ cum ſubditis contrahere,quare 9.12.14
Magiſtratibus ratione officij contractus prohibentur 21.5.11
Magiſtratus petere vel gerere ſeculares,cur non liceat ſacerdotibus 47.10.18.an autem ſpirituales

tuales eod.
Magiſtratus duos gerere ſimul non licet eod.21
Magiſtratus poſſe reos poſtulari 32.15.7
Magiſtratibus quo dolo interdixit Iulianus Chriſtianis 47.1.10
Maguntinenſes monachi, quando canonici facti 15.23.19
Magus diligentia eius habitus C. Furius Creſennius 34.11.12
Magi Ægyptij impoſtura in vſurpando in Iudæos principatus 34.7.2
Magi nomen quid ſignificet 34.1.7. Magus, domus Gallis, inde dictum Rotomagum, Iuliomagũ &c. eod.
Magi carcere quomodo elapſi 34.11.2
Magorum qui carminibus occidunt, pœna 34.11.6
Magi fuerunt hæretici 34.21.8
Mahi in Deum impij 34.21.6
Magi in Pyreo ignem perpetuum ſeruabant 15.39.11.ij Pyrethi dicuntur in Cappadocia eod.
Magi Perſarum cur addecimati 34.18.5
Magi tumultuum authores 34.14.7
Magorum, & magos conſulentium vltimum ſupplicium 34.14.13.& 14.& c.15.& ſeq.
Magorum ſacerdotum Perſarum impoſtura 34.5.12
Magos cõſulentium & Magorum vindicta Dei, & diuini iuris 34.15.2.& ſeq. & aliarum gentium, ſeq. num. Magorum & ſortiariorum qui idonei iudices eod.nu.7
Magos & magas tolli de terra iuſſit Deus 34.9.12
apud Magos lentiginoſi ab aris ſubmouebantur 16.3.6
Magis cur ſe ſimulent dæmones ſubiici & obedire 34.21.2.& 3
Magia quid vera 34.1.8. quid mala eod.9.& 10
Magia mirabilium & ſcelerum effectrix num ſit 34.9.1
Magia etiam ad bonum finem improbata 34.18.1.& nu.ſeq.
Magiam ad ſalutem hominum, ius ciuile non improbauit 34.18.8
Magiæ publicas ſcholas Salamanciæ ſeu Auguſtoduni occuliſit Carolus quintus 34.21.10.& 11
Magiam didiciſſe Perſarum Protagoras accuſatus 31.6.12
Magicæ artes omnes pœna dignæ 34.2.1
Magicæ artis ſumma capita, & quibus rebus noceant magi 33.2.2
Magicæ artes duplices, vel diuinatrices, vel mirabilium & ſcelerum effectrices 34.3.2
Magica carmina Dei permiſſione quomodo noceant vel occidant 34.11.1
Magica mentem alienant 34.11.2
Magicis fruges & arua transferri & pellici poſſe creditum eſt 34.11.12
Mahometes Amurathi filius Turcarum imperator 15.5.9
Mahometus ex Agaſone imperator 6.4.6
ad Mahumetis ſepulchrum peregrinationes prohibitæ 33.4.14
Maieſtas quid, vnde dicta, & finitio 33.1.2.& 3
Maieſtas apud quos eſſe dicatur 33.2.1. diuina & humana, & quomodo diuina maior eod.
Maieſtas populi Romani quæ 33.2.2.& in eam crimen eod.
Maieſtas principis 33.2.2
iudicum Maieſtas 33.2.4
Maieſtatis crimen 6.19.14
Maieſtatis crimen à ſeruis & libertis, dominis & patronis obiici poteſt 32.17.1. Sed non facilè, nec niſi cum aliis concurrentibus eod.nu.2
Maieſtatis crimen quomodo mulieres obiicere poſſunt 32.13.8
Maieſtatis crimine accuſatorum conſideratio 35.2.5
Maieſtatis crimen à ſubditis committitur eo.nu.6
Maieſtatis humanæ rei, clerici, & epiſcopi, quibus pœnis iure pontificio ſubijciantur 35.2.8.& 9
Maieſtatis quæ leges & negotia 35.2.10
Maieſtatis pœna contra coniurantes in ſanguine coniunctos regis, & alios 35.3.1
Maieſtatis crimina fictitia 35.7.1.& ſeq.
Maieſtatis reum vinculis eximens, & ipſe tenetur eodem crimine 35.7.6
in Maieſtatis crimine, legitimi accuſatores filij in patres, ſerui in dominos, ſocij, familiares, & alij 35.2.2
Maieſtatis humanæ læſæ gradus 35.1.2
Maieſtatis læſæ vltio celeritatem poſtulat 25.2.3
Maieſtatis lex à Caligula ſublata, & reſtituta 35.1.8. Maieſtatis reorum pœnæ eod.9.& ſeq.
Maieſtatis criminis mitiores pœnæ 35.1.23
Maieſtatis pœna l. quiſquis, in quo crimine locũ habeat 35.1.25
Maieſtatis criminis leuiores pœnæ diuerſorum 35.1.29.& ſeq.
Maieſtatis rei hæredes ſcribi nequeunt 42.35.21
Maieſtatem ſoluere quid 33.3.3.& minuere eod.4
Main leuee aux benefices, mortuo collitigante, quid 17.15.31
Maintenue, ex cauſis nouitatis 21.9.14
Maij menſe beneficia vacantia quibus debeantur 17.6.44
de Maio & Maia, & vnde dicti 33.1.2
quod Maior diuidat, & minor eligat, eſt conſuetudo 5.4.17
Maior, excommunicatio quid 31.9.1
Maiori aut æquali quod dari poteſt, inferiorı dari nequit, exemplum 6.6.13
Maiores qui 9.9.15
Maiores iudices qui ratione cauſarum, & prouocationis qui 47.12.6.& 7
Maiores valuaſſores minoribus dant feudum 6.7.2
apud Mauros viles coniuges vna plures ſunt 9.2.31
Maiorinus lector 16.4.5
Maiſon, vnde 34.1.7
Maiſtre des portz & paſſages, in Gallia quis 3.13.5
Malachias propheta 18.6.4
Malcolmus ſuſtulit legem Schotorum, qua defloratio virginis nuptæ debebatur regi 9.2.25
Malè quæſita fiſco dantur 3.17.1
Maledicere principi, inter maieſtatis crimina 35.8.1

Male-

Maledictio Dei in auferentes & rapientes bona aliena 4.24.11
Maledictio Dei, patris; aut matris, quomodo puniatur 38.5.9
Maledictionis paternæ exemplum in Chamo 11.5.14. quanta mala ex ea eod.
Maledictum à conuitio quid differat 38.5.4
Maledicta in principem & magiſtratus, punitus in Næuio 38.3.7
Maleficium non coeundi diſſoluit ſi ante matrimonium fuerit, & perſeueret per tres annos, & ignoretur tempore initi matrimonij 9.12.7
Maleficium diſſolui poteſt 9.12.9
Maleficij nomen quid complectatur 30.1.5
Maleficij remedium apud Ouidium 34.22.23
Maleficia & quaſi maleficia, quæ crimina 30.11.3
Maleficia impediunt curſum equorum 34.10.9
Maleficia num maleficiis diſſoluantur 34.9.9
Maleficiorum remedia, aut ſupernaturalia, aut naturalia, aut ſuperſtitioſa 34.22.2. & de ſingulis in nu. ſeq.
Malefici qui 34.1.2. communis ſalutis hoſtes eod.3
Maleficæ à dæmone ſignatæ 34.21.10
Maleficæ plures poſt hæreſes ſopitas 34.2.10
Maleficæ nudæ repertæ in itinere 34.20.9
Maleficatum numerus incredibilis adductus Tholoſam puniendus anno 1577. 34.21.10
Maleficorum pœnæ apud varias gentes 34.14.15.16.17
Maleficorum & ſortilegorum bona confiſcantur 3.17.8
Maleficiatus quomodo dignoſcatur à frigido natura 34.9.3. num ſeparari ideo debeat ab vxore eod.4
Maleficiati ne coire poſſunt 34.9.5.& 6.& 7
Malitia in delictis ſupplet ætatem 30.5.6.& 7
Malitia in nuptijs ſupplet ætatem 9.7.8
Malleolus matricida culeo primus inſutus & in mare proiectus 36.24.11
Malthalimus, ignita aqua accenditur, terra extinguitur 36.19.7
Maltenſes ſeu Meletenſes vnde dicti milites hoſpitalar. j D. Ioan. Hieroſolym. 15.34.12
Mala fides prædeceſſoris, an noceat ſucceſſori
Mala fides ſuperueniens vſucapioni cœptæ, an interrumpat eam 40.8.4
Malæ fidei poſſeſſor quos fructus reſtituit, & quando talis 46.7.22
ad Malum omnes homines proni 11.1.17
Mala impunita diuturnitate temporis creſcunt 31.2.4
Mala præterita lugubria, non repræſentanda populo 34.12.16
Mala bonis cur coniuncta, & dolores voluptatibus 9.6.18
Malis largiendum non eſſe 28.12.3
Maloſeri in iudiciis hoſtiarij 47.20.15
Mauult ſibi quiſque quàm alteri 4.24.11
Mamercus Æmilius dictator 47.16.21
Manaſſes rex Eſaiam prophetam ſecat 31.25.1
Mancipare pro vendere 25.1.3
Mancipatio quid 20.10.7.& 25.1.3
Mancipio dare quid 25.22.2
Mancipi & non mancipi quæ res dicebantur 20.10.7
Mancipi res quæ, & quomodo transferrentur 25.1.3
Mancipia ruſtica quæ, & ſpecies 18.23.11
Mandans quid moneret Cyrum de regis dominatu 6.20.10
Mandatarius ad beneficia acceptare debet beneficium vacans intra decem dies 17.9.21
Mandatarius in beneficiis habet ius ad rem ſed non in re 15.23.15
Mandatario beneficia non debentur, niſi à præſentatione poſt menſem 17.15.12
Mandatario tantùm beneficium petitum & acceptatum prius vacans debetur eod.13
Mandatarij non ſunt beneficiati, quandiu expectantur 17.2.5
Mandatarij præferuntur graduatis nominatis 17.11.11
Mandatarijs nō debentur beneficia villæ muratæ niſi graduatis eod.10
Mandatariis ex duobus quis præferatur eod.14
Mandatores qui dicantur 24.3.5
Mandatum à iuſſu quid differat 29.8.4
Mandatum apoſtolicum impedit collationem ordinarij 17.11.1. quid illud ſit eod.2. eorum origo & ſucceſſus eod.
Mandatum apoſtolicum dat ius ad futura beneficia eius forma in Gallia eod. 8. & mandati vis quomodo perimitur 17.11.15
Mandatum ſeu procuratio in initio litis fieri debet 49.4.8
Mandatum ſpeciale in quibus in lite exigitur eo.10
Mandatum vt contractus, quid 27.5.3
Mandatum gratuitum fit propriè eod.4. impropriè mercenarium eod.5
Mandatum fit de futuro, & re honeſta 27.5.11.& 12
Mandatum quibus, & à quibus fieri poteſt eod.15
Mandatum expreſsè & tacitè fit, quomodo eo.18
Mandatum quando reuocari non poſſit à mandante 20
Mandatum quomodo morte mandantis, vel procuratoris reuocetur eod.21
Mandati diuiſio, in coactum & ſpontaneum 27.5.1
Mandati, & iuſſus diſtinctio eod.2
Mandati diuiſio ex conceptione, generale, ſpeciale, cum libera poteſtate eod.7
Mandati tituli, & de procuratoribus differentia eod.
Mandati materia, & res eod.11
Mandati forma diligenter ſeruanda & ſequenda etiam ſi vtilior alia procuratori videatur eo.16
Mandati tenetur qui mandatum ſuſceperit, non aliter eod.19
Mandati actiones, directa, contraria, vtilis: & pro quibus, & quibus dentur 27.5.23
Mandati vtilis actio cui datur, & pro quibus eod.33
Mandati finis, & cuius rei gratia fieri poſſit eod.34
Mandati ratio cur actionem producat 27.5.35
Mandati fines excedit efficaciter qui excedit præſentibus

ſentibus iis,qui reclamare poſſunt 28.2.25
Mandato alterius qui facit, ſibi non præiudicat 26.13.5
Mandata a ſummo pontifice ad beneficia dantur ſemel in vita & quando,& quare 17.11.5 iis qui ordinarij grauati poſſit eod.6. & ea cur ſolus pontifex dat eod.7
à Mandatis quæ beneficia cenſentur excepta 17.11.9.& 10
Mandata generalia nec dari à iudice,exequendáue non ſunt ab apparitoribus 47.40.18
Mandata iudicum in qua forma fidem faciant 47.40.20
Mandatorum ad beneficia formulæ 17.15.8
Mandatorum tot ſpecies,quot res mandatæ,vt ad lites,negotia,beneficia &c. 27.5.6
Mandes quid 3.2.15
Mandro ex nauiculario imperator 6.4.6
Mandri dicti à Clitarcho, qui Microbij dicebantur 9.7.8
Manes excoriatus 31.24.2
Maniæ furoris differantia cum inſania 13.5.6
Manichæi quæ opinio de carnibus animalium 15.15.9
Manichæi vnde dicti 31.24.2
Manifeſta quæ dicantur 32.6.8
Manifeſta quo ordine iudiciario non indigeant 47.6.8
Maniliæ meretricis in Aul. Mancium factum 38.3.8
Manipulus,manipularíſue quid 19.3.18
Manlius de ſaxo Capitolij vigilem deiecit, quod Gallos non deiexuiſſet 31.19.1
Manlius Octauius Tuſculanos Tarquinij ſuperbi gener 47.17.1
Manlius Torquatus cur filium iuſſerit occidi 19.10.3
Manlij Torquati factum 35.1.6.ſupplicium eod.9
Manſionarij vnde 18.20.1
Mantinea pugna 19.5.3
Manualia beneficia, non propriè beneficia, quia amobilia & regularia 25.36.1. quomodo fiant perpetua eod.4
Manualia,diſtributiones quotidianæ dicũtur præſentibus debita 15.23.24
Manubiæ quid 20.4.3
Manubiæ & præda quomodo differant 38.12.3
Manus & mancipium poteſtatem ſignificat 9.5.25
Manus manum lauat 27.2.5
Manus mortua eccleſia cur dicatur 25.8.2
Manus quibus in pœnam imputanda eſt 31.16.6
Manus regia quid, & quare regis poteſtas eo nomine appellata 47.14.8
Manus extra manicas, capitale protuliſſe ante regem 47.14.8
Manus abſciſio,in pœnam 36.31.7
Manus amputatio,pro pœna 36.2.35
Manus inciſio pro falſo ſcripto 36.5.2
Manus troncatio,in pœnam 37.6.9
Manus impoſitio in confirmatione 2.5.4.vt in pœnitentia 2.8.15
Manus mortuæ in Gallia homines qui dicantur 20.11.4
Manus mortuæ perſonæ quæ ſui 6.5.7
Manus mortuæ perſonæ quando temporalia poſſidere poſſint 6.5.5
Manus mortuæ quę collegia dicantur,& quare 15.38.5. & cur bona immobilia non poſſideant ſine gratia eod.6
Manus regiæ iniectio poſſeſſionem non tollit 23.3.21
Manum aut digitum ſtringere mulieri libidinis cauſa,punitum 36.12.16
Manum humanam canis in Veſpaſiani triclinium detulit,ſignum imperij 47.14.8
Manum in ſinum vel pectus alienæ vxoris ponere,punitum 36.12.14.& 15
Manu deoſculata perfectam eſſe precationem Græci arbitrantur 8.8.6. & de oſculis manuum
Manu ductio aliud quàm in ius vocatio 48.2.2
Manus leuans cum minis vt vapulaturus iniuriam realem committit 38.3.24
Manus ſibi inferens quomodo, & quando puniẽdus 36.22.2
Manuum extenſione quomodo ferebantur ſententiæ 50.1.19
Manuum impoſitio fit diaconis, & ſubdiaconis 16.7.15
Manuum iniectionis in feudum quæ forma, & de oppoſitione vaſſalli 6.16.8
per Manuum iniectionem in feudum dominus cogit vaſſallum profeſſionem rerum ſenſualium facere 6.15.16
Manuum oppoſitione quomodo nunciatio fiat 4.29.3
Manuum truncatione qui affecti 31.16.5.& 6
Manibus apprehenſis & dextris iniectis,coniugeſ iungi,ex formula Iudæorum quod & obſeruatum à Romanis 9.5.21.& 22
Manumiſſio quid 14.5.2,quando in fraudem creditoris fiat eod.4. vindicta quomodo fieret, à coram quibus iudicibus eod. 5. alapa infigebatur in ea manumiſſis eod.8
Manumiſſio teſtamentaria 14.5.15
Manumiſſio facit municipem 18.13.16
Manumiſsio ſeruorum tempore belli facta, reuocata 19.3.8
Manumiſsionis rapiſmata & ſolemnia aliquando obſeruata in emancipatione liberorum 14.5.9
Manumiſsiones faciendæ examinabantur à conſulibus vel cenſoribus 47.15.20
Manumiſsiones cur conſules initio conſulatus expedirent 47.15.15
Manumiſsiones quare Conſules faciebant calendis Ianuarij 14.5.7. circunductiones & verſiones in eis interueniebant eod.8
Manumittebantur & ſerui in æde ſacra 14.5.10
Manumittendi alij modi, redditio inſtrumenti ſeruitutis affirmatio filij, ancillam iungendo libero 14.5.19
Manumittere quis poſsit,& quos teſtamento 14.5.16
Manumitti poteſt ſeruus abſens quomodo per epiſtolam 14.5.17
Mamzer vel ſpurius arcebatur ab eccleſia vſque ad decimam generationem 10.3.20

M.Æmi-

M. Æmilius Scaurus ſidem & mentem dedicauit in Capirolio 21.2.8
M. Annius Verus, anteà Catilius dictus 10.6.17
M. Antonius cenſor 47.16.15
M. Antonius conſul 17.12.36
M. Antonius dictaturam aboleuit 47.17.13
M. Antoninus philoſophus numquam ſiſco fauit 31.31.13
M. Aquilius ſeruos rebellantes vicit 19.3 9
M. & C. Attilij ædem concordiæ Romæ dedicarunt 15.29.8
M. Attilius ludos Iooi vouit 24.10.12
M. Attilius Regulus cenſor 47.16.16
M. Clodius Corſis quare deditus 35.5.11
M. Aurelius Scaurus Periclem Epheſium in iudicium, Romam euocat 33.22.1
M. Cornelius cenſor ſuffectus 47.16.22
M. Craſſus ſeruos coactos vicit 19.3.9
Marcus Curtius ſe in terræ hiatum præcipitem dedit 31.26.1
M. Druſus prætor Vrbanus 27.5.33
M. Faonius, in ædilitate quare repulſam paſſus 36.29.8
M Fiduſtius proſcriptus à M. Antonio 32.8.12
M. Flaccus & L. Saturninus ſeditioſi, puniti 35.6.17
M. Fonteius à Gallis ob vini portoriũ inſtitutum accuſatus 3.10.15
M. Horatius Curiatios tres vicit, ſororem necat, ab omicidio abſolutus 36.21.25
M. Liuius Druſus tribunus pleb. 47.23.3
M. Manlius damnatus 18.16.7
M. Marius Gratidianus quali ſupplicio à Sylla affectus 31.16.11
M. Minutius Rufus magiſter militum, & dictator 47.17.4
M. Portius Cato 25.21.9. & c.22.nu.9
Marcus Catonis filius quam curam de gladio habuerit 19.5.4
M. Perperna conſul 47.16.12
M. Portius Cato abuſus aquarũ vt coercuerit 1.4.2
M. Syllanus & Velleius authores ſenatuſconſulti Velleiani 24.3.25
M. Terentius Varro Salaces rebellantes vicit 14.3.16
Marcus Valentiniani erroris ſectator Magus 34.21.12
M. Valerius captus ab Ariouiſto 34.5.6
M. Valerius Maximus cenſor 47.16.13
M. Vertranios Maurus libellum de iure liberorum edidit 9.6.38
M. Antonij philoſophi ſactum præclarum, ne tributis populum oneraret 3.3.10
M. Antonij philoſophi mira 34.10.11
M. Corionis damnatio 38.3.4
M. Luculli opes ex decimis 2.22.3
Maranatha anathema 31.9.3
Marca quid artificibus, & eius diuiſio 36.2.13. & 14
Marca artificum & aurificum quot vncias habeat, & quid vncia 28.13.8
Marca traiectum, limes 6.9.8
Marca quid eod. & nu.10
Marcellus epiſcopus 16.5.14
Marcgrauij comites Auſtraſiæ & Veſtriæ 6.9.12
Marcgrauij vox vnde 6.8.3
Marchio quid 6.7.7
Marchio vt inueſtiatur de marchionatu 6.14.23
Marchionatus indiuiſibilis 6.6.27
Marchionatus in dignitate non ſuccedebat olim hæres, hodiè contrà 6.13.5
Marchionatus plures erecti exemplo dignitatis maioris, ſed ſine ratione limitum, apud Italos, & poſteà apud Germanos 6.9.13
Marchiones comites cuſtodes Marcæ, Germanicæ Marcgrauij. Marchio ratione dignitatis loci præponitur interdum comiti, vt comes comiti &c. Marchio, limitaneus comes eſt, &c. 6.9.7
Marchiones Vaſſi, & Marca quid 6.9.8. & 10
Marchionum inſignia quædam 6.14.23
Marcion hæreticus nuptias reprobat 9.6.30
Marcius dux eximius 20.4.7
Marcomani cuncta vaſtantes 18.6.10
Marcomirus manes de imperio conſuluit futuro 34.6.3
Marcoueifa Guntrandi Aureliorum regis vxor 9.1.16
Mardocheus Heſter filiam fratris ſui adoptauit 10.6.20
Mardocheus præfectus annuli Aſſueri 47.29.13
Mare centrum omnium aquarum, ex quo oriuntur, & in quod redeunt 1.3.4
Maris periculum ſuſcipere, temerarium 22.3.51
Mare deſponſat dux Venetorum 3.3.1
in Mari capta, cuius ſint 3.10.5
in Mari inuenta, cuius ſint 29.21.10
in Mari iuriſdictio, quia ibi diſtinctio terminorũ & neceſſitas curæ vicinorum 1.3.5
de maris iuriſdictione & imperio, cõſtitutio Franciſci 1. regis Galliarum eod.7
à Mari ſimilitudo principi accommodata 6.5.4
Marina aqua omnia purificari 31.8.6
Marini homines, non propriè homines 7.3.3
Maritimi improbi 1.3.6
Maritimæ vſuræ vt dictæ 22.3.47
Marenenſes in Aquitania Burdigalæ rebellant in magiſtratus regios 3.10.3
Mareſcallus quis 47.26.9
Mareſcallus aulæ dictus domeſticorum comes 6.8.19
Mareſcallis vrbis quis Romæ 47.35.4
Mareſchalli Galliarum, & eorum poteſtas 19.18.6
Mareſchaux vnde dicti in Gallia 47.33.2
Mareſchaux de logis 18.20.1
Marguarita Malcolmi regis Schotorum vxor ſanctiſſima 9.2.25
Marguillers, qui 15.31.1
Maria ſoror Angliæ regis, deſponſata Ludouico 12. & pacem cum Gallis fecit 45.4.11
Maria ſtagnum vbi 15.14.8
diuæ Mariæ maioris eccleſia Romæ 15.42.16
Mariæ ſororis Moyſis quæ pœna impoſita 31.6.16
in Maria beatiſſima virgine, & Ioſepho matrimonium cum continentia etiam verum 9.3.4
Mariandyni perpetui coloni 18.23.9
Mariandini ſerui qui 14.10.7
Marinus in conſilio Conſtantinopolitano vicarius ſum. Pont. 6.14.14

Marinus

Marinus Romæ cauſam defenſor, matrimonium malis artibus affectans, punitur 8.1.24
Marinum Syluenſis diœceſis oppidum vbi 15.35.11
Marius & Oreſtes Coſſ. 17.12.36
Marius priſcus repetundarum damnatus 36.28.16
Maritalis poteſtas ſoluitur morte mariti 11.4.28
Maritalis poteſtas vnde initium habuit 11.2.7
Maritus caput vxoris 9.1.5
Maritus curator furioſæ vxori non datur 13.5.30
Maritus decipitur, ſi cogatur indotatam vxorem habere 9.7.1
Maritus & marita quid 9.1.4
Maritus ex adulterio vxoris accipiens, vel eam adulteram retinens lenonis pœna puniendus 36.11.8
Maritus ex ſuſpitiõe impunè accuſat de adulterio vxorem, quomodo 36.13.2
Marito qui dies vtiles ad accuſandum de adulterio 36.13.3
Maritus in re dotali ad diuiſionem prouocare nõ poteſt, licet ipſe prouocetur 5.3.19
Maritus interdicto repetere poteſt vxorem, etiã à patre detentam 29.7.6
Maritus non poteſt renouciare pro vxore, ſucceſſionem eius patris 41.14.1
Maritus paraphernalium vxoris iure cẽſetur procurator, niſi ea prohibeat 9.17.8
Maritus pauper an poſſit res dotales mobiles diſtrahere ſine cautione 25.5.1
Maritus pro rebus dotalibus ſoluit collectas, niſi illæ minimæ ſint 3.8.23
Maritus qui lege Romulea ius animaduertendi in vxorem habebat, cognatos eius rei gratia in conſilium adhibebat 12.9.10
Maritus ſurdus, & vxor cæca quietum faciunt matrimonium 9.6.19
Maritus vxoris tutor eſſe non poteſt, non ſocer, nurus 12.4.11
Mariti animo nuptiis ſecundis vxoris contriſtatur 9.26.37
Mariti & vxoris in domeſticos quæ poteſtas 11.3.1. & ſeq. & eius poteſtatis in familiam ſolutio eod. 7
Mariti iuſſa vxorem non facere eſt cauſa diuortij apud Perſas 9.15.24
Marito datum non repetitur ſoluto matrimonio 9.23.11
Marito non ſoluitur, vxore creditrice 31.18.28
Mariti non teſtantur pro vel contra vxores, quare 48.13.12
Maritorum radiis ſplendent vxores, & infœlicitatis eorundem ſunt participes 9.4.10. & 11
Marij tempore, vita morte acerbior 31.33.10
in Marmorea menſa Lutetiæ res bellicæ pertractãtur. 29.18.11
Marmorei parietes 4.7.11
Martianus iuriſconſultus 18.11.5
Martinus 5. pontifex ſum. electus vbi 15.3.15
Martis ædes Romæ à T. Quintio duumuiro dedicata 15.19.8
Marſupium quid 3.2.11
Marſupij, Ærarij & fiſci differentia 3.2.11
D. Martiali baculus datus à D. Petro 15.12.38
Martiales ſacrificuli 16.8.29. & 38
Martij menſe beneficia vacantia quibus debeantur 17.6.44
Martyria quando ceſſarunt 15.42.12
ad Martyrum res geſtas deſcribendas, ſeptem notarij à Clemente 1. ſum. pontif. creati 15.42.12
Maturha Meſopotamiæ epiſcopus chriſtianam fidem apud Perſas docuit 34.5.12
Maris & fœminæ coniunctio à natura 8.1.6
Marium coniunctio aliena à nuptiis, quæ viri & fœminæ ſunt, & de abominanda marium mixtione 9.2.2. qui populi tali commixtione notati eod. 3. & de abominatione & vindicta huius mixtionis eod. 6
Maſca quid ſignificet 39.11.6
Maſculi familiarum nomen & ſplendorem, cur melius ſuſtineant quàm mulieres 45.13.4
Maſculorum conſtupratio capitalis 36.10.1. & aliæ pœnæ nu. ſeq.
Maſculorum filiorum adiectio in fideicommiſſo, ſi ſine liberis, an vocet ad fideicommiſſum eos maſculos 42.28.35
Maſiniſſa rex cum Cartaginenſibus de agro diſceptat 20.4.1
Maſiniſſa poſt 86. annos filium generauit 9.6.10
Maſſagetæ ſenes deuorabant 36.24.29
apud Maſſilienſes dotes maiores tantùm centum aureorum 9.18.18
apud Maſſilienſes niſi qui liberos haberet, inter moderatores reip. non recipiebatur 9.6.39
Maſſilienſes olim malè audierunt ob mollitiem 10.2.42
Maſſyneorum rex quomodo iudicaret. 36.29.13
Maſtyges & lora quid 31.11.16
Maſtigophori 18.20.1
Mater ad ſecundas tranſiens nuptias, non reuocat donationes filiis factas propter ingratitudinẽ, paucis exceptis cauſis 9.26.13
Mater & pater in Gallia ſuccedunt alicubi in mobilibus 42.19.1
Mater excluditur à ſubſtituto etiam in bonis ex linea materna pupillo aduenientibus 42.19.2. etiam ſi compendioſa contineatur, non ſi tacita ſub vulgari eo.
Mater quare non excludatur à ſucceſſione filij per tacitam pupillarem ſub expreſſa vulgari comprehenſam 42.19.3. excipiuntur 4. caſus. eod. num. 4
Mater & pater an pares ſint in cauſa filij eodem 10
Mater exhæredari ſine cauſa à filio non poteſt eod. 11
Mater non ſubſtituit filio pupillariter, quare 42.22.18. eius preteritio pro exhæredatione; differt à præteritione paterna filiorum 42.22.31
Mater ſubſtituit filio pupillariter 42.24.6

Mater conuolans ad ſecundas nuptias, quando, & quomodo poſſit ſubſtituere filio pupillariter 42.24.7
Mater ex Tertylliano tantùm deficiente patre ſuccedebat filio 45.9.6
Mater iure 12.tab.non ſuccedebat filio 45.9.3.& quare eo.4.quomodo iure ciuili ſuccedat eo.5 6.& 8
Mater luxurioſè viuens, priuatur tutela filiorum 12.10.6
Mater lege Claudia tutrix etiam fiebat,& præfertur omnibus tutoribus legitimis & datiuis, nō teſtamentariis, aut patri eo.7
Mater non eſt apta ad operandam tranſmiſſionē 6.12 3
Mater non petito tutore filio pupillo, conuolana ad ſecundas nuptias, aut non reddita ratione tutelæ, ei non ſuccedit 9.26.45
Mater non poteſt dicere filium ſe non concepiſſe ex marito 48.10.8
Mater non poteſt filiis teſtamento tutores dare:& ſi det, quid requiratur 12.8 3.& 3
Mater num magis contribuat generationi filiorū, quàm pater: & ibi de maiori amore matrum 11.7.4
Mater quare filio inteſtato ſuccedat 45.10.4
Mater excludi an ſtatuto à ſucceſſione filij poſſit eod.5.& an excluſa petat ſaltem legitimam eo.
Mater priuatur ſucceſſione filij, ſi tranſeat ad ſecundas nuptias, etſi ei pupillo non petierit tutorem eod.8
Mater quando, & quomodo poſſit eſſe tutrix filiorum 12.4.3
Mater quando teneatur dotare filiam 9.18.6
Mater ſemper certa, pater incertus 9.6.20
Mater tenetur filiis etiam naturalibus tutores petere, alioquin eis non ſuccedit 12.13.6
Matris conſenſus quando in nuptiis filiarum exigitur, in minore orbata patre 9.3.14
Matris præteritio pro exhæredatione, quomodo 44.2.5
Matris ſucceſſio filio quando non delata, & quādo delata, & quomodo 45.2.3
Matri debentur etiam, iura naturalia patri debita 11.7.1
Matri, ac patri honor à filiis debetur eod.2
Matri cuiuſcunque vilitatis ſit, filij ſpurij ſuccedūt ſed non inceſtuoſi, vel adulterini, &c. 42.35.7
Matri de partu non creditur 43.4.11
Matri facta ſolutio pro filio, cùm non eſt adminiſtratrix, non liberat 31.18.27
Matri non creditur nuptæ, dicenti filium ex altero, quàm marito ſe generaſſe 10.3.25
Matrem partus ſequitur, quomodo 20.7.2
Matres filios cur magis quā patres diligant 10.3.8
Matres non habent in filios patriam poteſtatem 42.22.18.19.& 20
à Matribus apud Lycios & Loctos genus repetitū non à patribus 11.7.3
Matribus alimenta filij debēt, & alia, vt patri eo.5
cum Matribus qui miſcerentur olim & contrahe- rent nuptias 9.11.5.& 6
Materfamilias, vxor quæ dicebatur 9.5.23
Matresfamilias hodiè quæ dicantur etiam eo. 34
Matern⁹ perſonar⁹ voluit Cōmodū necare 39.11.9
Maternum feudum quale 6.2.18
Maternum officium non eſt, dotare filias 25.4.3
Maternam originem qui ſequantur potius, quàm patris 18.13.14
Materia & forma quid 1.1.4
Math, quid ſignificet in ludo Schachorum 39.4.8
Mathematici in quadruplici differentia 18.5.5
Mathematici vrbe pulſi 34.14.5.& 9
Mathematicæ diſciplinæ permiſſæ 18.8.5
Matheſis Arithmeticam, Muſicam, Aſtrologiam, & Geometriam complectitur 34.1.5
Matematici & Mathematici qui, & differentia 34.1.5
D.Mathias ſorte electus 17.12.34
Mathias in apoſtolum ſorte electus 34.5.8
ob Mathuſalach ſenem, diluuium à Deo per ſeptē dies ſuſpenſum 15.21.6
Matiſconenſis comes raptus viuus à dæmonibus, quòd eccleſiæ bona occupaſſet 33.16.19
Matricidæ 36.24.6
Matricula 47.23.4
Matricula, liber quī dictus 18.14.1
Matrimonium maris & fœminæ coniunctio, non marium & fœminæ, vel maris & fœminarum quare dicatur, quòd digamia & polygamia in vno matrimonio non ſit 9.2.10
Matrimonium quare, dicatur coniunctio maris & fœminæ in hominibus, que communis ſit brutis alioquin eod.13
Matrimonium cum pubere tantùm contrahitur 41.11.8
Matrimonium duas habet præcipuas partes ſubſtantiales, concēſum, qui præponderat concubitui 9.3.3
Matrimonium cum continentia etiam verum, in beatiſſima virgine Maria, & Ioſepho 9.3.4
Matrimonium quare indiſſolubile & perfectum inter Chriſtianos ſine conſenſu parentum, & non inter Ethnicos eod.8
Matrimonium prohibitum inter aſcendentes & deſcendentes vſque ad infinitum. Inter collaterales vſque ad certum gradum 9.11.1
Matrimonium quadruplici iure ſoluitur, natura, iure ciuili, diuino, & pōtificio, quomodo 9.15.3
Matrimonium ſoluitur natura, morte eod.4
Matrimonium ſoluitur iure ciuili, morte & captiuitate, ſeruitute, diuortio eod.5
Matrimonium quomodo probant inſtrumēta matrimonialia 9.5.16.& matrimonium inſtrumē ta, pompa, dos, & apparatus non faciunt, ſed ne clam fiat, exiguntur eod.
Matrimonium ſeparatum tanquam nullum, non habet prohibitionem ſemper, quum alij nubere poſſint ſeparati 9.16.11
Matrimonium ſeparatur tantùm indicio eccleſiæ, non propria voluntate coniugum 9.16.13
Matrimonium non diſſoluitur hodiè ob ſterilitatis cauſam eod.13
Matrimonium affetens, probare debet 9.5.14
Matrimonium affectaſſe malis artibus in marino punitum 8.1.24

Matrimonium duorum in paradiſo Deus iunxit, nonerunt & Ethnici à Deo induƈtum 9.6.t
Matrimonium initi quædam prohibentia 9.14.12
contra Matrimonium ſententia lata non tranſit in rem iudicatam 9.21.8
Matrimonij appellatio ad primas nuptias refertur 9.26.14
Matrimonij cauſa,& num quis ſit ex legitimo matrimonio procreatus,notio,pertinet ad forum eccleſiaſticum,non ad laicum 9.21.6
Matrimonij cauſa non venit in compromiſſum 47.39.1t
Matrimonij contrahendi quæ impedimenta 9.12.2.& ſeq.
Matrimonij contrahendi verba ſeriò, non iocandi cauſa,obligant 9.5.5.&verba etiam ioco dicta ſemper interpretantur pro matrimonio ferè eo.6
Matrimonij contractus, facit valere pactum de ſuccedendo in eo appoſitum 41.7.2
Matrimonij cauſa, fauorem habet publicum 41.7.4
Matrimonij diſcordiam ſerentis,pœna 36.t2.11
Matrimonij honeſtas naturalis eſt 8.1.25
Matrimonij poteſtas inhibita mulieribus furtiuæ libidinis coninnctis Vtopiæ eod.26
Matrimonij ritus & ſolemnia quæ, triplici modo,ante quàm contrahatur, cùm contrahũt, & poſtquam contracta fuerunt 8.1.29
Matrimonij tempore conſiderata, ritus nubendi, ſolẽnia ſubſtantialia,affinitates,prohibitiones nubendi,dotes,incrementa,lucra,pacta,onera matrimonij,hypotheca,ſolutio 8.t.31.
Matrimonij mores mali à cenſoribus caſtigabantur 47.6.11
Matrimonij onus,concubitus eſt 9.20.t
Matrimonij onera ab Hebræis ſeptemdecim poſita 9.t9.1.inter alia primum eſt,alere vxorem eo. 2. veſtitum ei præbere eod.6. concubitum 9.20.t
Matrimonij prioris lucra inſtituto generaliter hærede extraneo à parente, cenſentur reſeruata liberis prioris matrimonij 9.26.45
Matrimonij priuilegia & fauores 9.6.40
Matrimonij prohibitio ex lege Iulia de maritandis ordinibus propter diuerſitatem qualitatum perſonarum 9.13.t
Matrimonij ſerotini & inhoneſti actio 9.6.34
Matrimonij ſocietas quæ 45.t5.4
Matrimonij ſocietas, diuinæ & humanæ domus 9.4.t.& indiuidua hæc ſocietas, eod.3
Matrimonij ſolutio & impedimẽtum in quo differunt 9.t5.t
Matrimonij ſeparatio quamuis dura, tamen aliquando eam fieri expedit 9.15.2
Matrimonij Synonima 9.1.t.eius etymon,& qua re potius à matre quàm à patre eod.2
de Matrimonio,remiſſiuè 2.t0.t
Matrimonio dubio pro eo defertur iuramentum cum vno teſte,& aliis adminiculis, & quæ ſunt adminicula,quæ probant matrimoniũ, & præſumptiones 9.21.4
ex Secundo Matrimonio ad Morganaticam contracto,& filij nati, in feudo non ſuccedunt 6.13.4
de Matrimonio, & contra illud, nec tranſigere nec componere licet 28.2.t7
Matrimonio ſoluto conſiderantur viduitas, nuptiæ repetitæ,dotis reſtitutio,perſonæ 8.t.32
Matrimonio ſubſequenti filij legitimi fiunt t0.4. 3.num autem adulterini, nefarij, & inceſtuoſi ſic legitimentur eod.4
ex Matrimonio vectigalia capta 3.10.8
Matrimonia à parentibus procurata ſuperbarum filiarum detrectantium pulcherrima caſtigatio 9.3.29
Matrimnnia clandeſtina an firma per ſe 9.5.12. vide ſup.Clandeſtina
Matrimonia inita Romę à ſacerdote Cereris eod.17
Matrimonia conſenſu patris non fiunt inuita filia 9.3.28
Matrimonia etiam illa dici,quibus nulla corporalis copula acceſſit 9.3.3
Matrimonia farre coniuncta indiſſolubilia lege Romuli,& ſuccedebat eo modo coniuncta viro 9.4.7
Matrimonia futura cur à curionibus ante nuptias publicè proponenda 8.3.9
Matrimonia impudicis & raptoribus interdicta 8.t.28
Matrimonia pręcedunt ſponſalia,arrha,oſculum, donationes ante nuptias,anacalypteria eo.30
Matrimonia inducta ad cohibendam vagam, & ferinam venerem 9.6.2.ad prolis certitudinem eod.20
Matrimonia libera,non coacta eſſe debent 8.4.4
Matrimonia ne venalia ſint,expedit 9.25.12
Matrimonia venalia eſſe non debent 28.10.4
Matrimonia vetita cum alterius artis vel generis hominibus apud indos 9.13.5
Matrimoniorum inter plebeios & patritios cauſa,ſeditio 35.6.11
in Matrimoniis honeſtas inſpicienda 9.21.t
in Matrimoniis ius pontificum ſequendum eodem 2
in Matrimoniis dubiis pro matrimonio iudicandum eod.5
Matrimoniis preces adiectæ in omni eccleſia Orientali & Occidẽtali: & palam & publicè cõtrahi iubet eccleſia,quare 9.5.8
Matrimonialia lucra quando imputentur in quartam 42.31.22
D. Mathæus apoſtolus quibus cibis vſus t5. t5. t3
D.Mathei ca. 5. explicata ſententia,Si quis te percuſſerit in vna maxilla,&c. 47.1.4
Matutæ ædes ſacræ 16.3.6
Mauri Toleti 18.26.7
Mauricus Imperator Phocæ factione Romæ trucidatur 2.12.5
D.Mauricij ducis & Martyris annulus, Sabaudiorum ducum inſigne 6.14.t7
S.Mauricij lancea imperialis 6.t4.20
Mauritana Cæſarienſis 19.18.5
Maxentius virtute crucis ſuperatus 31.t7.4

Maxentij tempore in Oriente fames maxima 2. 14.8
Maximè, quàm babet ſententiam 41.5.6
Mea, tua, ſua, pronnmina 4.1.1
Mecœnas quid ſuaſerit Octauiano Cæſari 27.2.7
Mecœnatis de magiſtratibus datum Octauio cōſilium 47.9.19
D. Medardus epiſcopus 37.6.14
Medea venefica 34.13.7
Medea ab Hecate edocta miſcere pharmaca 34.2.4
Medea ex Colcbo aufugiens, quæ monumēta ſui reliquerit 16.1.17
Mediam partem feudi ſiue voluntate domini iure feudorum quomodo alienaret vaſſallus 6.17.6
Medicamento mentem alienans, de iniuria tenetur 38.3.30
Medicina non eadem ſemper, ſed ſecundum qualitatem ægritudinis adhibenda 30.5.2
Medicina quid, & ſpecies, remiſſiue 18.25.1
Medicinam audire prohibeotur monachi 18.7.11 & c.9.nu.1
Medicinam qui non poſſunt exercere 18.25.8
Medicus culpam luit imperitiæ vel negligentiæ ægroti 36.20.4
Medicus qui ſanauit & mercedem accepit, recurrente morbo non tenetur ſanare 18.25.7 ei donatio facta num valeat eod. 5. & eius imperitia nocens, plectenda eo.6
à Medico ad crimina ſimilitudo 30.1.7
à Medico & chirurgo ſumpta ſimilitudo, accommodata magiſtratui 11.1.17
Medici digniores profeſſoribus artiū 18. 25.2.eorum ſpecies eod. immunitates. eod.3
Medici ne porrigant medicinam, antequam ægro ń aduocauerint ſpirituales medicos 18.25.9.& nequid ſuadeant ægrotis in periculum animæ eod.
Medicis deponentibus de vulnere lætali, vel non, creditur 18. 25. 10. eorum relationes de morborum iudicio, quomodo explorandæ à iudicibus eo. 11. & eorumrelatio de vulnere non lętali facit, vt ſi moriatur vulneratus non teneatur vulnerans de homicidio eod.12
Medicorum generandi tempus definitum 9.7.5
Medicorum mos iu morbis deſperatis 31.2.2
Medicis data videtur occidendi impunitas 36.21.29
Mediolanenſis ciuitas regalia habet iura 3.4.2
Mediolanenſes ex Gallica ditione, & eis ius regnicolatus conceſſum 42.8.25
Mediolanum ciuitas ab Ænobarbo deleta 4.5.15
Mediomatrice concilium 23.2.5
Mediterraneum mare, vnde diuerſa aſſumit nomina 1.3.5
Medium prędium inter aquam & prædium ducēris aquam, ſeruituti conſentire debet, aliter impedit 4.15.9
Medorum regnum quare cœpit 47.20.11
Megaleas dux Philippi 24.3.17
Megaleſia, quot genus ludorum 2.16.7
Megalobyzi, ſacerdotes Dianæ Ephesinæ 7.2.23
Megarenſes alia dicebant, alia faciebant 21.13.2
apud Megarenſes oſculorū certamen & pręmium conſtitutum eis qui dulcius oſcularētur 8.8.28
Megarenſium cum Corinthiis bellū vnde 26.2.9
Megarica machina, prouerbium 21.13.2
Meier antiquis quis dictus 19.18.6
Meier, vel maior domus 47.18.5
Meier quis olim 6.8.8. Meier Germanis eſt pręfectus palatij eod. 12. in eius locum ſubrogatus comes Pariſiorum eo.13
Meiere impunè non licuit, vbi erant ſtatuę principis 35.7.5
Melchiſedeco decimę ex pręda hoſtiū darę 20.4.8
Melchiſedech publicus Dei ſacerdos 16.8.23
Melicertes quis puer 39.5.14
Meliorare nō deteriorare licet vias publicas 3.13.3
Meliorationes à domino repetunt hæredes mortui repetito feudo ab eo 6.22.10
Meliorationes num vendi poſſint 25.11.6
Melle nudū iungi, & apibus expooi, pœna 18.7.7
Melrides inſignis ſtultus 13.5.10
Melride ſtolidius, prouerbium 13.5.10
Membra quæ debent in pœnam abſcindi 31.16.5
Membrorum amputatio præcedit interdum capitis amputationem 31.16.1
Membrorum decuriatio, in pœnam 36.4.8
Memmia lex de calumniatoribus 32.10.8
Memoria priſtinæ amicitię habenda 6.19.13
Memoriæ damnatio, qualis eſt pœna 31.37.3
Memoriæ magiſter quis 47.29.17
Memphis magicarum artium perita prouincia 34.12.2
Memphytarum lex de homicidis 31.6.11
Memphiticorum de peregrints lex 42.8.23
Menalopum Calliſtratus accuſat ob vaſcula templi ſublata 33.15 15
Mendax impetrator reſcripti quis dicendus 39.15.9.& quomodo puniendus eod.11
Mendacium quid 36.1.5
Mendacium morte punitum in Anania & Saphira 36.21.18
Mendacium morte vindicatū Dei iudicio 31.14.3
Mendacium punitum 24.1.30
Meudacium quaudo punitur 21.15.2
Mendacium in emptionibus, & vēditionibus puniendum 25.15.5
Mendacium probrum eſt capitale 39. 15. 2. quid eod.
Mendacium dicere, & mentiri, quomodo differāt eod.
Mendacij gradus & deteſtatio 39.15.3. pœna eo.4
Mēdacium publicum grauius priuato 39.15.5. Deo, & hominibus diſplicet eod.7
Mēdacij pœna iure ciuili in negatis veris 39.15.12
Mendacij octo ſpecies 50.10.1. eius cum periurio affiuitas eod.
Mendacij ſpiritus in diuinis 34.7.8
Mendicantes non poſſunt eſſe executores teſtamentorum 42.36.10
Mendicantes religioſi incapaces poſſeſſionis 42.30.8
Mendicantes religioſi quomodo hæredes inſtitui poſſint 42.35.15

Mendicantes validi ab eleemoſinis remouendi,& caſtigandi 15.28.13.
Mendicātium cura iure ad epiſcopos pertinet 15.28.14
Mendicantium familiæ ſacræ non poſſunt ſuccedere ingredientibus 42.23.9
Mendicantium vſuræ,& cumulatio pecunię deteſtata 42.35.16
Mendicantinm ſacræ quatuor familiæ 39.6.17
Mendicantium validorum noo laborantium caſtigatio quæ,& ad quos iudices pertioeat 39.6.13.& 15.de bis leges eod.13. exceptiones pœnarum 17
Mendicantibus immobilia poſſidere non licet in Gallia 25.8.4
Mendici formam dæmon accepit 34.19.6.
Mendicorum,& pauperum differeotia 15.28.12
Mendicos ſuos quodlibet oppidum nutrire debet eod.13
Mendicitas fictitia pœna,amiſſione libertatis punita 18.23.10
Mendicitas in clero turpis viſa,non paupertas voluntaria 15.26.6
Meneclides pacem Thebanis ſuadet 19.2.11
Menedemi ad Antigonum regia ſententia, de luxuria vitanda 39.11.3
Meneſtæ qui 18.23.9
Meniana quid 4.12.5
Mertana, & ſugrundia, vel proiecta quando in aream vicini liceat habere 4.12.7
Meoippus Lycius deceptus à Lamia ſeu dęmone in forma mulieris 36.5.16
Menoia lex quid vetaret 32.15.7
Menæceus pro Thebanis ſe deuouit 24.10.4
Menſæ fructus quomodo, & quando inter canonicos diſtribuantur 15.23.26
Menſarij qui 22.9.11
Menſarij,banquarij dicti 17.12.8
Meoſor datur,& arbiter pro modo agrorum 5.5.8.& ſi menſor falſum modum dixerit,quę quęſtio incidat eod.nu.13.& 14.
Menſis conferendi in curia Romana à quo tempore curat 17.9.33
Menſes apud Hæbreos & Romanos, initium ſumēbant à Luna noua:& inde faſti computabātur 2.16.15
Menſibus ſingulis vſuras exigebant antiqui, & rationes.cū debitoribus inibant 22. 3. 29.& 30
Menſtrua vſura 22.3.30
Menſtrua magorum irrita faciunt incantamenta 34.22.20
Meoſtruatæ mulieres ſpecula inficiunt 34.11.11
Menſtruis auerti cœli violentiam 16.5.12
Menſura maioris oneris,decipit venditorem, & furti tenetur 36.1.8
Menſuræ & pondera æqua eſſe debent 36.1.9. ſimilia publicis, & quòd publicæ debent eſſe & ſignatæ priuatorum,nota publica eod.9
Menſuras mutans lucri cauſa quomodo puniendus 36.1.15.qui vtitur,qūo eod.nu.14.& 17
Menſurarum diuerſitas quo pacto non faciat falſum 36.1.12
Menſurarum diuerſarum abominatio,& prohibitio iuris diuini 36.1.13
Menſuræ inæquales quando nō officiunt 36.1.15
Menſurarum æquarum & ponderum ad quē pertineat notio 36.1.16
Menſurarum cura ad ciuitatum præfectos pertinet 36.1.17
Menſuras concedēdi ac frangendi ius ex alra iuriſdictione 36.1.18.Regium ius Choſpino eod.
Menſurarum & pooderum iuſtorum cognitio ædilis 47.31.7
Mentalis vſura quæ,& à Deo prohibita 22.3.10
Mentis perturbationes à Græcis πάθη dicuntur 30.3.3
Mentis praua cogitatio quomodo detegatur, & puniatur 36.12.1.& 2
Mentem caſtrare melios quàm membra, quæ vovoluntate delinquant 7.2.25
Mente capti,& furioſi differentia 13.5.16
Mentiendum non eſſe, illudque ſcelus & vanitas quando dicatur 39.15.1
Mentiendum non eſt,etiam pro vtilitate alterius eod.4
Mentiendum non eſſe,lex in foro Athenis poſita 39 15.5
Mentiendū nō eſſe in vendēdo, & emēdo 47.31.7
Mentientes ſtudioſè,grauius puniendi 39.15.6
Mentiris verbum,quando iniuriam irrogat 38.5.5
Mentiris verbum, quando non habet iniuriam 38.7.18
Mentum antiquis,quid 42.2.3
Mercator, quis 25.2.7
Mercatores à iudicandi munere,& adminiſtratione reip.reiiciendi 47 10.4
Mercatores lumē in tabernis exoſum habēt 4 10.2
Mercatores mercantur officia, vt inde lucrentur 47.50.8
Mercatores neceſſarij in repub. 47.10 5
Mercatores qui gaudeāt iure regnicolatus in Gallia 42.8.25
Mercatorum curia ferè vbique gentium propria 47.37.1.iudices eod.& ſeq.
Mercatorum lites iudicabat Athenis ſenatus eo.3
Mercatorum vituperatio 25.15.8
Mercatorum vtilitas 25.3.2
Mercatorum imperialium collegium eo.10
Mercatoribus Romam venientibus vacationem numerum dedit Alexan. Seuerus 3.8.25
Mercatura quid 25.2.7.eius duæ ſpecies,& ſubdiuiſio eod.8.9.& 10.eius inuentum refertur ad Pænos eod.13
Mercatura ſordida eſt, & remouet à Reip. adminiſtratione 25.15.8. & inibi mercaturæ deteſtatio,& de mercatorum vili iogenio,& auaro eo.
Mercatura quæ ſordida 47.10.5
Mercatura boneſta & prohibita,vtraque tamen animæ periculum minatur eod.6. Eam cur aliqui philoſophi exercuerint eod.7.
Mercatus quid 25.2.5.& 6
Merces quid 27.2.1
Merces laborātis,ſeu ſalariū nō eſt ītercipiēdū 27.2.11.& mercedē laborātiū retinētiū exec.eo.12
Merces locationis certa eſſe debet 27.1.10
Mercedis æſtimatio quomodo fiat 42.34.27

Mercade dignus operarius 49.8.13
pro Mercede ſuo tempore non ſoluta, vſuræ debeotur 27.3.8
Mercenarium officium iudicis quid 21.8.10
Mercenarium impropriè mandatum 27.5.5
Mercenarium officium iudicis quod ſit, & quare ita dicatur 47.21.10
Mercenarij qui 27.1.9
Merceoarij qui ciues 47.10.15
Mercuriales, ſenatuum cenſuræ 50.2.50
ad Mercurij ſtatuas olim primitiæ cur poſitæ 2.19.4
Merx quid 25.2.5.& 6
Mercis & peculij peculiaris differentia 29.13.3
Meretrix vnde dicta 10.2.1.quæ dicatur eod.3
Meretrix præſumitur, mulier diuerſas ædes frequẽtans eo.4 in caupona miniſtrans eod.8.& verè talis præſumitur, quæ in lupanari reſidet eo.9
Meretricis item nota, mulierem ſolam aliquo ire eod.5. ſcholaſticumque in eius domum noctu & ioterdiu ſæpè ingredi, & ſolum aloqui eo.6
Meretrix filia exhæredari à patre poteſt 10.2.21
Meretrix pro ſimplici foroicatione, mœcha pro adultera 10.2.36
Meretricem appellans leuius, quàm ſi virginem appellaſſet, puoitur 10.2.16
Meretricem Iuliam filiam Octauius relegauit in inſulam 10.2.26. Nec eam ſepeliri voluit io ſuo Sepulcro eod.29
Meretrices Conſtantinus tormentis ſubiicit, & donatis priuat, & poſſe reuocari à dooante, vel proximis eius eod.17.& 20
Meretrices apud Perſas iofamiſſimæ 10.2.23.& illas collo nudas deferre, pro pœna capitali Perſis eod.
Meretrices vndis ſubmergi iuſſit Periander 10.2.30. in Palmaria morte puniuntur eod. 31. In Ciis nullæ, à Scipiõe caſtris expulſæ, ab Athenienſibus iofamia damnatæ eod.
Meretrices & lenones ab honeſtis locis & viciniis expelli poſſunt, & debent 10.2.37
Meretrices Romæ extra mœnia in fornicibus eo. 39. eis veſtes diſtinctæ. eod. 38. & ius ademptũ acceptandi legata, & hæreditates à Domitiano eod.28
Meretrix turpis perſona inſtitui non poteſt hæres 43.4.15
Meretrix an pro ſcortatore, vel contrà, poſſit teſtari 48.13.16. vel contra alios eod.18.& 35.
Meretrici bonis interdici poteſt 13.6.5
Meretrici dans, vel pro ea fideiubens alterius mãdato, non habet mandantem obligatum 27.5.12
Meretrici ſuæ oon poteſt miles legare 46.9.8
Meretrici donatio ſeu promiſſio reuocata 24.1.16
Meretricem appellans, quæ non eſt nunc, ſed fuit, quando iniuriam facit 38.5.7
Meretricem rapiens & violans inuitam, capite damnatus 36.8.9.& 15
Meretricem vxorem ducere, inter opera charitatis 9.3.18
cum Meretrice matrimonium probatum 45.7.6
Meretrices, & ſcortatio iure diuino prohibentur 36.9.2
Meretriees mercales dicuntur 25.2.5
Meretrices quæ fæminæ dicuntur 36.9.4
ex Meretricum lucris vectigal ſumptum 3.10.8
Meretricum negotiatio corporis, contra naturam 10.2.22
Meretticum pœnitentium ſeu reſipiſcentium monaſterium inſtitutum à Iuſtiniano Bizantij eod.33
Meretricum pœnitentium monaſterium à Iuſtiniano conſtructum 36.6.11
Meretricum ſalarium ædiles conſtituebant 47.31.7
Meretricum veſtes Athenis ex lege floridæ, apud Thurios variæ 9.19.8
Meretricibus donatio num fieri poſſit validè 28.96
Meretrices à vicinia expelli debere 4.24.10
in Meretrices affectionis gratia donationes valẽt 9.25.8
Meretrices publicas permiſit Solon 10.2.12
cum Meretricibus domini vaſſallus rem haheos, æquè punitur, ac ſi cum aliis 6.19.19
Mergi crate, pœna 36.6.21
Meritorij pueri, qui 10.2.1
Merlinum incubi dæmonis filium fabulantur 8.1.20
Meroſledes Guntrandi Aureliorum regis vxor 9.2.16
Meroitæ Ethiopes erga mortuos vt ſe haheant 33.23.8
Meropes alunt parentes ſenes 11.7.5
Merum imperium quid 47.21.3.& 4. quæ ad illud pertineant eod. 5. 6. & 7. & eius imperij cauſæ quæ dicantur eod.12
Merum & mixtum imperium quomodo diſtinguantur 47.13.6
Meri imperij quæ ſunt, num præſcribantur 32.10.6
Meſſalianorum hæreſis de bapriſmo 2.4.20
Meſſalioa adultera capite damnata 36.6.12
Meſſalinæ lupanar, & luxuria 10.2.13
Meſſenij agri diuiſio, vt facta 34.5.9
Meſſenij Epicureos eiiciunt 18.7.6
Meſſenij Epicureos cur expulerint 1.8.3
Meſſenij intercipiunt pecunias Phalaridis 33.16.1
Meſſem alienam inuito domiuo noctu ſecuiſſe, capitale 37.7.2
Meſſem alienam noctu furtim pauiſſe, capitale 37.7.2
ante Meſſem porcam præcidaneam vouebãt Romani 24.10.14
Meſsium incenſores in Africa grauius puniti 30.6.3
Meſsium temporibus ius in quibus cauſis dicatur 2.16.8
Meſſores quando incipere debent, & deſinere laborare 39.6.3
Metalli: operis metalli, operis publici, & miniſterij metalli differentia 31.36.2

Pin

In Metallum damnatio 37.14.2
in Metallum damnati non inſtituuntur hæredes 42.35.19
in Metallum & io opus metalli damnati quæ ſit pœna 31.36.3
in Metallis publicis quatuor genera perſonarum conſiderantur, procuratores metallorum, adſcripti metallis, in metallum vel opus metalli damnati, monetarij 3.10.17
Metamorphoſis Protei 34.16.1. Simonis magi eo. nu.2. Circis, nu.3. & aliorum ſeq. nu.
Metaphyſici qui 18.9.1
Metationis caſtrorum forma 19.8.2
Metator quis 19.8.2
Metatoris liberatio ab hoſpitio, non poteſt alio hoſpitio onerari 19.8.7
Metatum quid 19.8.2
Metellus Cæſar diem dixit Cn. Scantinio Capitolino, quòd filium de ſtupro ſollicitaſſet 34.12.13
Metellus Nepos in commotione Clodiana, vectigalia populi Romani abrogat 3.3.10
Metellus Palladium igne eripiens oculis captus fuit 33.9.33
Metellus repetundarum reus factus 32.15.9
Methodus examinandorum ab authore oſtenditur 21.3.13
Methodus tractationis de beneficijs 37.3.3
Methymatinus Maſiniſſę filius 9.6.30
Metianus iuriſconſultus 18.11.5
Metius Suffetius diſtractus, quare 35.5.34
Metius Suffetius dux Albanorum, & eius ſupplicium 19.10.18
Metij Suffetij Albanorum ducis ſupplicium 31.27.3
Metiſſa filia Proclis Epidaurinrum tyranni 32.16.4
Metroloum feſtum in honorem Theſei 2.16.7
Metrodori legati, interitus cauſa 35.4.10
Metronomi magiſtratus qui 36.1.16
Metropolis ciuitas quæ dicatur 15.31.4
Metropolitanus idem & Archiepiſcopus 15.31.2.
Metropolitanus vnde dictus eod.3
Metropolitani in quibus ſedibus conſtituti 15.ti.5. & tales io Gallia ſedi Romanæ immediatè ſubiecti eod.
Metropolitani ſunt ſuffraganei patriarcharum 15.9.6
Metus quis reſcindat renuociationem beneficij 37.38.2
Metus quem quis ſibi infert, non habet reſtitutionem 41.5.36
Metus quos actus irritet ipſo iure 50.12.5
Metus iuſtus quis dicatur 41.14.3
Metum iuſtum num inferat præſentia vel iuſſus patris filiæ, filióue eod.4
Metus cauſa geſtum, cur ratum non habetur 36.25.5
Metus quis requiratur in facto reſcindendo eod. quomodo reſtituatur factum eod.7.& 8
Metu extortum non reſtituens, quomodo & quatenus in ſimplum & quadruplum teneatur 36.25.9
Metu aditio facta non valet 46.4.35
Metu conuentiones factæ, nullius momenti 21.2.3. & quid metus
Metu fieri non poſſunt matrimonia, & facta dirimuntur 9.32.32
biens Meubles n'ont point de ſuitte 5.9.9
Meum quod eſt, amplius meum fieri non poteſt 21.18.11
Meum verbum, quod tempus reſpicit 41.5.30
Michael vt interpretetur 32.8.2
S. Michael Archangelus cum dracooe pugnauit 16.5.7
Michael imperator Orientis 26.1.2
Michael Palæologus conſtitutiones iuris Orientalis edidit 15.4.4
Michael Palæologus imperator Synodo Lugdunenſi 2. interfuit 35.3.20
à feſto S. Michaelis vſque ad diem S. Andreæ quæ paſcua cenſentur conceſſa 3.15.10
S. Michaelis milites in Gallia 15 35.12
Micha fanum ſibi authoritate propria elegerat 15.29.7
Michas idolum ſibi facit 37.4.25
Micenæ vrbis populi ab Argiuis capti, in ſeruitutem redacti 34.3.16.
Micipſas 41.4.4
Micoli Saulis filiæ, pro ſponſalibus quid à Dauide datum 8.7.30
Midas rex Phrygiæ Gordij filius 47.20.15
Midæ annuli fabula 8.7.5
Mieciſlaus Poloniæ regnum Benedicto 7 ſummo Pont. in feudum dat 6.2.12
Mieſca, ſiue Miezlaus Polonorum primus rex Chriſtianus diœceſes diſtribuit 15.12.4
Mileſiæ virgines, vt à morte ſibi conſciſcenda reuocaræ 36.22.5
Mileſiorum & Sybaritarum ciuitates hoſpitio coniunctas fuiſſe 15.28.35
Militaris annona quomodo militibus diſtributa Romanis 14.10.18
Militaris ætas 17. annorum 19.3.11
Militaris annona quomodo diſtribuebatur 36.30.16
Militaris ſubſtitutio quid 42.25.1. ea directa eod. Eius differentia cum pupillari & vulgari eod. 2. diuiſio in expreſſam & tacitam eod.3. de quibus fiat eod.4. effectus eod.6
Militaris ſubſtitutio filio facta comprehendit eius legitimam 42.25.5
Militaris ſubſtitutio quæ bona contineat 42.26.6
Militaris directa ſubſtitutio in quo ſimilis fideicommiſſariæ 42.26.7
Militare ærarium Octauius Cæſar erexit 3.2.11
Militare crimen quod dicatur 19.10.1
Militare iudicium 47.10.11
Militare ſacramentum, de non furando 37.13.8
Militare ſacramentum duplex 19.4.3
Militare iuramentum fiebat doci eod.2
Militare authoramentum quid eod.
Militare teſtamentum inofficioſi querela oon impugnatur 44.4.9
Militare teſtamentum, vnde dictum 42.6.1. nullam formam à iure, ſed ex arbitrio militis habet eo. nu.36 duo exigit 1. vt conſtet ita voluiſſe mili-

 tem

tem in expeditione 2.vt ita condidiſſe appareat & ideo duo teſtes neceſſarij ſaltem eod.nu.17
Militaris teſtamenti alia priuilegia 42.6.18. effectus eod.19.rationes priuilegiorum 20
Militare ciues Romani debebant ex lege, decemnio 19.3.6
Militare qui prohibiti eod.10.& 11
Militarunt ſuis ſumptibus Romani vſque ad tempora Tulli regis 6.6.4
Militare monachis iuſſit Valens 15.15.5
rei Militaris comites qui 6.9.1
Militaria munera quo prætextu Iulianus ademit Chriſtianis 47.1.10
Militarium legum in tria capita digeſtio 19.5.1
Militarium priuilegiorum ratio 19.16.8
Militares pœnæ quædam in ſumma 19.12.11
Militares leges de non detractanda militia, de ſe non dedendo, de obedientia præpoſitorum, mandatis 19.10.2
Miles ære dirutus quis 27.2.14
Miles an poſſit bonis cedere 22.9.6
Miles & ſi priuilegiatus, de alienis non diſponit 42.6.9
Miles qualis eſſe debet, qui iure militari teſtamentum condere poſſit eod.11
Milites, legum imperiti eod.20. ſe pro repub. defenſione exponunt eod.
Miles laboribus aſſuetus eſſe debet 19.11.1
Miles manus inferens, aut eum deferens, aut contumax præpoſito, quomodo puniendus 19.10.6.& 12
Miles ab auditu tubæ diſtans, inter hoſtes eod.10
Miles deflectens à via itinerante exercitu, puniendus eod.15
Miles iniuſſu magiſtratus, ne alio ſe transferat 19.10.20
Miles ne commilitonem pugnantem deſerat eo.21
Miles non debet exercere artem ludicram 19.14.2
Miles non dicebatur priuſquam in ordines transferretur 19.3.22
Miles ſtationem ſine principis auhoritate, ſine proditionis crimine non mutat 35.5.37
Miles turbator pacis, & ſeditioſus, qua pœna puniendus 35.6.5
Militis legendi vel non legendi cauſa pecuniam accipiens, repetunda tenetur 36.28.20
Militis codicilli etiam ſine teſtamento valent 43.1.11
Militis furantis pœna, & virginem corrumpentis extorquentis pecuniam tranſeundo 19.12.1
Militis legendi cauſa æs non accipiendum eod.10
Militis iuramenti formula 19.4.2
Milites addicti, & tyrones 16.1.10
Milites alij lege probati, alij reiecti 19.3.2
Milites beneficiarij tantùm olim ciues Romani, & qui deligi poterant eod.3.& 4
Milites ciues, quàm peregrini tutius militant eo.7
Milites Romani ex certis populi claſſibus delecti, & de modo deligendi 19.3.13.& 25 eorum delectus quomodo fieret eod.15
Milites deſertores, perfugæ, hoſtes, prædones, &c. 19.3.26
Milites conducere bona aliorum prohibentur 27.1.12
Milites coram ſuis ducibus conuenientendi 19.17.1
Milites cruce ſignati Liuoniæ 15.35.6
Milites cruce ſignati fratres eod.14
Milites fideiuſſores eſſe non poſſunt 24.3.22
Milites habere, priuatis hominibus interdictum 36.26.8
Milites hodiè bombardicis tormentis affecti 31.18.2
Milites hoſpitalarij S.Ioannis Hieroſolymitani, non infligunt pœnas ſanguinis in ſuis iuriſdictionibus 49.1.14
Milites Indorum quales 18.5.2
Milites in inſtitutione rerumpub.additi quare cæteris 19.2.8
Milites membris mutili pauperes in quibus monaſteriis ali poſſint 15.25.8
Milites necantes quando rei homicidij 36.17.2
Milites quæ bona in prouinciis, in quibus militāt, poſſint acquirere 19.14.1
Milites quando à muneribus excuſentur 18.13.6
Milites, tutores eſſe non poſſunt 12.4.6
Milites vnde appellati 19.1.4. eorum ſpecies eo.6
Milites vt plerunque iniquiſſimi, quare 19.12.2
Milites mortui ſepeliendi eod.3
Milites ſua animalia à paſcuis publicis, & priuatis contineant eod.6
Milites pro ſuis equorúmue alimentis gratis quippiam oppidano, ſinéue mercede extorqueant 19.12.9
Milites ex cuius permiſſione, & quomodo ab vnius ducis in alterius ducatum transferantur 19.12.9
Milites quando iuris ignorantia excuſet 30.10.3
Militum agnati vel cognati non ſuccedebant, niſi ad quintum gradum ab inteſtato, poſt hunc fiſcus 45.12.6
Militum contumacia plectenda 19.10.4
Militum exauthoratio quando cum ignominia 31.30.11
de Militum diſciplina leges ab Aureliano præſcriptæ 19.10.8
Militum hoſpitalis D. Ioannis origo, profeſſio, ſeu vota 15.34.1
Militum hoſpitaliorum paupertas nihil habet proprij eod.2. vide de his ſupra Hieroſolymit. milites
Militum hoſpitalis S. Ioannis Hieroſolymitani ſenatus, & eius conſiliarij 47.26.9
Militum hoſpitalis S. Ioannis Hieroſolymitani ſucceſſio ad quem pertinet 45.15.8
Militum inſignia, quæ 31.30.13
Militum nobilium de Calatraua Hiſpaniæ, ordo à quo inſtitutus, & finis 15.35.7
Militum ordo S.Iacobi in Hiſpania quando inſtitutus eod. 8. ordo item militum S. Iacobi de Spatha ibidem, quando cœpit eod.9
Militum ordo de la Banda Hiſpaniæ eod.10
Militum ſacrorum nouus ordo à Ioan.22. in Portugalia 15.35.11
Militum Galliæ equeſtres ordines, Stellæ, ſancti Michaelis, Sanctiſpiritus quādo inſtituti 15.36.11. ordo equeſtris velleris aurei Burgundiæ, Annuntia

nunciatinnis beatæ Mariæ Alobrogum, quando eod.13
Militum pauidorum,& primò fugieotium pœnæ 19.11.2
Militum priuilegia perſonalia 19.16.1. eos ignorantia iuris excuſat eod.
Militum iniuriæ ægrè vindicantur eod.a
Militum,ſeu equitum ſactorum origo 15.33.1
Militum ſtipeodia, veſtes, annona, tergora boum, arma 19.7.2
Militum varia nomenclatura ab ordinibus, armis, & alijs 19.3.16
Militum in Gallia numerus & ordo per Carolum 7. inſtitutus,& per alios reges 19.3.17
Militum alij obtemperantes, alij imperatores 19.3 18
Militibus agri dati ab Alexandro Cæſare, & cur 6.3.14
Militibus à Turcis in prouinciis agri aſſignati, qui dicuntur Thimarchi equites 6.11.11.& 13
Militibus & veteranis prædia aſſignata 6.6.3
Militibus factæ aliquæ donationes,& quando largitiones a8.13.11.12.13.14.15.& 16
Militibus fundi clientelares, quando & quare dati, in Gallia, & Romæ, & alibi. Ratióque principalis, vt eſſet exercitus ordinarius & paratus 6.6.5.& 6
Militibus prohibitæ in focarias donationes 9.25.7
Militibus quæ donabantur in ſignum & præmium ſtrenuè geſti 19.3.27
Militibus vallum, aut agmen non licet excedere 19.10.5
Militia ars eſt 19.1.1. eius ſpecies eod.6.& militiæ ſpiritualis diuiſio eod.7
Militia literaria in quibus inueniatur 19.1.8
Militia apparitorum,& aduocatorum eod.
Militia palatina inermis quæ eod.9
Militia ex caſu, quæ eod.10
Militia honoratia 19.1.11
Militia armata quæ 19.2.1
Militia paterna filiis data 19.16.3
Militia, vix leges exaudit inter ſtrepitus armorum 42.6.20
Militiæ armatæ in ſumma diuiſio, & exercitus 19.3.1
Militiæ immunitas quibus data 19.3.12
Militiæ cauſa impenſa filij an imputentur in legitimam 44 5.45
Militiæ fauor quanta 19.24.7
Militiæ ſubordinatæ poteſtates 47.17.8
Militiam detrectaſſe graue ſcelus, & acerrimè punitum,& exempla 19.3.5
Militiam duplicem nemo habeat 19.10.14
in Militiam impendia vnde per varia tempora ſumpta,& apud nationes varias 6.6.4
in Militia apud Romanos ſupplicium quale, & vt fieret 3.11.11
à Militia armata Romana exemplum ductum 16.1.9. eius ordo eod.& 10
Milliarium & lapis pro eodem 3.13.7
Miltiades Cimonis pater 22.10.3
Miltiadis accuſatio 35.5.36
Miltiadis bonitas, & calumnia 32.15.6
Mimus punitus ob nominatum Lucium Accium, in Scena 38.5.13
Mimi hiſtriones ſcena conſilio ſacro prohibentur cum pœna 39.5.16
Mimis num liceat in ſcenis iniuriari priuatis 38.5.13.& 14
Minos Inferorum iudex 32.10.4
Minerua in nuptiis Thetidis & Pelei adfuit 9 6.1
Mineruæ Poliadis templum vetuſtum 15.39.11
Mineruæ templum in Ilio ardens 33.9.11
Minor ad diuiſionem prouncari non poteſt, licet ipſe prouncetur 5.3.19
Minor beneficium legitimè renunciare nõ poteſt 17.17.17
Minor conſtituens dotem ſine tutore, nihil efficit 12.3.20
Minor dat feudum antiquum, vt & prodigus 6.7.3
Minor maiorem ſe aſſeuerans, quando ſibi præiudicat 41.11.11
Minor reſtitutus quæ ipſe accipit, reſtituit 13.4.13
Minor ſine curatore gerens læſus reſtituitur 13.3.6
Minor 25. an. filiusfa. in quibus rebus in iudicio eſſe poſſit 1.10.9
Minor 25.an. poteſt agere de thoro violato 36.13.2
Minoris res quando in feudum dari poſſit 6.6.14
Minori num ſolui,& quomodo debeat 31.18.21
Minori 25.an. quando non ſubueniatur 31.27.8
Minores ex quibus cauſis reſtituuntur in integrũ 13.4.2
Minores læſi reſtituuntur ob ignorantiam legum ciuilium, non naturalium, & ob imprudentiam ætatis eod.5
Minores in delictis quando reſtituantur eod.5
Minores errantes, non fallentes, reſtituuntur eo.6
Minores non reſtituuntur ex læſione caſu aduenient e eod.7
Minores iudices qui 47.12.8
Minores lege contrahere prohibentur 21.5.7
Minores 25.an. quomodo decuriones eſſe poſſint 18.13.5
Minores 25.an. quomodo ſubiiciantur talijs 38.11
Minores quando in iudicio ſine curatoribus eſſe poſſint, vel non 49.2.11
in Minores tutoribus & curatoribus contraria actio tutelæ & curæ datur 13.11.1. & quos ſumptus ab illis repetant eod.4
contra Minores 25. an. non currunt præſcriptiones 13.3.3. eis hodie curatores dantur eod.4
Minorum & eccleſiæ æqua priuilegia in rerum diſtractione 6.6.14
Minorum & pupillorum res quomodo, & qua forma,& quando vendi poſſunt 12.3.15
in Minorum rerum alienatione primùm requiritur cauſa eod. 16. item a. authoritas veri tutoris 17. item 3. authoritas iudicis, & quæ ſit illa 18. & ſine eius decreto vendita quando repetat pupillus eod. Et decreti iudicis vim habere, in alienandis rebus minorum, reſcriptum principis, & præſcriptionem poſt 25. annum, quinquennij, aut 10. vel 20. item & ratihabitionem 12.3.19
Minorum res venditæ repetuntur, vel via nullitatis, vel

tis,vel deceptionis,ſeu læſionis eod. 21. Et in eorũ mobilibus tebus & fructibus vendendis, tutores & curatores tempus oportunum debeot obſeruare eod.22
Minotum immobilia non alienantur ſine ſolemnitate 1.9.8
Minorum res qua ſolemnitate & conſultatione vendaotur 25.8.8.& 10
Minotum teſtitutio,quinquennio dutat 40.5.25
Minoribus quare permittatur interdum rerum ſuarum,& teipub.adminiſtratio 47.9.25
Minotibus in quos dantur actiones prætoriæ pro tutore,& in factum pro tutela & cura 13.10.37
Minos per mare fures proſequutus 37.1.5
Minos primus mari imperauit 1.3.5
Minturnenſes coloni maritimi 19.3.12
Minutius Fabium Maximum pattem appellauit 15.2.10
Minutia veſtalis viua infoſſa 9.19.9.& lib.36.7.3
Minui,augeri, & tolli accidunt communiter omnibus actionibus obligationibúſque 21.10.1
Minuantur quando actiones authoritate legum 21.16.1
Miphiboſeth Saulis filius occiſus 31.38.3
Mirabilia magorum quæ ſunt,& qualia 34.16.1
Miraculum de filio Iudæi vitratij 2.6.8
Miraculum de Iudæo ætuſcatore pecuniæ per baptiſmi iterationem 2.4.15
Miraculum de muliere quadam Macedoniæ hæreſis 2.6.9
Miraculum in baptiſatione cuiuſdam Barbæ 2.4.9
Miracula & per res inanimatas fieri Deo authore poſſe.Et inibi plura relata,ſcitu iucunda 2.12.5
Miracula, ſeu præſtigiæ dæmonum quædam 48.15.12
Miracula ſeu potius præſtygiæ antiquorum Eibnicorum 34.16.6
Miracula ſua dæmones ex quibus perficiant, & qualia 34.21.5
Miraculorum effector videri voluit Adrianus 34.17.2
Miramolinus Arabum rex ingenti clade à paucis victus 15.35.9
Mirmidonum exercitus vnà cum Neoptolemo luget Achillem 16.1.20
Mirum de ſale euaneſcente Tragaſeo poſt impoſitum tributum ei à Lyſimacho 3.10.4
Miſcella lex de viduitate temiſſa 9.26.27
Miſerabiles perſonæ à collectis eximuntur,& quæ huius generis 3.8.19
Miſeria,comes fideiuſſionis 24.3.2
Miſeriæ humanæ prohibita diſputatio 34.12.17
Miſericordiam exercere intempeſtiuè, delictum punibile habitum 36.25.31
Miſitheus ſocer Gordiani Romanam tempub.inſtituit hæredem 42.35.1
Miſſa quæ pro defunctis fit,viuis applicari vetatur, vel ſortilegiis 2.6.12
Miſſæ ſacrificij partes 2.6.11
Miſſam ſemel in die tantùm ſacerdos facere debet,& quando tunc poſſit:& de veſtimentis ſacerdotis ſacris 2.6.10
Miſſam ter celebrari in die Natiuitatis Chriſti, quis ſtatuit eod.
Miſſas nullibi celebrandas,quàm in altari ſeu loco conſectato 2.1.14
Miſſilia conſulibus probibita largiri 47.15.16
Miſſilia io vulgus quando permiſſa & prohibita 28.12.5
Miſſio cauſaria,quæ 19.4.6
Miſſio ignominioſa eod.7
Miſſio in poſſeſſionem bonorum contumacium, quando 48.3.21.& 30
Miſſio in poſſeſſionem ob non præſtitam cautionem damnijinfecti, quomodo fiat in rem minantem damnum 4.26.10
Miſſione facta dominus ædium eijciendus eſt inde,&c. eod.
Miſſionem præcedere debet denunciatio, vt cautio detur,&c.denunciatio autem quomodo,& quibus facieoda,&c. eod.11
Miſſio in poſſeſſionem duplex,ex primo & ſecundo decreto.& quæ vtraque eod.12
Miſſio in poſſeſſiooem rei ſeruandæ cauſa, aliis negotiis commuois, nec verè poſſeſsionem dat 4.26.13
Miſſio in poſſeſſionem ex Carboniano edicto, dat poſſeſſionem 4.26.14
Miſſio in poſſeſſiooem ex 2. decreto fit poſt annum,& datur ius dominij eod.15
Miſſioois à militia tres ſpecies, explicatáque honeſta 19.4.3
μιςος quid 27.2.1
Mithridates victus à Pompeio ſimul cum vxore aufugit 11.4.19
Mitrer,catamidiare Gallis 22.9.13.
Mixtum & merum imperium quid 47.13.6
Mixtæ actiones quæ 21 8.13
Mneſtæ,ſerui qui 14.3.19
Moabitis ob blaſphemias Deus minatur interitũ 33.12.9
Mobiles res dotales an maritus pauper diſtrahere poſſit 25.5.2.& ſeq.
Mobiles quæ res teſtitutioni ſubiectæ, alienari poſſint 25.4.4
Mobilia aliena vendens,furtum committit 25.10.5
Mobilia non dicuntur, oec immobilia nomina 26.2.2
Mobilia,mouentia,& ſupetmouentia quæ 1.9.7
Mobilia primo ex creditoribus occupanti, quamuis ordine poſteriori,in Gallia cedunt 23.11.3
Mobilia vel immobilia num ſiot, quæ oatura dubia ſunt 1.9.10
Mobilium & immobilium ſeruitus conſtitui poteſt 4.4.3
Mobilium vilis poſſeſſio, & ſine affectione, contrà,immobilium 1.9.9
Mobilibus in feudis, in Sueuia Germanica, raro fœminæ ſuccedunt 6.12.6
Modeſtinus iuriſconſultus 18.11.5
Modicienſis ciuitas 18.2.23
Moderator Iuſtinianeus Helenoponti 47.32.8
temporalis eod.
Modus conceſſus aquæ ducendæ, ſequendus 4.15.20.& in abutentem quæ remedia dentur eo.21
Modus

Modus decretus in ſeruitute pecoris ad aquam appulſus inſpicitur 4.18.4
Modus in vltimis voluntatibus quid,& quomodo à cauſa & conditione differat 41.32.51
ſub Modo venditio facta, differt ab ea quæ ſub conditione 26.4.1
Mæcenas eques Romanus Octauium de repub. inſtituit 34.14.7
Mœcha pro adultera 10.2.36
Mœchiæ nomine quid contineatur 10.2.35
Mœrichus 41.4.3
Molendinum bannarium 4.7.16
Molendini ſeu piſtrini bannarij ius, quale,& quomodo quæratur 18.21.8
in Molendino aliquid furatus, qua pœna plectebatur 37.13.6
Molendina bannaria 1.4.6
Molendinorum fluuiaticorum constructio qualis 1.4.5
Molitionis ventus quomodo ab alio impediri nõ poteſt 4.10.7
Molles,habiti infames 20.2.42
Moloch idoli forma,& ſacrificium 34.20.18
Moly herba contra maleficia 34.22.17
Momaldus Altefolius cancellarius 47.29.10
Momandus Altefolius cancellarius Meronei & Childerici 47.18.5
Mommen Gallis,vnde 39.11.3.&.7.vide & c.12
Monachatus inter beneficia quodammodo annumerantur 15.15.20
Monachandæ ætas 15.17.3
Monachandæ voluntas adſit ſpontanea legitimæ ætatis,quamuis parentes reclament 15.17.4
Monachus in diuerſis monaſterijs locum ſeu monachatum habere nequit 15.15.20
Monachus in teſtamento eſſe poteſt teſtis 42.5.25
Monachus non intereſt nuptiis, nec ſuſcipit de baptiſmo 15.13.17
Monachus ordinandus non eſt ſine permiſſione abbatis 16.9.6
Monachus primus Hilario Anachoreta 15.13.2
Monachus quando poſſit ab vna in aliam tranſire regulam 15.14.18
Monachus fieri non poteſt demens 15.14.23
Monachus quomodo in iudicio eſſe poſſit 49.2.12
Monachus quis non fit ob incluſionem monaſterij 31.32.1
Monachi nomen quid denotet 31.32.1
Monacho delata hereditas per quem aditur 46.4.13
Monachæ adulterij cauſa tonſæ 15.17.10
Monachi an teſtari poſſint 42.8.8
Monachi canonici facti 15.23.19
Monachi eligi poſſunt in epiſcopos 17.6.30
Monachi lineis induſiis non vtuntur 15.15.1.qualis autem veſtitus eorum eod. Silentium eis vbi indictum eod.2
Monachi clauſtrum ne exeant,ne vagentur eod.3. militare tamen eis iuſſit Valens 15.15.5
Monachi ſolitaria quæ vita eod.6. eis prohibitum alios quàm fratres ſepelire, nec alijs pœnitentiam dare,non prædicare,docere,&c. eod,
Monachi curiones fieri poſſunt 15.15.7
Monachi otioſi ne ſint eod.13. nec carnes edant eod.8
Monachi quando corrigi ab abbate vel epiſcopo poſſint eod.19
Monachi & monachiæ habitum propriæ religionis ſemper deferant 15.15.21
Monachi nomen quid ſignificet 15.14.1
Monachi finitio eod.2
Monachi & fratris quibuſdam differentia 15.14.16
Monachi qui fieri poſſint eod.17. à quibus recipiantur eod.19. eorum ætas quæ eſſe debeat eod.22
Monachi probationis tempus, & profeſſionis ſolemnitas 15.14.20
Monachi profeſſio expreſſa & tacita eod.21
Monachi peculium non debent habere 15.14.28
Monachi & clerici maioris ordinis caſtitatem vouent eod.29. commatres habere non debent eod.34.ab inſtrumentis muſicis abſtineant eo.35. nec in conuiuijs mulieres in monaſterio adhibeant eod.
Monachi exire clauſtrum non debent, vt audiant phyſicam vel medecinam 18.7.11
Monachi num iure retractus proximitatis vti poſſint 26.17.4
Monachi olim non erant clerici 42.7.3
Monachi poſſunt eſſe illegitimi 16.10.17
Monachi ſepulturam non eligunt. Item de alijs qui non eligunt 2.13.8
Monachi ſuccedunt ab inteſtato parentibus iure ſcripto 45.2 7.non iure gallico eod.8.& 9
Monacharum & monachorum regula ordinis cõmunis 15.17.1
Monachorum iuramentum,crede mihi 50.8.30
Monachorum tonſura quid ſignificat 16.1.28. & monachalis tonſio liberabat à mortis periculo eod.29
Monachorum tria genera in Ægypto 15.14.9.eorum nuptiæ deteſtandæ eod.31
Monachorum veſtitus, eſt veſtitus pœnitentium 15.16.2
Monachorum vita ſtudiis literarum ſacrarum, & orationibus conſtat eod.4
Monachorum & monacharum regula ordinis cõmunis 15.17.1
Monachis interdicta ars chirurgica 18.25 8
Monachis iura ciuilia audire prohibitum 18.11.7
Monachis oſculari fœminas vel commatres habere concilio Altiſſidorenſi prohibitum 8.8.27
Monachis mendicantibus nulla beneficia eccleſiaſtica concedi poſſunt 17.6.28
Monachis quibus,& quæ beneficia liceat habere 17.6.29
Monachos facit paterna deuotio, ſed ne infantes indeuotos verendum 15.14.24
Monarcha quid 18.2.6
Monarchia quid 18.2 6
Monarchia ne aliarum gubernationum ſpeciebus ſit melior 47.15.24
Monarchiæ neceſſitas 47.17.5
Monaſterium pro pœna 55.1.32
Monaſterium,in pœnam 56.5.12
Monaſterium,eccleſiaque quando ſuccedat defuncto

ctio clerico 45.15.7
Monaſterium quando ſit loco liberorum 42.30.8
Monaſterium virginum ne vir aut monachus ingrediatur 15.17.14
Monaſterium quod, & quando ingreſſi illud capit bona 42.23.9
Monaſterij detruſio, pœna cur inuenta 31.32.1
Monaſterij ingreſſus non tollit fideicommiſſum, ſi ſine liberis ex ſuo corpore natis moriatur, nec loco filiorum eſt 42.28.26
Monaſterij ingreſſu quando deficiat fideicommiſſum 42.30.8
Monaſteria in Gallia quæ bona temporalia non poſſident 26.17.4
Monaſteria olim extra vrbes ædificata 15.15.4
Monaſteria epiſcopo ſubiecta, niſi exempta eo.18
Monaſteria inſtituta ſtudendi & prædicandi gratia 15.1.16
Monaſteria quid referant 31.32.1
Monaſteria orta ab eremitica vita, metu tyrannorum, & contemptu ſæculi 15.16.1
de Monaſteriorum reformatione, & conſiliis ſeu capitulis eorum, & de viſitatoribus 15.15.16
Monaſteriorum reformatio ex quibus perſonis fieri debet eod.17
Monaſticæ profeſſionis vota generalia 15.14.25
Monaſticæ leges apud quos authores tractantur 15.15.14
Moneta proba tria exigit, materiam cum pondere, characterem, valorem 36.2.1
Monetæ valor augmentatus ſine pondere, ſubditis nocet in commerciis 36.2.16
Monetæ cudendæ ius in Gallia, qui ex priuilegio habent 36.2.25
Monetæ valorem augere vel minuere, ſolus princeps poteſt, non priuati 36.2.26
Monetæ falſarius, maieſtatis reus, & iuriſdictionis regiorum iudicum 36.2.28
Monetæ materiam falſam immiſcens, qua pœna plectatur 36.2.29
Monetam ſine authoritate principis etiam probam percutiens, quomodo puniendus 36.2.30
Monetam falſam percutientes nec abſoluentes & perficientes, vt puniantur 36.2.31
Monetam ſuo nomine percutere, capitale alij quàm regi 36.2.33
Monetam falſam expendentes, vt falſarij puniuntur 36.2.34
Monetam tigentes vel radentes, vel circuncidentes, quomodo puniantur 36.2.34.& 35
Monetam reprobatam non licet emere vel habere 36.2.36
Monetarum mutatio, quomodo lucrum det 36.2.12
Monetæ valor quomodo perpendendus, ſi in diuerſis locis & temporibus variet 25.14.2
Monetam falſam cudere, maieſtatis crimen 35.7.8
Monetalis curia, *chambre de monnoye*, & eius notio, & ſupræfecti 47.38.11
Monetales triumuiri 47.19.11
Monetariæ officinæ, regis ſolius 36.2.24
Monetariorum peritia certa & fides eſſe debet, & eorum olim collegium 3.10.17
Moniales decimas non præſtant 2.20.17
Moniales ſubſunt correctioni epiſcopali, & ordinationi 15.17.5
Moniales canonicæ ſeculares nubunt eod.9
Moniales velantur virgines in profeſſione, non viduæ eod.11
Moniales à quibus conſecrantur, & quibus diebus 15.17.12
Moniales cum monachis ne habitent, nec conuiuentur ſingulariter, non canteot cum monachis in choro 15.17.13
Moniales ſeparatas ædiculas non habeant, ſimul degant 15.17.16. ſacra ne tangant, aut incenſum offerant eod.17
Monialium abbatiæ & prioratus triennales 15.36.3
Monialium fornicantium & fornicatorum pœna 36.7.6
in Monialibus emendanda per viſitatores aut epiſcopos 15.17.6. Earum diuerſi ordines, & habitus, vita eod.8
Monilia, armillæ, bullæ & alia donata vxori quomodo eius ſint, & quando reſtituantur 9.25.20
Monilia, & xenia ſeu ſtrenas rectè vxori maritus donat 28.10.10.& 11
Monitio, accuſationis eſt ſpecies: & ea præcedit excommunicationem & accuſationem 32.3.1
Monitio in ciuilibus negotiis præcedere quomodo debeat vocationem in ius 32.3.2
Monitio in denontiandis criminibus regularium non exigitur 32.3.4
Monitio ſententiam iuſtam excommunicationis præcedere debet 31.9.9
Monitoria accuſatio in quibus differt à publica 32.3.3
Monomachia prohibita 48.16.1. Eius & duelli ſpecies eod.3
Monomachiæ olim quædam ob neceſſitatem quandam permiſſæ, & factæ 48.16.6
Monopolantium bona confiſcantur 5.17.1
Monopolia vendentium improbata, & punita 25.34.6
Monopoliorum pœna 36.30.5
Monumentum quid 48.10.4
Monumenta legari nequeunt, ſed ius inferendi Mortuum 42.32.20
Monumentorum veterum ſcripturæ vel ſculpturæ an probent 48.10.2
Monſieur in Gallia, ſucceſſurus in regno 18.2.21
Monſpeſſuli ſenatus aliquando fuit 47.27.10
Monſtra hominum vnde nata 36.14.1
Monſtra hominum in India & alibi belluina, ex abominabili cum feris commixtione 7.3.9
Monſtres, ou veue figure quid 5.5.11
Monſtroſi partus num ſint inter homines 7.2.9
Monſtroſi partûs lege nefaſti eod.11
Montanorum funella in Euchariſtia, materia 2.6.4
Montis albani ſedes epiſcopalis, archiepiſcopalis facta 15.12.4
Montiſpeſſuli ſigillum 47.29.26

Montis peſſulani parui ſigilli ius hodie quale 2, 20.2

Montis peſſulani ſigilli executio quor exceptiones admittat, & contra quos non fiat 25.6 9, & 10

in Montibus antiqui orabant 2.1.7

Mora quid 21.14.1. eius diuiſio & materia ſeu res eod.2

Mora quomodo interpellatione cõmittitur eod. 3. & vnicam interpellationem ad moram ſufficere docetur eod.4

Mora creditoris quomodo, & quando committatur eod.5

Mora exigit culpam, aliter non nocet eod.6

Mora & culpa ex parte rerum quomodo excuſatur 21.14.7. quomodo ex parte perſonarum eod.8. & ex parte negotiorum eod.9

Moræ effectus, & vtilitates 1. vt perpetuus obligationem eod.10 2. Committatur pœna 3. Debeantur vſuræ, fructus, & quando 4. vt definiat æſtimationem 5. Datum condicatur 6. Pœnam infligat 7. Succedat id quod intereſt eod.nu.11. 12.13.14.15.& 16

Mora debitoris quaodo noceat fideiuſſori 24. 4.15

Mora non petentis fouet lucrum poſſeſſoris 42. 29.20

Mora petitionis ſpoliato non nocet, ſed ſpolianti 36.25.23

Moram perpetuare obligationem, illud vt intelligatur 21.14.10

Morbus, & vitium quid, quidúe perpetuum & temporale 25.21.3

Morbus hæreditarius Theytas dictus, ob ſacrilegiũ 33.16.4

Morbi quid 31.5.1

Morbi, & vitia quæ redhibitioni ædilitiæ viam parant 25.21.4

Morbi qui à tutela excuſent 12.4.4

Morbi quomodo à Dæmonibus curentur 34. 57.1

Morbi incantationibus curati eod.nu.4

Morbos curantium per incantationes, pœnæ eod. nu.5

Morborum in corpore humano genera, & cauſæ 30.11.1

Morborum pericula per ſeptenarium criticum decretorium cognoſſi 9.9.26

Morborum per maleficia curationum fieri, & quare ea prohibita 34.20.13

Morbis extremis extrema remedia adhibenda 31. 2.4

Mordax Labienus 38.6.4

Morges Itali regis Babyl. filius 18.2.19

Morgin cap. 9.26.37

Mors adimit Dominium rerum 41.4.13

Mors calamitatum finis 31.6.13

Mors in quibus caſibus pro pœna imponitur 47. 21.3 .& ſeq.

Mors liberat reum à pœna, & crimine 32.23.10

Mors naturalis in pœnam impoſita 31.14.1

Mors omnium periodus, finis, & ſolutio 8.9.2

Mors omnem reatus accuſationem, paucis exceptis extinguit 28.9.2

Mors pœna peccati 31.5.1

Mora, poſſibile ſemel, ſẽper fingit poſſibile 21.4.4

Mors præponenda ſeruituti, & exempla notum qui mori elegerunt potius, quàm ſeruire 11.1.15

Mors ſeparat corpus & animam 17.19.1. & omnia ſoluit eod.

Mors pœnarum ſupremum 47.14.1

Mors ſpiritualis duplex 31.14.4

Mors, ſtipendia peccati 30.11.14

Mors triplex 31.14.1

Mors violenta vnde orta 31.14.3

Mors voluntaria damnata à vitis optimis 36.22.12. & 13. & ibi illorum rationes eod.

le Mort ſaiſit le vif 1.13.25

Mortis æternæ pœna quibus indicta 31.28.3

Mortis corporalis pœna in ſpiritualem conuerſa 31.14.5

Mortis cauſa donatio quid 28.14.1. quid differat à mortis cauſa capione eod.2. eius tres ſpecies eo. 3. forma eod.4. & ſeq.

Mortis cauſa capio quid eod.2

Mortis cauſa donatio, impropriè donatio 28.7.7

Mortis cauſa donationis, & mortis cauſa capionis differentia 41.2.3

Mortis cauſa donatio, in annos ſingulos vnam habet donationem eod.7

Mortis cauſa donationi fideicommiſſum imponi poteſt 42.28.6

Mortis cauſa capiones non admittunt ius accreſcendi 46.11.5

Mortis cauſa donationes inter coniuges quæ valẽt 9.25.4

Mortis conſideratio, triſtis: acceleratio, deſperantis 41.4.1.& 2

Mortis viuentis carmina feciſſe, capitale Lutorio priſco poëtæ 41

Mortis iudicium procurans homicida 36.17.4

Mortis neceſſitas ſola conſideratur, vt qui clericum offenderit ab excommunicatione per epiſcopum abſoluatur 16.1.35

Mortis ſupplicium lege diuina impoſitum 31.14.3

Mortis ſupplicium non niſi difficulter inferendũ, non temerè 31.14.9

Mortis ſupplicium quàm citius fieri poteſt, exequẽdum 50.1.33

Mortis ſupplicia diuerſa 31.14.6.7

Mortem cauſans defuncti, eius ſucceſſione priuatur 46.9.3. & qui ab alio illatam non vindicat, exceptis cauſis quibuſdam eod.

Mortem conſciſcentes ſpontaneam quomodo Vtopienſes puniant 36.22.3. & alij eod.

Mortem ſibi conſciſcentes, quibus pœnis iure pontificio plectuntur 36.22.7

Mortem ſibi accelerantes virtutis cauſa, num pœnam mereantur 36.22.10

Mortis pœnam rei apud Perſas ſibi ipſis iuſſu principis inferunt 36.22.8

per Mortem ipſo iure vacat beneficium 17.19.5

poſt Mortem manet deportationis pœna 31. 8.8.

poſt Mortem quando duret nunciatio, diſtinctionem vide 4.31.7

Mortem vt oppeterent in Æthiopia ſacerdotes tegibus nunciabanr 15.1.11

Morte ciuili & naturali tollitur patria poteſtas 11. to.13

Morte damnatis accurrentibus, ſupplicium remittebat princeps 36.21.6

de Morte bomini inferenda nulla ſatis longa cunctatio 31.3.17

Morte naturali pupilli vel tutoris ſoluitur tutela 12 15.6

de Morte prædicere remotis arbitris, interdictum ab Octauin Cæſare 34.14.17

Morte quando nunciatio, & mandatum non extingantur 4.31.7

Morte tantùm naturali, ſoluta à lege viri vxor dicitur 9.16.7

Morté perſonatum quidam magiſtratus Indorum perſcrutabantur ro.3.r. Et mortis rempus edicto Franciſ.1.rex Gallia.iuſſit perſcribi eod.3

Mortuus *ſaiſit* viuum ex conſuetudine quid ſignificet 46.1.6

Mortua Sibylla adbuc diuinat in ſortibus 18.6.7

Mortui inferendi qoid contineat edictum 2.14 6

Mortui ius inferendi pręſcriptibile, non ſepulcbrũ eod.7

ob Mortui necem non vindicatam hæredes ſucceſſione priuantur 3.12.16

Mortuum beneficiatum celate, non licet, & qoid de eo ſtatuatur 17.12.10

Mortuum tranſferre ſepulchro ſine principis vel pontificis licentia non licet 33.23.17.& 18

Mottui iute communi accuſari non poterant 32. 19.2. quibuſdam criminibus grauioribus exceptis eod.3

Mortui ſepeliendi milites, & pœna omittentium 19.12.3

Mortui ſuſcitati ab Elia & Eliſeo 2.12.1

Mortua bona eccleſiaſticorum cur dicantut 15. 38.5

Mortuorom cadauera quare vti, non bumari cœperunt 33.23.27

Mortuorum cinis in potum porrectus à Templarijs 15.33.10

Mortuorum domos ingredientes aut egredientes Græci, aqua ſe aſpergebant 31.8.6

Mortuorum erga corpora ritus ſeruati 2.14.18

Mortuorum fama lædi & notari poteſt 41.1.9

Mortuorum hæreticorum memoria damnatur 33. 8.16

Mortuorum negotiorũ geſtor habet pro eo actionem 29.16.1

Mortuorum ſepeliendorum boneſtatis leges 2. 14.8

Mortuis quare non conuitiandum 38.5.12

Mortuos de ſuo expedit funerari 9.20.7

pro Mortuis qui habentur, Iure proximitatis tetra here nequeunt 26.17.5

Mortalia peccata quæ, & quot ſint 30.11.14

Mori quòd non poſſent, qui conqueſti fuerint 31. 33.10

Mori nunquam qui dicantur, & cur 6.5.7

Moriendum eſſe cum definitum eſt, vita ſuppliciũ longius 50.1.33

Moriendum potius, quàm delinquendum 30.2.5

Morimur omnes, etiam ſi noluerimus 31.14.2

Morituri vaticinari ſolent, & maximè tunc mente valenr 42.36.2

Morticioium in feudis eccleſiæ, quid, &c. 6.5.2

Morticinij impetrandi formula 3.5.2

Morticinij ius, quid 15.38.6

Morticinij ius à rege impetrari debet, ab eccleſia feudum tenere volente, & quare 6.5 5

pro iure Morticinij terria pars feudi regi debetur, vel alia conuenta: quinta autem pars Domino partono proximo pro indemnitate 6.5.6. Ad boc ius imperrandũ, quod tempus detur eod.7

Morychides prætor Atbenienſium 38.6.5

Mores boni ius faciunt 41.4. 7. qui tales dicaotur eod.8

Mores beneficiandorum qualet eſſe debeant 17. 6.9.& 21

Mores coniungendorum viciſſim probandi, & mos in bis antiquorum 8.3.4

Mores cortũpuntur gymnicis certaminib' 34.12.14

Mores peregrini non violandi 30.6.3

Mores regionum inſpiciendi, & quid in vſu ſit obſeruandum 8.8.25

Morum emendatio, Cenſorum erat 47.16.10

Morum emendatio nunc ſirà magiſtratibus ordinarijs 47.16.27

Morum præfecti apud Carthaginenſes 47.16.17

Morum iuſtus cenſor non eſt, quos ipſe approbauit 32.12.18

Morum regimen conceſſum imperatori Auguſto 47.20.4

contra Mores bonos quæ ſunt, non recipiuntur 21.4.7

ob Mores coniugum matrimonium aliquando ſolurum 9.15.25

ob Mores malos vxoris dos olim retenta 9.23.16

Mores ob vitiatos dari iudicia 38.10.4

Moribus bonis pacta aduerſantia non valent 50.5. 4. de morum ibi ciuilium & naturalium diſtinctione eod.

Moribus & lege prohibitio alienandi quibus facta 21.5.7

Moribus iura feudorum reguntur 6.14.1

Morib. leges introducuntur & tolluntur 42.17.1

malè Moratus tutor eſſe non poteſt 12.4.11

Moſcouiæ matrimonia publicè tantùm fiunt in eccleſijs 9.5.11

Moſcouiæ ſponſa non videtur, priuſquam à parentibus ſponſalia firmata ſint 8.3.3

Moſcouitæ baptizatis infantibus comas detondẽt 16.1.30

Moſcouitæ ſeruis emptitijs vtuntur 14.2.3

Moſcouitæ ſeu Rutheni hoſpites oſculo & inclinationibus crebris ſalutant 8.8.10

Moſcouitæ ſiue Rutheni ſabbatho ieiunant 2.18.7. & 12

Moſcouitarum lege, filia alterius religionis homini non nubit 9.13.8

Moſcouitarum mos in nuptijs affinium 9. 11.10

Moſcouitarum vxores ſe contemni putant à viris, niſi verberentur 9.15.22

apud Moſcouitas diuortium excommunicationé prohibitum 9.16.6
apud Moſcouitas filiorum trina venditio permiſſa 11.8.13
Moſcouitis bigamiam prohibuit Ioannes Metrapolitanus 9.2.15
Moſcouitis nuptiæ repetitæ permiſſæ, ſed vix habitæ legitimæ:tertias ſine cauſa non permittũt, quartas à Chriſtiano alienas putant 9.26.7
Moſcouitici archiepiſcopi à quibus, & ex quibus eligantur, & conſecrentur 15.11.7
Moſcouitici reges,dicti duces magni Vuclitrikne-xi 6.7.18
Moſellini milites apud Turcas qui 6.11.13
Moſes adoptatus in filium à Pharaonis filia 10.6.21
Moſes iuſſit proximis nubere mulieres 9.11.12
Moſes orans,dum alij pugnant 31.22.4
de Moſis corpore controuerſia inter S.Michaëlem Arcangelum,& Sathanam 2.12.4.
Moſes quandiu vtraque poteſtate ſpirituali& temporali vſus 11.38.14
Moſis facies cornuta viſa 15.12.40
Moſi coadiutores dati 15.25.3
Moſi & Aaroni pro baculo paſtorali, virga data 15.12.38
Moſi tribus Leui adhæſit in vindicanda idololatria vituli 16.8.23
Moſaici ſacerdotij reditus vnde eod.24
à Moſe tabernaculum Deo conſtructum 2.1.7
Moſaica lege permiſſum diuortium Iudæis improbatum 9.16.1
Moſſyneorum rex niſi benè iudicaſſet, fame caſtigatus 47.20.15.
Motus primi animi non ſunt in poteſtate hominum 30.3.2
Mouentia ſeſe inter mobilia ſunt 26.2.2
*Mouton*s,numiſma Byturigum,quis percuſſit 36.2.22
Mulcta vnde dicta 31.3.11
Mulcta cum,& ſine infamia 36.29.25
Mulcta fiebat in pecore antiquitus 31.3.10.& in ære poſtea eod. & nu.13
Mulctæ condemnatio in fiſcum quando irroget infamiam 31.3.6
Mulctæ & pœnæ differentia 31.3.6. Num mulctã omnes iudices infligere poſſint eod.7.& 9.Cui loco adiudicentur eod.8. modus & quantitas eod.
Mulctæ inferiorum iudicum 47.21.17
Mulier vnde dicta 32.13.2
Mulier abuſa ſua libera poteſtate facta ſubdicta viro à Deo 11.2.7
Mulier cauſam per ſe ſuam orans, pro prodigioſo facto 49.6.23
Mulier etiam prægnans coitum deſiderat 9.26.25
Mulier etiam à ſuſpicione adulterij immunis eſſe debet 36.6.7
Mulier in certis criminibus poteſt denunciare, nõ accuſare 32.13.7
Mulier lactans ne torqueatur 48.2.28
Mulier non habet poteſtatem corporis ſui,ſed vir, & econtrà 9.3.1
Mulier quæ, & quando ex legatis capere non potuit 42.33.6
Mulier quare non poteſt accuſare regulariter 32.13.1. niſi ſuam vel ſuorum proſequatur iniuriã eod.4
Mulier aut odit,aut amat,non datur medium eod. varia eſt, eod.2. non iudicant, non poſtulant eod.
Mulier nnn poteſt eſſe teſtis in teſtamento 42.5.4. niſi fiat inter liberos eod.
Mulier nupta etiam apud Græcos in poteſtate mariti 9.5.29
Mulier tutrix eſſe nnn poteſt 12.4.1
Mulier verenda viri alterius apræhendẽs, manum amittit 38.3.32
Mulieris caput vir 11.4.4
Mulieris caput,vir:non contrà 7.2.2
Mulieri iuranti vel aſſerenti ſe ab aliquo fuiſſe cognitam,vel aliquem ſibi matrimonium promiſiſſe,non creditur 9.21.5
Mulieri via non decedere, iniuria Langobardis 38.3.27
Mulierem præeſſe domui, turpe habitum 41.11.5. periculoſum,eam imperare eod.
à Muliere factum initium peccati 31.14.2
Mulieres ab exercitu reijciendæ 19.12.8
Mulieres ad altare non accedant 16.3.3
Mulieres ad nullum ſacrorum ordinum gradum promoueri vel ordinari poſſunt:apud ethnicos contrà, ſacerdotes erant 16.10.24.& 25
Mulieres à fideiuſſionis nexu num immunes 24.3.25
Mulieres an teſtes idoneæ 48.13.28
Mulieres bellicoſæ 6.12.7
Mulieres comite carere non debent 10.2.5
Mulieres conſortijs hominum ſine læſione pudicitiæ in eſſe nequeunt 47.11.13
Mulieres facilè decipiuntur, & conſilio infirmæ eod.15.auaræ end.16
Mulieres ſexus à publicis negotijs excuſat 47.11.17
Mulieres de annona quare accuſant 32.13.6
Mulieres impudicæ omnes,& adulteræ à Soſoſtre rege combuſtæ 36.6.34
Mulieres lege contrahere prohibentur 21.5.9
Mulieres ſine gratia adoptare nequeunt 10.6.6
Mulieres quæ dicuntur ex conſuetudine poſſe iudicare 47.11.6
Mulieres quædam eruditæ 47.11.7
Mulieres vbi Dominantur & imperant 47.11.2.& 3
Mulieres oſculari non licuit omnibus Romæ, nec illæ viros in ore,ſed in frõte aliquãdo oſculatæ ſunt 8.8.22. Et mulieri famoſæ oſculum non deferebant cognati Romani eod.14
Mulieres in poteſtate filios non habere, & cur 11.27
Mulieres quare hodiè à partu non arcentur ab eccleſia, vt olim certis diebus à templo illo Iudaico 2.1.9
Mulieres impregnantes ex potu aquæ fontis Cylli 8.1.22
Mulierum amor exhaurit bona amantium 9.25.6. & 7.eorum ingenium volubile eod.14

Mulierum delicta quælibet argentea mulcta vbi redempta 30.5.10

Mulierum dominatio rebus,& reipub. quare perniticioſa 47.11.11

Mulierum familiaritas clericis inhibita 36.12.18

Mulierum fragile conſilium 9.22.12

Mulierum ſenaculum inductum, poſteà ſublatum 32.13.3

Mulierum turpitudinis ſeipſas ineuntium pœna 36.14.2

Mulieribuse tiam conſentientibus res dotales, cur non alieneotur 9.22.12

Mulieribus imperandi ius natura ademit 11.4.1

Mulieribus in quibus contractibus inhibitum teſtimonium 21.5.9

Mulicribus intereſſe ſpectaculis etiam permiſſis licuit 39.5.21. Ideo vxor repudiata eod.nu.24

Mulieribus oppia lex liberam ſui adimebat poteſtatem 8.3.2

Mulieribus poſtulare veritum eſt, & quare 49.6.22

Mulieribus prohibitum iudicare, vel arbitrium ſuſcipere, romanis moribus,& quare 47.11.1. vide & nu.11.& ſeq.

Mulieribus publica negotia tractare, ſuis legibus Plato conceſſit, ob quod irriſus 11.3.4

Muliebria paſſus ſpontè, infamis 36.10.1

Muliebria paſſi à cœtu hominum, vt infames erãt, & à poſtulando remoti 9.2.8

Muliones 18.24.4

Multitudine peccante, quomodo pœna impooeoda 35.6.10

ad Munditiem, tonſio capillorum 16.1.27

Mundium 9.26.37

Munus, & Donum quomodo differunt 28.7.4

Munus qnomodo honorem contineat 18.12.1

Munus & donum,& onus continet eod.2

Munus publicum & priuatum quid eod.4

Munera patrimonialia quæ,& mixta 18.12.7

Munera alia ordinaria, extraordinaria, rebus adhærentia indicta eod.8

Munera & honores in quibus differant, in quibus conueniant 18.12.10.& 11

Munerum ciuilium diuiſio 18.12.5

Munerum perſonalium diuiſio,& finitio eod.6

Munera ab hoſte accipere, ſignum proditionis 35.5.14.15.16.& 17

Munera excæcant accipientes 36.28.

Munera quæ iudices non poſſunt accipere 18.12.1

Munera prohibita accipere & dare, quæ corrumpunt animos eod.7

Munera qnomodo à iudice ſint diſtribuenda ciuibus 18.20.4

Munera quæ quis non tenetur ſubire eod.5

ad Munera perſonalia qui teneantur 18.20.2

Munera ſordida & vitia quæ dicaotur eod.12

Munera vbi quis ſubire, & honores cogatur 18.13.11

Munerum perſonalium quædam enumeratio 18.20.1

Munerum patrimonialium quædam enumeratio eod.1

Munerum excuſatio ratione vitioſæ electionis 18.20.14

Munerum vacationem habentes ab extraordinarijs ſubſidijs immunes 3.8.20

à Muneribus perſonalibus & patrimonialibus excuſari 18.20.10

Muoeribus vilibus quorum patrimonia non teneantur eod.8

Munerihus excuſati ratione officij eod.15

Municipem quæ faciant 18.13.13.16.17.& 18

Municipes quando de facto ſingularis iuris teneantur 38.8.13

Municipes qui dicantur 18.12.3.&c.13.nu.12

Municipales leges obſeruandæ pro dotis reſtitutione 9.22.5

Murani dicti Latinorum reges 18.2.11

Murci qui dicti 19.3.5

Murenis ſeruos edendos Viduis Pollio obiecit 14.1.18

Murus proprius vel communis non ſit, quibus ſignis docetur 4.7.21

Muri vode dicti 2.29.1. ad eorum collationem omnes teneri eod.2.& ij in quorum terra muri & turres ciuitatis fiunt, vſum eorum earúmue habent eod. 3. contra muros ciuitatis non liceocere ædificare eod. 4. prohibitumque municipibus muros nouos ædificare eod.5

Murorum deſtructio in ciuitatibus, pro pœna 35.1.19

Murorum reficiendorum curatore nullum maius munus nec excellentius Athenienſibus 13.12.7

Muros tranſcendere ciuitatis, maieſtatis,& capitale ſcelus,& pœna 35.7.7

Mures alunt parentes ſenes 11.7.5

Murium appellatio maceriam continet 4.7.11

à Muribus ex Gyaro Cycladum inſula, incolæ fugati 4.5.16

à Muribus qui fugati fuerint 31.33.2

Muſæi ſortes 34.3.20

Muſcæ Eleis generant peſtilentiam 39.10.6

Muſica quæ tractet 34.1.5

Muſicis inſtrumentis vtentes monachi puniuntur 15.14.35

de Muſicis remiſſiuè 18.8.2

Muſonius dilectus Veſpaſiano 1.8.3

Muſonius philoſophus 18.7.8

Muſtellæ periurij vltrices 50.10.11

Mutatio ſiue domini, ſiue vaſſalli fugienda & cur 6.19.24

Mutatio tributi in ſpecie ferri debiti, non fit in aliam ſpeciem præſtationis 3.7.8

Mutatione Domini vel vaſſalli alicubi debetur quintus & requintus denarius, & alia quædam, *Rachat de fietz* 6.15.18

Mutatione perſonatum ex collegio, collegium non mutatur 35.32.17

Mutandus non eſt modus aquam ducendi 4.15.16

Mutare vel emendare quando liceat actionem propoſitam & ſemel editam,& quomodo 21.8.7

Mutiana cautio in non faciendis conditionibus 42.32.40

Mutius Iuriſconſultus phthyriaſi morbo deceſſit 31.25.2

Mutus, cæcus, ſurdus, fœmina in quo feudo ſuccedunt 6.13.7
Mutus, contractus conſenſu, non voce egentes, peragit 21.5.5
Mutus indicare non poteſt 47.9.10
Mutus quis dicatur eod.11
Mutus pro hærede ſe gerere poteſt 46.4.10
Mutus, ſurdus, ſenex, &c. vt donare poſſint 28.9.4.& 5
Mutus vt adire poſſit hæreditatem 46.4.14
Muto ſubſtitui exemplariter poteſt 42.24.15
Mutis curatores dantur 13.5.32
Mutuum ciuile quid 24.13.7
Mutuum fictitium improbatur 24.13.10
Mutuum, primus modus contrahendi 21.1.4
Mutuum repetendo ex amico fit inimicus 22.5.4
Mutuum num nomine alieno fiat eod.10. ex eo certi conditio quid, & quando datur eod.5
Mutuum in refectionem habet obligatam rem refectam tacitè 23.8.3
Mutua cauſa fidelitatis patroni & clientis beneficiarij 6.20.1
Mutui etymon, & finitio, & differentia à commodato 22.2.1. eius ſpecies quatuor, ex quatuor modis contrahendi: naturale, ciuile, naturale & ciuile ſimul, & ex fictione iuris: quid naturale eod.2. & ciuile eod.3
Mutui inſtrumenta quomodo, vbi non eſt numeratio, intelligenda 22.2.4
in Mutuo conſideranda, res, perſonæ, negotia eod.5
Mutuo dare quæ perſonæ non poſſunt eod.6
Mutuum quomodo reconcilietur 22.2.12
in Mutuo Dominij rei mutuatæ tranſlatio quid operetur eod.13
Mutui, & fœnoris differentia 22.3.1
in Mutui repetitione quomodo peccent debitor & creditor 22.5.1
Mutui ſibi debiti nomine, adminiſtrator reipub. non poteſt pecunias publicas ſibi retinere 33.19.2
in Mutuo ineſt tacitum pactum 21.6.8
ex Mutuo non obligatur filiuſfamilias 11.9.2
Mutuo dandum eſſe, oſtenditur 22.2.12
non Mutuata pecunia, hypotheca ſoluitur 23.12.4
in Mutuatis non eſt locus iuri retractus 26.11.2
Myagrum, cur adorent Elei 39.10.6
Mycillus tyrannus Mityleorum 18.2.14
Mydrus quid 50.8.13
Myoparo, nauicula pyratica 18.1.6
Myrmidonum exercitus vnâ cum Neoptolemo & Phænice Achyllem luget 2.14.10
Myrtho coronati, turpiſſima pœna Charundæ legis in calumniatores 32.20.14
in Myſia vitium grauius punitum 30.6.3
Myſteria credenda, non de ijs diſputandum 33.9.7
Myſteria ſacra non omnibus reuelata Chriſtianis 33.9.5.6.7
Mythra quid ſignificet in epiſcopo 15.12.40
Mythræ miniſterium 15.21.13
per Mythram iuramentum 50.8.25
Mythridates conquerebatur quòd non poſſet mori 51.33.10
Mytilænei cum Athenienſibus de agro contendunt 20.4.1
Mytilenſes noluerunt ſocios, vt docerent literas liberos ſuos 31.37.2

N

Naamus à lepra per Heliſeum ſanatus 1.10.8
Nabal, quid ſignificet 32.8.2
Naboth calumniatus 32.12.8
Nabidi Tyranno fiduciaria cuius rei poſſeſſio data à Philippo 23.5.2
Nabotho vinea erepta à rege Achab 26.2.10
Naboth à Iezabele & Achaba occiſus 4.24.11
Nabuchodonoſor Belis Sacerdotes occidit 2.1.12 6
Nabuchodonoſor iurabat per thronum 50.8.28
Nabuchodonoſor legem fert contra blaſphemantes in Deum 33.12.9
Nadab & Abiu igne à Deo puniti 1.6.3.
Nadab & Abiu combuſti 31.15.1
Nadab & Abiu cur à Deo necati 2.12.6
Nadabi, Abiu, & Heli vindicta 16.8.6
Næuij poëtæ maledicentia quomodo caſtigata 38.7.4
Næuius poëta maledicus in vincula ductus 38.3.7
Næuia, quod vocabulum ſit 2.14.19
Narbonenſis baphij procurator 18.26.5
Narciſſus athlæta 19.1.8
Nares exciſi, in pœnam 37.2.11.& 13
Narium amputatio pro quibus 31.16.10
Naſamones ad ſepulchra parentum oracula captant 33.23.13
Naſus amputatio, pœna 36.8.16
Naſus exciſſus adulteris 36.6.15
die Natali Domini non abſtinetur à carnibus 1.18.6
Natalium liberti reſtitutio obeſt patrono 45.7.7
Natalibus iuſtis orti debent eſſe ordinandi 16.10.17
Nathannei qui 16.7.8
Nationum mores diuerſi 7.2.20
Natiuitas Domini ſub quo rege Francorum 45.3.8
Natiuitatis & mortis quoque edicto iuſsit Franciſcus 1. Galliæ rex peſcribi tempus 10.3.3
Natiuitate quomodo res nobis quærantur 20.7.2
Natiuitates & mortes perſonarum quidam magiſtratus Indorum perſcrutabantur 10.3.1
Natiuitates puerorum profitebãtur Romani cum die & conſule in æde Saturni 10.3.2
Natiuæ, & datiuæ ſeu arbitrariæ actiones quæ 21.8.20
Natalia Orientalis Imperij Thurcifici pars dicta 6.11.9. & quot preſides vexillares in ea eod.
Natura & ius naturale dictum 14.3.1
Naturæ aptiora & veriſimiliora deponentib. potius credendum, quam contradictorib. 9.12.11
Naturã imitans alicuius, filius eius dicitur 10.5.4
contra Naturam, meretricum negotiatio corporis 10.2.22

contra

contra Naturam vſuras eſſe oſtenditur 22.3.6. 7.8.& 9
Natura diuidua & te,quæ 5.3.4
Natura qui liberi,vel ſerui 54.1.8
Natura quæ attentur à conuentionibus 21.4.3
Natura qui prohibiti contrahere 21.5.2.3.& ſeq.
Naturâ,quomodo bonis noſtris incrementa accedant 20.7.1
Natura ſua res corporales diuiduæ 5.3.2
Naturalis filius tantùm quid 10.3.15
Naturalis filius ex teſtamento patris capere poteſt, ſpurius non vtique 42.35.9.& 10
Naturale aliud, & aliud quod propter cauſam naturalem eſt 44.5.11
Naturale ius quomodo dicendum immutabile 11.1.8
Naturalis iuris & diuini ignorantia neminem excuſat 30.10.3
Naturali vitio parcitur 4.26.8
Naturalem filiũ faciebat legitimum aſſertio patris quomodo 10.3.28
de Naturali obligatione,& eius diuiſione 21.3.6
Naturales filij abſolutè dicti,& qui naturales & legitimi 8.1.10.Naturales tantùm qui, & quot ſpecies eod.13
Naturales tantùm filij de præteritione paterna nõ poſſunt conqueri 44.2.18
Naturales tantùm filij non continentur appellatione liberorum , potiſſimùm hodie,quia inter ſpurios 42.28.23. à feudo remoti paterno eod.Improbati eod.27
Naturales tantùm filij in ſucceſſione feudi inhabiles,etiam in feudo materno legitimati quoque 6.13.3
Naturales tantùm filij qui,& quomodo ab inteſtato patri ſuccedebant 45.6.1. Inter Chriſtianos hodie illi ſimiles ſpuriis,quare eod.2
Naturales obſeruationes vtiles 34.3.24
Naturalia vitia quomodo dicantur 14.2.5
Naturalitatis priuilegio quandiu gaudeant priuilegiati 42.8.25
Naturalitatis, ſeu affiliationis in regno literæ 17.6.41
pro Nato quando habeatur,qui in vtero eſt 7.1.11
Nauarræ regnum tranſit in ſucceſſores vtriuſque ſexus 45.4.8
Nauarræ regulus tantùm dicendus princeps hodie 6.7.6.
Nauas,quis locus dictus Tholoſæ 15.35.9
Nauis quid 29.9.3.Magiſter nauis quis eod.7
Nauem auerſione conducere quid eod.6
Nauis immobilis zona tracta 48.15.32
Nauis in refectionem , armamentum , & conſtructionem mutuans,habet priuilegium prælationis 29.10.6
Nauis damnum ad quem pertineat eod.20
in Naui re perdita quis teneatur, lex Rhod. 29.20.9
Naui à pyratis ſpoliata an contributioni locus ſit 29.10.19
Naue incurrente in aliam nauem,damnum datum quomodo, & à quo reſarciendum ſit 29.10.18
Nauis,nauarchi,& nauicularij,quid 25.2.11
Nauis zonula virginis tracta 34.16.6
Nauem mouens ſine permiſſa Domini, qua pœna punitur 37.3.4
in Naui non licet piſcem frigere, vel lignum findere 29.11.6
in Naui furta facta vt plectantur eod.8
Naues & vxores, ſemper negotij aliquid habent ad ornandum 9.19.10
Nauium fabricam hoſtibus docens capitali crimine damnandus 35.5.31
Naues deos putabant & conſulebant Argillæ 50.8.21
Naues facere,& fabricare,& nauigare quibus permiſſum, aut prohibitum 29.10.4.& 5
Naues habere vel ædificare ſenatoribus & adminiſtrantibus rempub.prohibitum 36.28.22
Nauales leges potius locorum, quàm communes ſequendæ 29.10.2
Nauales leges de rebus nauigationis quæ eod.3
Naufragum capiens & conſtringens, Cornelia de ſicarijs plectitur 36.17.5
Naufragorum bona dominis debent reſeruari, & reſtitui 37.3.2. niſi piratarum vel hoſtium ſint eod.
Naufragij res accipiens, qua pœna ciuiliter & criminaliter puniatur 35.26.27
Naufragij res ſubſtractæ,vt conſiderandæ in pœna furti 37.3.1
Naufragio vel incendio rapientium pœna ciuilis 37.3.3
Naufragiorum commoda vbi regalia ſint 3.14.8
Nauicularij qui 25.2.11
Nauicularij decuriones non creantur 18.13.5
Nauiculariorum res rapiens,qua pœna Rhodijs legibus punitus 37.3.5
Nauicularij prædam facientes, quomodo puniantur 37.3.6
Nauigantium tres ſpecies 29.11.1
Nauigantium nauis quantum ſpatij occupare debet eod.5
Nauigationis & nauiũ inuentores,qui fuerint 1.3.5
de Nauigatione à Rhodijs leges latæ 1.3.5
Nauigatio cuiliber libera 1.4.1
Nauigationis mora quando nautæ non imputatur 29.11.11
Nauigationi quod eſt idoneum tempus 29.10.11
Nauigationem, & eius negotiationem qui inuenerunt 25.2.11
Nauta quis 29.9.8
Nauta,& cavpo, aut ſtabula quando pro rebus illatis non teneantur eod.12.& 14
Nauta non poteſt nauigare volentes reijcere, ſed cogitur ſuſcipere eod.13
Nauta nec inter viuos,nec inter mortuos numeratur 22.3.51
Nauta de iactu mercium quando teneatur 27.1.30
Nauta tenetur de damno , ſi inuitis vectoribus in locum periculoſum nauim deduxerit 29.11.2
Nauta pernoctans extra nauem de damno adueniente mercibus tenetur eod.3
Nauta ne conuertat in negotiatione vecta 29.10.7.ne oneri publico aliud adijciat priuatorũ eod. Nauem habens in flumine publico ſubire cogatur

cogatur onus publicum eod. Ne naui veteri pretioſa imponat eod.9
Nauta quomodo tempore, vel itinere non nauigans in culpa eſt 29.10.13
Nauta portum tenens tempore commodæ nauigationis punitur eod. 13. ad eum pertinet iactus periculum, ſi plus æquo nauem onerauerit eod. 14.
Nauta aduerſa tempeſtate ne nauem delinquat eod.15
Nautam & nauem annonariam detinentes, rei annonæ 36.30.2
Nautæ, caupones, ſtabularij &c. edictum quando competat 29.9.9. & ij ſuorum famulorum præſtant factum malè eod. 10
Nautæ caupo. ſtab. &c. actio rei perſecutoria eſt & in hæredem, hæredi datur inibi, & reliqua quæ huius actionis ſunt eod.15
Nautarum merces & victus 29.11.4
Nautarum in naui contendentium, & contumeliam inferentium punitio eod.9
in Nautas pro rebus illatis actiones vltra prætoriam, nautæ caupones &c.29.9.11
Nautica vſura, traiectitia marina quid 22.3.47
Nautica vſura duplex eod.48
Nauticæ vſuræ improbatæ eod.49
Nauticæ quæſtiones quædam 29.11.7
Nauticæ vſuræ quando deſinunt deberi 22.4.4
Nauticas leges Rhodos conſtituit 29.10.2
Nauphylaces nauium 37.14.4
Nauplij patris Palamedis factum in Græcos, vt necem filij vlciſceretur 1.4.3
Nazareni cæſariem ſibi radentes 16.1.14. quando autem non radebant eod.15
Necare licuit in bello, ſtupro compertum aggreſſores 36.21.20
Neceſſarius hæres quis 46.1.2
Neceſſarius hæres quis, & quare 42.35.23
Neceſſaria de cauſa res, ſubiectæ reſtitutioni alienantur 25.44
Neceſſarij hæredes filij ſui quando 45.2.4
Neceſſariæ impenſæ quid, & num repetantur 21.16.4
Neceſſitas à feriarum obſeruatione exacta diſpenſat 4.29.4
Neceſſitas cogit ad recta 47.17.1
Neceſſitas cogit aliquando alienare bona eccleſiaſtica 25.8.4
Neceſſitas cogit creditorem aliud pro alio à debitore accipere 21.18.8
Neceſſitas diſpenſat in ſolemnitatibus teſtamentorum 42.5.18
Neceſsitas libertatem tollit 14.3.11. & ex ea ſeruitus fit eod.
Neceſsitas vrgens non valet efficere, vt cliens feudum vendat 6.17.4
Neceſsitatis cauſa baptiſatio vt fieri debeat 2.4.11
Neceſsitatis cauſa, collecta & ſubſidia laicis imponere licet 2.28.5
Neceſsitatis cauſa exceptio in electione ſummi pont. 15.3.20
Neceſsitatis lex quanta 2.16.23
Neceſsitudo & coniunctio faciunt, vt cum excommunicato communicemus 31.8.17
Neceſsitudinis cauſa quæ iuſtior & grauior 32.18.3
Neceſsitudines nuptijs augeri antiqui voluerunt 9.11.20
Necromantia vt fiat. 34.3.5.
à Nectario auricularem confeſsionem inductam falſò quidam putant 2.8.10
Necyomantia quæ diuinatio 34.3.5
Nedelſnich quis 47.40.6
Nedfri qui ignes vocati 1.7.4
Neemias ædificaturus Hieruſalem ligna petijt ab Artaxerxe 3.16.2
Nefaſti & non iuridici dies qui ſunt. 49.2.10
Nefarij ſeu inceſtuoſi filij num legitimentur per ſubſequens matrimonium 10.4.4
Nefariæ & inceſtæ nuptiæ inter aſcendentes & deſcendentes 9.11.3
Nefaſti & faſti dies, cur dicti Iuſtitij 2.16.19
Negare filium, & ſuum non eſſe pater dicere non poteſt 11.9.3
qui Negat, non cenſetur excipere 21.17.4
Negatiua vniuerſalis ab vno exemplo non colligitur 33.6.7
de Negatoria & confeſſoria actione, & qui poſſunt vti his actionibus, & aduerſus quos, quique ſunt effectus harum actionum 4.22.8.9.10. &.11
Negligentia & moroſitas nocet 9.24.5
Negligentia in lege Acquilia perpendenda 38.9.12
Negligentia pœnam habet 17.9.27
Negligentiæ diligentiæque gradus 21.11.3
Negligenter res ſuas curanti bonis interdici non poteſt, vt prodigo 13.6.8
Negligentes legibus puniti 40.11.2
Negligi ſolet quod communiter poſsidetur 9.6.26
Negotiatio quid 25.2.7
Negotiatio interdicta ſenatoribus 29.10.5
Negotiatio prohibita ciuibus Romanis 25.15.9
Negotiatio quare nobilioribus, & palatinis inhibita 25.15.8
Negotiatio mercaturæ virtuti obnoxia, & vilis 47.10.4
Negotium vnde 25.2.7
Negotia plura, quàm rerum vocabula 28.6.2
Negotia alterius quis gerit, vel ſua tantùm, vel alterius, vel vtriuſque cauſa: vnde diuerſæ naſcuntur actiones 29.2.2
Negotiorum geſtio cum perſonis, quæ alienæ ſunt poteſtatis, quàm producat obligationem 29.8.1
Negotiorum geſtorum actio affinis mandato 27.5.17
Negotiorum geſtorum actio quando in tutorem vel curatorem datur 13.10.6
Negotiorum geſtorum ſpecies, vel viuorum, vel mortuorum 29.1.3
Negotiorum geſtor quis propriè eod.4. Et quot ſpecies eorum qui negotia viuorum gerunt eod.
Negotiorum mortuorum geſtores: quot ſpecies

eod.5
Negotiorum geſtor proximus procuratori 29.2.1
Negotiorum geſtorum actiones mutuæ ob abſentis negotia geſta eod.3
Negotiorum geſtor exactiſſimam debet negotijs diligentiam dolum & culpam latam, non caſum: & pro quibus tenetur eod.4
Negotiorum geſtor ibi conueniendus, vbi geſſit, non obſtante fori priuilegio eod.5
Negotiorum geſtorum actio directa cui detur 29.2.6. quandiu duret eod.7. de contraria cui detur eod.8
Negotiorum geſtor quando non repetit impenſas in negotia eod.9
Negotiorũ geſtorum actio vtilis, directa, & contraria eod.10
Negotiorum geſtorum actionis finis, & ratio 29.2.11
Negotiorum vt geſtor tenetur tutor gerens, finita tutela 13.1.1
Negotiari nobilibus cur prohibitum 32.24.26
Negotiator quis 25.2.7
Negotiatores nobiles habentur vt ignobiles 3.8.6
Negotiatorum iudices, negotiatores etiam in Gallia 47.38.4
Negotiorum violatorum cauſa maximè repreſſaliæ inductæ 38.8.6.8.& 9
Nembroth qualis venator fuerit 39.9.1
Nemea luctunſa certamina à quibus, & quam ob rem introducta 39.5.16. & quoto anno renouata eod.
Nemora pro templis olim conſecrata 1.14.2
in Nemora aliena pecus immittere non licet prohibente Domino 3.15.4
Nemorum cura & inter ſummæ politiæ curas, ob ſecuritatem itinerum & vtilitaté communem Conſulibus etiam commiſſa 3.16.2
Nemorum regiorum magiſtri iuriſdictio 47.37.11
Nemo dat quod non habet 22.14.2
Nemon molitor quare occiſus 36.31.8
Neomeniæ dies qui 2.16.15
Neoptolemus Achyllem patrem luget 2.14.10
Neoptolemus filius Achillis patrem vt luxerit 16.1.20
Nepharij, illegitimi filij 10.3.36
Nepos ex filia, quæ renunciauit dote accepta, num ex propria perſona, vel matris, ſuccedat auo 45.8.10
Nepotis appellatio an ſub filiorum nomine contineatur, & qui nepotes 45.8.1
in Nepotis tutela auus & auia, cum patre ſimul admittuntur 12.10.8
Nepotes cum patruis ſuccedunt in ſtirpes 45.8.3
Nepotes ex filia quando cum patruis, & quando neptes admiſſæ ad ſucceſſionem inteſtati aui eod.4
Nepotes quare cum patruis ſuccedant tantùm in ſtirpes, non in capita eod.9
Nepotes ſoli ex diuerſis filiis ſuccedunt auo in ſtirpes, quemadmodum cum patruis 45.8.11
Nepotes olim rigore iuris excluſi, iure prætorio ſuccedebant 45.8.12
Nepotes grauari de reſtituenda hæreditate, duas quartas vt filij detrahunt 42.31.14
Nepotes non obſtante renunciatione matris, ſuccedere poſſunt auo ex propria perſona 41.16.5
Nepotes non ſunt prætereundi, ſed inſtituendi vel exhæredandi 44.2.16
Nepotes quando in feudo ſuccedant 6.13.11
Nepotes quando in teſtamento aui legitimam petere poſſunt 44.5.54
Neptunus vnde dictus 9.1.5
Neptunus maris imperator dictus 1.3.5
Neptunus Spartham terræmotu diruit 14.6.13
Neptuni imago in nummo 36.2.23
Neptuni in honorem inſtituit Iaſon Iſchmicos ludos 39.6.14
Nereides in mari apparentes 7.3.4
Nero ab initio ſupplicia differri volebat 31.14.9
Nero Cæſar Spurum libertum, & Pythagoram exſectum in vxorem duxit 9.2.4
Nero Ioui Capitollino capillos barbæ conſecrat 16.1.26
Nero matricida occidit Agrippinam matrem, & quæ de eo dicuntur 36.24.6
Nero nullum oſculo impertiebat, ac neç ſalutabat, contra Romanorum principum morem 8.8.12
Nero nunquam bis induit veſtem vnam 9.19.16
Nero omnia portoria tollere voluit 3.9.2
Nero priuignum Rufinum Criſpinum Poppæa natum, mari mergendum mandat 6.7.10
Neronis Eunuchus Sporus 7.2.20
Neronis morientis verba 31.33.10
Neronis tempore, ob ortum incendium, Romanæ fœminæ ſacra obſeruarunt nocturna 2.17.3
Neroni vectigalia remittere volenti, non aſſentiunt ſenatores 3.2.3
Nerua abſtinentia vitam finiuit 2.18.4
Nerui reipub. pecuniæ publicæ, & vectigalia 3.2.2
Neſſi centauri tunica 31.19.1
Neſtor tres ætates vixit 47.9.22
Neſtorius fautor hæreſeos Anaſtaſij 33.8.21. & eius mors end.
Neuſtriæ regnum ſublatum 18.2.2
Neuſtriæ regnum olim in ducatum conuerſum 6.7.15
Necis ius in filios deſuetudine ſublatum 11.8.7
Nicandra docta in arte textrici 27.2.12
Nicanoris blaſphemi lingua auibus data 31.16.1. & manus amputata eod.nu.5
Nicanori mortuo lingua exciſſa 33.12.7
Nicenum concilium quando habitum 22.3.11
Nicephorus Botoniatus Oriẽtis imperator omnia tributa abolet 3.3.9
Nicephorus imperator Oriẽtis Manichæus & eius mors 15.12.31
Nicephorus Impera. iuſſit inopes militare, vicinos eis arma & victum ſubminiſtrare 3.8.16
Nicephorus 2. Phocas quando imperium adeptus 15.12.12
Nicephorus Orientis imperator Chriſtianis inimicus 22.3.49
Nicephorus Phocas Orientis imperator epiſcoporum

rum inſtituendorum ius vſurpauit lege, quæ fuit poſteà ſublata 55.12.12
S.Nicetias 35.2.7
Nicolaus 2. Sum. pontif. quando ſedit, & quid de electione Summi ponti. ſtatuerit 15.3.20
Nicolai Orgemont pœna perduellionis 35.1.36
Nicolai 2. Summi ponti. tempus 17.9.11
Nicolaitis vxores communes 9.2.12
Nicomedes familiaris Iulio Cæſari 9.2.8
Niconis ſtatua damnata 36.15.9
Nili aggeres rumpens, comburitur 31.15.2
Nili aggeres rumpere, maieſtatis crimen 35.9.1
Nili aggeres ſoluentes, grauius in Ægypto puniuntur, quàm alij 30.6.3
Nimium omne & exceſſus, vitium eſt 51.1.17
Ninus Aſſyriorum monarchiam vſurpat 18.1.14
Ninus Semirannidem matrem occidit 36.24.28
Ninus zames Nineas 47.29.4
Niniuitarum ieiunium 31.7.3
Niniuitarum pœnitentia 2.18.5
Niphontes Epiſcopus Nouogardienſis 9.16.6
Noa apud quos regnarit 6.14.12
Noa publicus Dei ſacerdos 16.8.23
Noa Theologiam & ſacros ritus homines docuit 2.2.11
Noachus arcam fabricat 1.3.5
Noachi ſacrificia, & eius altare 2.1.6
Noachi vxor Tythea & Aretia ignem ſeruari docuit perpetuum 15.39.9
Noachum cur Deus ſeueriores leges conſtituere voluerit 31.3.19
de Noacho & eius filijs 6.4.3
à Noacho impoſita ſeruitutis pœna 31.27.8
Nobile feudum, & non nobile ſeu burgenſe, quid 6.4.2
Nobile officium iudicis quod dicatur 47.21.10
Nobiles non contribuunt pro taleis vel alijs exactionibus, & bonorum ignobilium illis aduenientia, eadem immunitate gaudent, quandiu apud eos ſunt, non poſteà 3.8.5. & 6
Niſi negotiatores nobiles ſint, num tunc contribuunt pro mercibus, vt ignobiles. Tenentur & illi ad gabellam & quartam vini eod. 6
Nobiles habentur plebeij, qui habent feudum nobile, non ſi cenſus tantùm habent eod. 7. Eos contributionibus onerant Iacobinus à S. Georgio, & Albericus, rationibus quas vide 3.8.8
Nobiles quomodo, & quare à iudicijs criminum reiecti 32.24.20
Nobiliores equites dici à cenſu Romæ cœperunt 6.4.4
Nobiliſſimi, & regio ſolio digni qui habiti apud Perſas 9.11.5
Nobilibus negotiandi licentia adempta, & contractus prohibiti 21.5.11
Nobilibus in Gallia feuda cur data 6.6.7
Nobilibus antiquis Francorum mos, comam nutrire 16.1.22
Nobilioribus & palatinis quare negotiatio inhibita 25.15.8
Nobilitas in maioribus virtus, tranſfuſis titulis in degeneres vitium 6.4.5
ad ſummum Nobilitatis gradum qui ex vili conditione peruenerunt 6.4.6
Nocendi plures viæ 36.26.1
ad Nocendum qui adiuuat, opem ferre non dicitur 6.19.8
Nocentem abſoluere ſatius, quam innocentem condemnare 32.24.10
Nocentem abſolui quàm innocentem damnari, ſatius 19.18.9
Noë archa, typus eccleſiæ vnius 33.11.4
Noëgla Noachi filia 6.4.3
Noëla Noachi filia 6.4.3
Nolani conſeruatores iuris aquarum 1.4.2
Nouem facientium aliquod opus publicum operi inſcribi debet 42.33.24
Nomen ſuum inſtrumentis ſcribi ægrè ferunt quidam 38.5 13
Nomen perſonarum facit cognitionem 32.8.2
Nomen inhoneſtum capere nemo conditione grauari poteſt, nihilominus illa relictum capit 32.8.3
Nominis alterius vſurpationem fieri 5.12.7
Nominis profeſſio & gentis olim fiebat apud Romanos 15.24.9
à Nominis venditione quomodo differat delegatio 21.20.6
Nominis vel cognominis doloſa mutatio, pœna falſi coërcetur 36.4.1
Nomen turpe mutandum 36.4.3. Nomen ſuum deferre hæredibus iuberi poteſt à teſtatore, eaẽ plis docetur etiam: dummodo inhoneſtum nõ ſit eod. nu. 5
Nomina virorum præſtantium ſeruis indere prohibitum 36.4.2
Nomina noua Imperatoribus creatis acclamata 36.4.4
Nomina ex arbitrio, nono vel octauo die natiuitatis, infantibus impoſita 36.4.1
Nomine meo emptum pecunijs alienis, meum eſt 20.11.11
Nomine tantùm differre pignus, & hypotheca 25.5.3
Nomina quid apud Iuriſconſultos 1.9.10
Nomina adoptatis immutabantur 10.6.26
Nomina infantibus olim ſeptimo die impoſita 9.9.26
Nomina non dicũtur mobilia, nec immobilia 26.2.2
Nomina num contineantur appellatione bonorum mobilium & immobilium 41.5.12
Nomina plerunque referunt mores perſonarum, quibus induuntur 32.8.2
Nomina quæ debita dicantur 24.13.6
Nomi Thebaidis 47.13.7
Nominandi facultas regi Gallorum à quo tempore currat 27.9.32
Nominatim exhæredare quid 44.5.11
Nominat ad prælaturas Andium regulus, & Alenconius nomine regis 17.12.38
Nominatio ad beneficia quid 17.12.24. quando tribuit ius nominato eod.
Nominatio Academiarum ad beneficia quid eſt eod. 25
Nominationis & poſtulationis conſenſus & diuerſita

ſitas 17.12.26
Nominationis regis ius ad electionem remiſſum 17.12.39
Nominatio ad prælaturas regis Gallorum 15.12.14
Nominatio ad prælaturas, ſolius regis Gallorum 15.38.13
Nominatio regis ad prælaturas fieri debet intra ſex menſes 17.9.25
Nominationes, quæ ab Academia dantur ad beneficia, referuntur ad qualitatem perſonæ ſecularem, vel regularem 17.6.48
In Nominationibus Academiæ, nominatus debet exprimere beneficium quod poſſidet, & valorem 17.6.46
Nominatus ad munera, debet appellare intra duos menſes 45.5.15
Nominata beneficia quæ 17.3.18
Nominatorum ad beneficia præfertur antiquior, qui eo anno debitè quæ oportet inſinuauerit 17.6.49
In Nominatores tutorum & curatorum actio quãdo competat 53.10.31
Nonæ vnde dictæ putantur 2.16.14
Non concupiſces, qualis lex 4.24.13
Non liquere, formula iudicandi in Gallia ſublata 50.1.7
Non numeratæ pecuniæ exceptiones quæ, & quanto tempore durent 24.13.8.14.16.17
Notdebertus Magiſter Franciæ 6.8.14
Normani oppidum D. Audomari inuadentes, & templum D. Bertini Spoliantes, excæcantur 33.16.20
Normania non exempta à iure regaliorum 17.8.18
Normaniæ ducatus per Ioannẽ Regẽ Gallorũ diademati vnitus an. 1361. menſe Nouembri. 6.6.21
Normaniæ nautæ quibus contenti in die pro victu 29.11.4
In Normanis ſaltibus, iura regis 3.16.3
Noruogardenſis epiſcopus apud Euthenos mythrã ab alijs differentem fert 15.12.40
Noſocomiũ & Noſocomos quid, & quot Noſocomiorum ſpecies 53.28.15
Notæ ſcribendi probibitæ ob fraudes 24.13.2
Notæ ſcripturarũ quæ, & quæ Iulio Cæſari 47.42.4
Notæ notariorũ 47.42.5. & nũ probent eod. 6. & 7
Notis teſtamenta ſcribi probibitum 42.4.4. & c. 5. nu. 11
Notarius quando, & quomodo poſſit emendare inſtrumentum 48.14.14
Notarius quibus tenetur edere & oſtendere protocolla 47.42.20
Notarius num emendare poſſit quæ ſcripſit, & quomodo, & in quibus poſſit eod. 24
Notarij regionarij 15.42.12
Notarij, ſerui publici 46.3.3
Notarij qui 47.41.2. primicerij notariorum, & notarij principis eod. 5. & 6
Notarij ſenatus 47.41.7
Notarij Gallici 47. 42.4. varij regij, & apoſtolici academiarum, capitulorum eod. 13. vile munus eod. 14. quis poſſit eſſe notarius eod. 14. à quo creatur eod. 16
Notarij apoſtolici à quo examinentur, & cui iurent eod. 15
Notarij officium ſibi vſurpans, qua pœna puniendus 47.42.17. leges notarijs in præſcribendis actibus datæ eod. 18. de quibus vetatur illis contractus perſcribere eod. 19
Notarij certis locis deſignati & adſcripti eod. 22
Notarij ſcriptura magis probat, quàm apparitoris 47.42.23
Notarij mortui protocolla quomodo in mundum redigantur eod. 28
Notariorum minutæ 47.42.8. qui horum munere functi olim eod. 10
Notariorum inducendorum cauſæ, & finis 47.42.23
à Notarijs in oriente feſta celebrata, ſublata 1.16.27
Nothus filius quis Græcis 10.3.57
Nothus ſeu ſpurius in quantum Athenis ſuccedebat inteſtato 45.6.10
Nothi, ſpurij, & Manzeris differentia 10.3.19
Nothi filij in patris vel matris illuſtris bonis, non petunt legitimam 44.5.50
Nothi interdum digni, qui eximantur à nota illegitimorum 10.4.1
Notitiæ cauſa tutor datus quis, periculum, & officium 12.14.3
Notorium facti quotuplex 48.10.6
Notorium iuris quid eod. 7
Notorium præſumptum quid eod. 8
Notorium crimen quot modis dicatur 32.6.9
Notoria probant, & quotuplicia illa 48.10.6
Notoria quando, & vbi probanda 48.10.9
Nonalis terra, quæ, & integra 5.2.2
Nouare quæ perſonæ poſſint 21.20.5
Nouatiani hæretici pœnitentiam non receperunt 2.8.10. & 13
Nouatio quid 21.20.1. Hac tollitur obligatio eod.
Nouatio diuiſa, in nouationem, & delegationem eod. 2. in voluntariam & neceſſariam eod.
Nouatio voluntaria vt plerunque fit per ſtipulationem & per alia 21.20.14
Nouatio contractuum quid operetur eod. 16
Nouationis materia quæ. Et quomodo nouentur res, tempus, perſonæ, conditiones obligationũ 21.20.4
Nouatio cautionum, interrumpit præſcriptionem 40.6.7
Nouatio litis conteſtatione quomodo fiat 21.21.5
Nouationis, & conſtituti differentia 24.7.10
de Nouationibus & reciſionibus actionum remiſſiuè 24.11.1
Nouatus cur Spiritum Sanctum promoueri non potuerit 2.5.2
Nouati error, nolens lapſos ad pœnitentiam recipere 33.6.2
Nouati ſchiſma contra Cornelium ſum. pontif. 15.3.35
Nouembris menſe beneficia vacantia quibus debeantur 17.6.44
Nouem diebus à funere debitoris, non experiuntur creditores 40.5.10
Nouerca quæ dicatur 9.10.4
Nouerca vnde dicta 9.26.31

Nouercæ

Nouercæ ſuperinductæ liberis, malũ 9.16.29.& 32
Nouercam ſuperinducens liberis, conſilio patriæ lege Charundæ arcebatur eod.30
cum Nouerca adulterantem filium pater occidens mitius punitur 36.24.25
Nouercale odium, pro maiori 9.26.34
Nouercalia delinimenta infatuant parentes contra liberos proprios 9.26.33
Nouercalibus odijs filij necati à patribus 36.7.9
Nouiſſima quæ prioribus derrogent, & quando 21.7.3
Nouitatis cauſa interdictum retinendæ in Gallia dicitur 21.9.13.& quot capita habeat eod.
νυθερία pœna 31.2.1
Nouueaux acqueſtz, quid 26.2.7
Nouum feudum quid, & vetus 6.2.13
non Nouum feudum, ſed antiquum datur à perſonis eccleſiaſticis 6.7.2
Nouum opus publicum non debet incipi priuſquam cœptum perficiatur 3.21.2
Nouum opus quid in noui operis nunciat quidúe reficere ab eo diſtet 4.27.3
Noui operis nunciationis de demoliendo præſcriptio 40.5.16
Nouos muros prohibitum municipibus ædificare 2.29.5
Nocte furari grauius delictum, quàm interdiu 37.14.10
Noctu magiſtratus apparere incõueniens 47.35.10
Noctu quomodo fiat ad renunciandum procuratio 17.17.25
Noctu rectè non fit oblatio pecuniæ 26.23.3
Nocturni magiſtratus 47.35.10.11.& 12
Nocturnæ aquæ vnde ſic dictæ 4.15.39
Nocturna ſacra paganorum 2.17.3
Nocturnos cœtus inire, lege 12. tab. inhibitum eſt 35.6.16
Noctua, imago pecuniæ Athenienſis 36.2.19
Noxa & noxia quid 38.11.2.ſpecies eod.3.Noxa caput ſequitur eod.nu.11
Noxa caput ſequitur 38.12.11.& 12
Noxalis actio pro furto, contra quos datur 37.1.29.& 33
Noxalis actionis, & Aequiliæ, & de ſeruo corrupto differentia 38.11.1.pro quo debetur eod.4
Noxalis actio pro ſeruorum delictis, num & pro filiorumfam.& libero homine, 38.11.5.quando extinguatur eod.6.competit pro animalibus dantibus damnum eod.7.qui ea agunt actione, & contra quos eod.8.& 10
Noxales actiones à quibus conſtitutæ eod.9.rationes eius actionis eod.10
Nubens ſecundò, habens ex primo filios, amittit proprietatem lucrorum quæ habuit à priore marito quocunque titulo 9.26.38
Nubens ſecundò, nec lucra prioris matrimonij diſtribuere poteſt inter liberos dicti prioris matrimonij ſuo arbitrio, vel electione: quod & in viro repetente matrimonium locum habet eod.39
Nubentis ſecundò pœnæ num ſublatæ cenſeantur ei qui intra annum nubit 9.26.26
Nubentes virgines olim comas deabus ſacrabant 16.1.25
Nubentes ſecundò mulieres contemnunt bona & vitam liberorum prioris matrimonij, amore ſecundi mariti 9.26.35
Nubentes quare velarentur 9.1.5
Nubentium denunciatio cur facienda in eccleſia 8.3.9
Nubentium ſecundò pœnę fauore liberorũ, quoad lucra approbatæ 9.26.28
Nubentium intra annum luctus pœnæ iure ciuili impoſitæ, iure põtificio quare ſublatæ 9.26.24
Nubentibus intra annum luctus pœna impoſita an remitti poſſit 9.26.55
Nubunt mulieres, ducunt vxorem viri 9.1.4
Nubere libertum ſi patiatur patronus, eius operas amittit 14.8.9
Nubere melius quàm vri, hæc verba ad quas perſonas non extendantur 9.14.1
Nuces iuglandas cur nuptijs antiqui adhibuerint 9.5.19
Nuda exhibita nubenda ſponſo, & ſponſus nudus ſponſæ Vtopiæ 9.7.14
Nuda pactio in conſtituta pecunia, efficax ad actionem 24.7.3
Nudum obuiaſſe mulieri, capitale 34.12.12
ex Nudo pacto vſuræ non petantur 22.3.25
Nudum pactum, & nudum contractum dixiſſe differunt 21.6.11
Nudi pugnabant Herculi, & Geſſatæ 19.7.3
Nuda pacta naturali vinculo, & diuino, & pontificio firma eſſe
Nudabantur in pœnam adulteræ apud Germanos, à maritis expulſæ 36.6.30
Nulla ſententia ſine appellatione reſcinditur noſtro iure 50.2.14
in Nullius bonis, res quæ 1.14.9
Nullius ſunt, inſula maris, res pro derelicto habita 20.2.3
Nullius quæ in bonis ſunt, occupantiũ fiunt 20.2.2
in Nulla venditione redhibitio locum non habet 26.5.1
Numa Pompilius 2.Roma.rex 18.2.8
Numa Romæ plura collegia inſtituit 15.32.3
Numæ edictum de piſcibus 25.11.8
Numæ tempore, & antè, Romæ coniugia indiuidua 9.15.15
in Numæ Pompilij ſepulchro libri reperti 33.9.3
Numantia deleta à P.Scipione 15.7.5
Numenius philoſophus euulgat ſacra Cereris 33.9.8
Numerarij, ſeu tabularij qui 18.8.2
Numerarij ſeu tabularij, Gall. *Contrerolleurs* 3.7.6
Numeri ratio habetur in ſeruitute pecoris appulſus ad aquam 4.18.4
Numerianus Cæſar Babylam Martyrem occidit 2.12.1
Numidarum ritus in nuptijs firmandis 9.5.46
apud Numidas coniuges viles vnâ plures ſunt 9.2.31
Numiſmatum materia 36.2.2. Numiſma quis primus excuſſit apud varias nationes 36.2.19

Numiſmatum variæ inſculptæ 36.2.19

Numiſmatum Romanorum notæ, Ianus, nauis, rates, ligiæ, quadrigæ, penus 36.2.21

Numiſmatum materia, pondus, & character hodiè in ſolius principis poteſtate 26.2.24

Numitur 41.3.3

Numitor rex Albanorum 47.17.4

Numus quantum valebat olim 47.10.16

Numorum ex quibus varia tracta nomina, à figura, aut pondere, aut valore 26.2.4

Numi ex corio & ligno, terraque aliquando 36.2.4

Numi inuentio ad commercia neceſſaria 36.2.5

Numi argenti mixti ære, à quo, miztiuè ferro, plumbei, ſtannei &c. 36.2.7

Numus ferreus pro argento in penuria pecuniæ Clazomenijs 36.2.17

Numo omnia æſtimantur 36.2.23

Numus vnde accipit nomen 36.2.23

Numus valuit 3. obolos 36.2.23

Numos ſua imagine percutere, maieſtatis crimen 35.1.5

in Numis non cadit affectio 26.11.3

Nunciatio quid 4.27.4

Nunciatio noui operis pertinet ad ædificationem ſolùm, & ad res quæ ſoli ſunt eod. 5. Eius cauſa triplex, naturalis, publica, impoſititia: & de ſingulis 6. Finis eius 7

Nunciatio habet locum pro rebus eccleſiaſticis 4.27.12. Non verò fit in ruſticis rebus operibus eod.14

Nunciatio noui operis fit vel totius, vel partis, quomodo eod.15

Nunciatio fit in re præſenti, & omnibus diebus eod.16. & c.29.nu.1. Quibus & contra quos ea fiat 4.28.1. & 2. vide operis &c. in litera O

Nunciare opus nouum non poteſt in ſuo ædificanti niſi certis de cauſis 4.27.8

Qui nunciare poſſunt opus nouum eod.10. & c.28. nu.1

Nunciandi formula in damno infecto eod.11

Nunciatio noui operis an in ruſticis ſeruitutibus locum habeat 4.22.6

Nunciatio noui operis à quolibet etiam alienigena fit, pro opere in loco publico facto 4.27.9

Et eius Nunciationis remedium tantum locum habet, vt extraordinarium, deficiente remedio prohibitorio 4.27.13

Nunciatio noui operis quibus & contra quos fiat 4.28.1

Nunciatio noui operis in ſeruitutibus impediendis vt conſeruetur poſſeſſio, debet fieri tactu lapilli 4.8.2

Nunciatio quadrupliciter fit: de nunciatio quando verbo fiat 4.29.2. Facto quomodo, iactu lapilli, & oppoſitione manuum itē fiat eod.3

Nunciatio per prætorem modeſtior, in Gallia probabilior 4.29.4

Nunciatio operis per prætorem quo tempore fieri poſſit: & cum omnis nunciatio omnibus diebus fieri poſſit eod.5

Nunciationis noui operis effectus, intermitti opus poſteàque ædificatum demoliendum. Quis teneatur præſtare ſumptus demolitionis operis, aut patientiam demoliendi &c. 4.30.1

in Nunciationis teſtatione apponi debet quantum opus iam factum ſit eod.2

Nunciatione quando ædificantis opus ſuſpenditur 4.30.3

Nunciatio noui operis non ſe defendentem facit ex actore reum eod.4

Nunciando quomodo qui prætendit ſeruitutem, ſe facit poſſeſſorem, & ſeruitutem retinet 4.22.5

Nunciatio tollitur remiſſione 4.31.1. & cautione de demoliendo, ſi dictum ſit eod.2

Nunciatio noui operis olim anno, tollerabatur, hodiè nequaquam 4.31.4. Tollitur & morte nunciantis, non eius cui nunciatum eſt eod.nu. 5. & 6. Finitur & alienatione rei eod.6

Nunciatio autem quando poſt mortem duret, diſtinguitur eod.7. & ratio cur non extinguatur morte eius cui nunciatur, & alienatione ab eo facta, quemadmodum ex parte nunciantis 4.31.8

Nunciatio cenſetur remiſſa, ſi actor non iurat de calumnia eod.10

Nuncius ſpeciem procuratoris habet 33.24.24

Nuncij Satellites 47.40.5

Nuncupatiuum teſtamentum quid 42.5.2. quare non ſolemne dicatur 3

Nundinæ 25.2.5

Nundinæ *du lendit*, quales 3.9.4

Nundinæ amittuntur decennio 40.5.27

Nundinæ in Gallia quædam à portorijs liberæ 3.9.4

Nundinæ & mercatus diebus feſtis inhibiti 2.16.17

Nundinæ feriæ paganorum Ethnicis 25.3.1

Nundinæ & mercatus ne fiant diebus, & in locis ſacris eod.8.

Nundinarū ius, & mercatus quis concedere poſſit 25.3.4. quid hæc differant eod.5

Nundinarum, & mercatuum priuilegia eod.6

Nundinarum priuilegia quas res afficiunt eod.7

Nundinarum introducendarum finis, & vtilitas 25.3.9. Rationes eod.10. & 11

Nundinarum priuilegia decennio vel 30. annis extinguuntur eod.

Nundinarum concedendarum ius cuius ſit 47.25.23

Nundinationes quæ res non recipiant 1.10.8

Nupta lege Amorrhæorum præſidebat per ſeptem dies in porta in fornicatione 9.2.28

Nuptis mulcta impoſita, & habentibus liberos 9.6.33

Nuptis in palmaria denegata menſa & honor eod.35

Nuptiæ quid 9.2.1

Nuptiæ iuſtæ quæ 9.7.1. & tales exigunt ætatem legitimam coniugum eod. 2. & quæ ætas illarum Platoni & Ariſtoteli legitima eod.3

Nuptiæ factæ ante ætatem legitimam non valent, nec iure ſponſaliorum 9.13.& 15
Nuptiæ terram implent, virginitas paradiſum 5.19.3
Nuptiæ inceſtæ inter conſanguineos 9.11.2
Nuptiæ quo gradu affinitatis prohibentur eod. 1.20
Nuptiæ prohibitæ eccleſiaſticis perſonis 9.14.1
Nuptiæ per farreationem ſacræ & pontificum Ethnicorum,& aliorum 9.5.32
Nuptiæ ſacræ farracia quare eod.33
Nuptiæ vſu contractæ,& vxor vſu quid eod.35
Nuptiæ prohibitæ inter deſcendentes & aſcendētes vſque ad infinitum,in quo conueniunt ciuilia & pontificia iura 9.9.29
Nuptiæ repetitæ non priuant dote ſua mulierem, nec virum donatione propter nuptias, quam vxori mortuæ dederat,ſed ſibi,non liberis prioris matrimonij conſeruat 9.26.49
Nuptiæ duorum cur tantùm inductæ, rationes 9.6.1.1.20. Nuptiarum bona eod.32
Nuptiæ ſecundæ punitæ,non primæ, ſi intra annū luctus fiant 9.26.17
Nuptiæ repetitæ intra annum luctus, ſuſpitionem habent ſiniſtram 9.26.19
Nuptiæ quare exigant conſenſum parentum, in quorum ſunt poteſtate coniungendi. 9.1.9
Nuptiæ prohibitæ legato, *ſi non nupſerit*, admittūt legatum:& ſi nupſerit,cui legatur 42.32.47
Nuptiæ ſecundæ non ſunt improbæ 9.26.1.cur nō benedicantur eod.2
Nuptiæ ſecundæ & plures, repetitæ dicuntur eod. 3. Earum cum primis Nuptijs differentiæ eod.4
Nuptiæ ſecundæ quamuis permiſſę.vere tamē fornicat ones eod. & tales intemperatæ habitæ Ethnicis eod.5. de ijs quæ opinio apud Moſcouitas eod.7
Nuptiæ repetitæ quando & quomodo, & num ſemper permiſſæ in orientali eccleſia: & repetentium pœna 9.26.8
Nuptiæ primæ benedicuntur,non ſecundæ eod. 9
Nuptiæ inter perſonas diuerſæ religionis prohibitæ 9.4.15
Nuptiæ monachorum, aut monacharum profeſſarum nullæ,& deteſtandæ 15.14.31
ex Nuptiarum coniunctione conſanguinei & affines 9.9.1
Nuptiarum conuiuijs arceantur ſubdiaconi diaconi preſbyteri 16.10.4
Nuptiarum etymon 9.1.4. & Nuptiarum velum quod eſſet ad 6.
Nuptiarum futurarum procuratria & conſiliatrix mulier,vt diceretur olim, & quid ei committeretur 8.8.1.
Nuptiarum futurarum repromiſſiones receptæ 8.2.5.
Nuptiarum prohibitionis gradus 9.11.14.
Nuptiarum prohibitarum in gradibus computandis affinibus variatum quomodo eſt 9.11.21
Nuptiarum repetendarum ſpatium & luctus, eiuſdem rationes 9.26.15
Nuptiarum quoque repetitarum iniuria ad maritum præmortuum pertinet 9.26.37
Nuptiarum ritus quidam neceſſarij, quidam minimè 9.5.7.de ritibus Romanorum ex Plinio, de colo,fuſo,flamine,ſpina,nucibus,confarratione,adipe,ſudo & lupino, lana eod.19. vide ritus alios nu.40 & 46
Nuptiarum ſolemnia Hebræis per hebdomadam eod.18. Ritus & forma qua apprehenſis dextris iunguntur coniuges, ex formula Iudæorum præcationibus diuinis addiris, inſtrumento, epulis, & concubitu eod.21.& 22
Nuptiarum ritus & ſolemnia quare adijciantur, ſique varij 9.5.1
Nuptiarum ſaltationibus perſonæ eccleſiaſticæ intereſſe non debent 39.5.19
Nuptias cur ſponſalia præcedant 8.3.nu.1.4.5.7.8 & 9
Nuptias improbare & coniugia, quid ſignificet & oſtendat,& vt cenſendi qui ijs maledicunt 9.6.31
Nuptias inceſtas contrahenti non ſuccedūt agnati vltra 3.gradum 45.12.6
Nuptias primas aut ſecundas damnaſſe,hæreticum 38.4.6
ad Nuptias ſecundas tranſeuntium in bonis proprijs pœna, ne poſſiot ex his relinquere vxori, vel marito,vel vitrico, plus quàm vni ex liberis prioris matrimonij reliquerit 9.26.53
Nuptias repetentes mater paterue, liberę poſſunt in bonis proprijs aliquem, vel aliquos liberos primi,ſecundi,vel tertij matrimonij inſtituere, relicta alijs ſingulis legitima & lucris ſuarum nuptiarum 9.26.52
ad Nuptias ſecundas tranſiens coniunx de quibus bonis ex priore matrimonio quæſitis, diſponere poſſit 9.26.47. & nu.53
ad Nuptias ſecundas quæ tranſiret coniunx, ſi haberet liberos, infamis aliquando facta eod. 48
Nuptias ſecundas repetens in quantum priuatur ſucceſſione inteſtatorum filiorum 45.10.7
Nuptias reprobantes fuerunt hæretici Marcion, Euchratiſtæ,Origenij 9.6.30
Nuptias bonas negantium opinio vbi damnata eod.31
in Nuptijs coniunctio corporum & animorum eſt 9.3.1
in Nuptijs conſenſus alio modo quàm verbis exprimitur 9.5.1. qualia autem verba in nuptijs conſentientibus exigantur eod.3. Caiæ nomen nuptijs perageodis cur eod.4
in Nuptijs ignis & aquæ myſteria 1.6.6
in Nuptijs malitia ſupplet ætatem 9.7.8
in Nuptijs non exigitur neceſſariò proximiorum contractus 9.3.13. Matris autem in nuptijs filiarum num exigatur eod.nu.14
in Nuptijs repetendis conſenſus parentum etiam requiritur 9.3.12
Nuptijs videtur emancipari filius à patre, ex lege Numæ Pompilij 9.3.19

ſi non Nupſerit, relictum, viduæ prohibet nuptias in virgine valet, ſpreta etiam conditione 9.26. 12
Nuptialis pactio ne qua rata eſſet, vbi vltra biennium nuptiæ eſſent differendæ, ſtatuit Octauius 8.2.9
Nutricationis iure hæreditas non debetur ioteſtati 45.15.2
Nutrices & cuſtodes, miniſtræ libidinis vel hortationis puellis, quomodo puniantur 36.11.6
Nutriendi filij quibus dari non debeant 11. 10.4
Nutritionis ratione, filij dicti 10.5.4
Nutu legari & fideicommitti à quibus poſſit 42. 32.31
Nutu miles teſtari poteſt 42.6.14
Nutu quomodo aditio fiat 46.4.14
Nutu teſtamentorum ad pias cauſas permiſſum 42.5. 13
Nymphæ quæ, & vbi habitent 7.3.2

O

OBæratis aliis, clerici fieri an poſſint 15.26.8
Obediendum etiam diſcolis principibus 6. 20.6
Obedienti populo quid polliceatur à Deo 31.20.1
Obedientiæ leges monaſteriis ſeruandæ 15.14.36
Obitus quid 15.30.2
Obituarij quid 15.30.2
Oblatio antiquis auxiliaria tributa ſponte oblata præter morem, creſcentibus imperij negotiis 3.6.2
Oblatio & facta ex voto, eaque duplex, vel ob ſalutem principis, vel ominationis bonæ cauſa per ſtrenas 3.6.3
Oblatio & conſignatio pretij, & aliarum rerum, qualis fieri debet in retractu 26.23.1
Oblatio realis eſſe debet, & in numerato, nec verbalis ſufficit, niſi in iudicio eod.2
Oblatio pecuniæ rectè noctu non fit eod.3
Oblatio legitima debiti vbi, & quomodo facienda eſt 26.23.4
Oblatio, penſitationis ſpecies 3.5.1
Oblatio, ſecũda ſpecies fiſcalis penſitationis Gall. *les aides*, & qualis in Gallia 3.6.1
Oblationis cenſus origo 47.16.28
Oblationis ſpecies in Gallia, *Tributz, dictz la compoſition*, quare 3.6.5
Oblatione & conſignatione debiti tollitur hypotheca 23.12.3
Oblatione curiæ legitimantur filij 10.4 3
de Oblatione reali, & verbali 21.14.5
Oblationes auxiliares rectè à laicis, & ſpiritualibus præpoſitis peti poſſunt ex cauſa 3.6.4
Oblationum curia, *Generaux des aides*, & eius notio 47.38.2
Obliarij qui 18.23.4
Obligatio ciuilis vel criminalis ſolutione tollitur 38.7.1
Obligatio aut naturaliter, aut ciuiliter ſoluitur 21. 18.1
Obligatio & actio furti, duplex 37.1.21
Obligatio ex fide conuentionum, ad rem conſequendam 21.3.1
Obligatio quid 21.3.4
Obligatio naturalis, & eius diuiſio eo.6
Obligatio ciuilis tantùm quæ, & prætoria eod.8. & ciuilis & naturalis ſimul, quæ eod.9
Obligatio ex quaſi contractu vnde 29.1.1
Obligatio ex quaſi contractu quinque habet ſpecies, & quas eod.2
Obligatio num ex iuramento promiſſorio oriatur 50.4.7
Obligatio per vim facta reſcinditur 36.25.10
Obligatio promiſſi à cliente patrono cauſarum, vel ab ægroto medico, prohibita 49.8.10
Obligatio tacita ex lege aliquorum 23.8.1
Obligationis clauſula, præſentium & futurorum, pro expreſſa habetur, ſi omittatur 23.8.7
Obligatione diuidua & indiuidua, quæ 5.3. 10
Obligationum origo, & ſpecies: nec temerè fidendum 21.3.5
Obligationum alia diuiſio, & ex conceptionis formula diuerſitas eo.12
Obligationum alia diuiſio, ab origine à qua pendent eo.13
Obligationum ſubſtantia in fide maximè verſatur 21.2.11
Obligationibus omnibus & actionibus commune, vt poſſint augeri, minui, & tolli 21.10.1. vide & c.15. eod.
Obliuionis lex repetita in morte Iulij Cæſaris 38. 7.6
Oboli valor noſtrorum nummorum 3.5.12
Obryzum aurum puriſſimum eſt 36.2.11
Obſequia in Gallia præſtari poſſunt per vicarium 6.19.32
Obſequiales operæ, & fabriles in quo differant 14.8.7
Obſides qui 24.3.12
Obſides an teſtari nunc poſſint 42.8.7
Obſides quas ob cauſas dantur 19.13.1. ſunt inter captiuos, non teſtantur: inter Chriſtianos, liberi eod.
Obſides pro fide rupta à dantibus puniti morte
Obſides liberi homines dari poſſunt 23.9.7
Obſidionem ſine cauſa ſoluere, proditioni datum 35.5.36. & 37
in Obſidionibus ciuitatum à Romanis euocabantur dij earum 17.5.15
Obſignatio quando pariat liberationem debitori 21.18.3
Obſtetricis ſupponentis partum, pœna 36. 3.5
Obſtetrices inter medicos 18.25.3. earum relationes quomodo à iudicibus perpendendæ 18. 25.13
Obſtetrices quibus probationibus adhibentur 48. 10.1
Obtemperandum quibus rebus ſit benè aut malè factis 4.30.1
Obteſtari quid 48.13.1
Occidens & occidere iubens, pari pœna plectuntur 35.15.23

Oc

Occidens eum cui ſuccedit ab inteſtato, non ei ſuccedit, nec eius filius: & cui hæc deferatur ſucceſſio 45.8.13
Occidens iuſſu regis, immunis à pœna homicidij 36.21.28
Occidendi ius à principe pendet 47.14.2
Occidentibus mortis ſupplicium impoſitum 31.14.5
Occidere cuilibet licebat transfugam, & hoſtem 35.5.8.& 14
Occidere, & ſubſidia vitæ denegare, ſimilia 11.10.2
Occidere filiam in adulterio compertam quomodo licuit 36.6.& 7
Occidere graue eſt ſcelus: inſidiari, grauius 36.15.2
Occidere quando militi liceat 36.15.6
Occidere quos licet impunè, lege friſconum 36.6.57
Occidere priuatis propria authoritate etiam peſſimos, cur non liceat 36.21.27
Occidere reos maleficij, propria authoritate non licet 36.17.2
Occidere ſeipſum prohibitum, & punitum 36.22.1
Occidere non licet volentem impunè 36.22.14
Occiſi hominis cadauer quare emittit ſanguinem, adſtante interfectore 36.20.8
de Occiſo in via quis ſuſpectus habeatur 4.24.11
Occiſores præter voluntatem qui 30.4.1
Occiſorũ manes, homicidas proſequuntur ſceleſtos 36.24.10
Occitani ſcriptis breuibus olim electiones faciebant 17.12.34
Occultans libertum, pro eo operas præſtare patrono tenetur fabriles 14.8.10
Occupantium fiunt, quæ nullius ſunt 20.2.1
Oceani æſtus intra quod tempus ſe ex alto incitat 33.2.5
Oceanum mare, vnde diuerſa aſſumit nomina 1.3.5
Ochoſias mortuus conſulens diuinos 34.15.2
Ochozias regi fratri quare ſucceſſit 45.3.3
Ochoſiæ quinquagenarij ab Elia ſublati 15.1.14
Ochus, Artaxerxes cognominatus 33.16.11
Octacillia lateranenſis 21.5.14
Octauianus Cæſar ex teſtamento ignoti noluit capere relictum 42.35.2
Octauianus Cæſar, inſidias metuẽs, adoptauit Lucium ſtatim natum, & Caium fratres 10.6.23
Octauius à Iulio Cæſare adoptatur 10.6.17
Octauianus Cæſar templum Appolinis dedicat 2.1.4
Octauianus Cęſar, viarum curator conſtitutus 32.9.3
Octauius, Antonius, & Lepidus nouas decimas inſtituerunt 2.20.2
Octauius Auguſtus cur recuſarit ſummum pontificatum 15.25.2
Octauius Auguſtus de quibus pactiones matrimoniales fieri vetuit 9.7.15
Octauius Auguſtus quæ collegia diſoluerit 15.32.10
Octauius Cæſar miniſtros Caij, ſubmerſionis pœna affecit 31.19.2
Octauius Cæſar nihil ex ignoti teſtamento capere voluit 3.12.2
Octauius Cæſar cur, & quando imperarit vniuerſi orbis deſcriptionem 3.12.5
Octauius Cæſar rectorem ætate paruis, aut mente lapſis apponebat 13.5.23
Octauius Cæſar ſtrenas accepit 2.16.29
Octauius domini appellationem recuſauit 14.1.13
Octauius recuſauit delatum ſummum pontificatũ Lepidi viuentis 45.4.6
Octauius non paſſus filiam adulteram in ſuo ſepulchro condi 33.23.31
Octauius manumiſſionem ſeruorum in bello factam reſcindit 19.3.8
Octauius Magiſtratibus ſalaria conſtituit 27.2.7
Octauius Cæſar vias publicas iuſſit refici 1.2.5
Octauius ſenatores pauperes ditauit de ſuo 47.25.11
Octauius Cæſar leg. Iuliam de maritandis ordinibus tulit 9.13.1
Octauius Cæſar ob ludum aleæ, malè audiuit 39.3.8
Octauius Cæſar quæ collegia diſſoluerit 1.8.2
Octauius Cæſar ad nutriendos cuſtodes & milites vectigal impoſuit 3.10.9
Octauius Cæſar ærarium militare facit 3.2.11
Octauius ſibi conſilium ſemeſtre elegit 47.28.2
Octauius dictaturam recuſauit 47.17.13
Octauius contra Peruſios arma ſumit 31.31.5
Octauius meretricem filiam Iuliam in inſulã relegauit 10.2.26. nec illam paſſus eſt in ſuo ſepulchro ſepeliri eo.29
Octauius ſtatuit, ne qua pactio nuptialis rata eſſet, vbi vltra biennium eſſent nuptiæ differendæ 8.2.9
Octauia. Auguſto quando decretum imperiũ per decimum 2.16.12
pro Octauij Cæſaris ſalute votum 24.10.14
Octauij Cæſaris in Peruſinos ciues crudelitas 31.27.7
Octauij victoria contra Antonium, & Cleopatrã 22.3.36
Octauij Cæſaris vectigal de viceſima 46.5.4
Octauio Cæſari quomodo datum imperium 47.20.4
Octauio hæreditare contigit Romanorum imperium 6.7.6
Octobris menſe beneficia vacantia quibus debeãtur 17.6.44
Oculi erutio, in pœnam 37.2.10.& 13
Oculi exemptinj lamiæ 34.20.33
Oculorum erutio in quibus criminibus 31.16.7
Oculos eruere, pœna 37.13.7
Oculos vt manus continere oportet ab alienis 36.12.12
Oculis conciliatur amor 36.12.12
Oculis facinatio fit 34.11.15
Oeconomus quis 27.5.10

Oeconomus eccleſiæ ex quibus eligẽdus 55.40.2
Oeconomus pendente tempore præſeotandi, datur eccleſiæ vacanti ab epiſcopo 17.4.13
Oeconomi qui dicantur 55.40.1
Oedipus contemptus à filiis mala eis imprecatur 11.5.14
Oedipus inceſtu matris Iocaſtes pollutus, & mala inde 36.7.11
Oedipodis calamitas ob matrem vxorem ductã, etiam iuſtus 9.15.6
Oedipi filiorum mors 41.3.3
Oenomaus oracula improbauit ex ethnicis 34.7.9
Oenones vates 18.6.14
Oenoptæ magiſtratus obſeruantes bibentes 39.8.5
Offas Merciorum rex, ſuum regnum in feudum ſedi Romanæ dat 6.2.12
Officialis, vicarius eſt epiſcopi, & vt ſit eccleſiaſtica perſona
Officiales epiſcopi quotuplices in iuriſdictione, & de aliorum officialibus 15.41.3
Officiales ordinarij, & foranei epiſcopi qui 55.37.4
Officiales ordinarij epiſcopi perpetui ſont, nec deſtituuntur ab epiſcopo 15.37.5
Officiarij magiſtratus Galliæ, mortuo rege, firmari à ſucceſſore debent 47.20.7
Officium quid 32.4.4
Officiorum controuerſiæ coram quo iudice tractentur in Gallia 47.29.22
Officium eccleſiaſticum quomodo à beneficio diſtinguitur 15.39.1
Officiũ, cuſtodire portas, paſcua, pecora, porcos, &c. eod.2
Officium erga Deum, homines & amicos, diuerſa habet 44.4.5
Officium & artificium quomodo differant 18.21.4
Officium vnde declinetur, & duplex eſſe, perfectum, & medium eod.5
Officium iudicis intra quadrieonium tantùm imploratur 25.24.7
Officium iudicis nobile 47.21.7. & 10. mercenarium quod eod.10
Officium pro iuriſdictione in quibus titulis iuris vſurpatur 15.41.2
Officium regale in Gallia renoncians, debet ſuperuiuere per 40. dies 17.18.8
Officium ſuum nemini debet eſſe damnoſum 49.8.14
Officium ſuum vaſſallo damnoſum, patrocinando contra dominum 6.19.16
Officij vel honoris habendi cauſa pro filio impẽſa, quando imputantur in legitimã eius 44.5.45
Officij ratione quibus contrahere probibeatur 21.5.15
Officio ne alio modo quàm debeat fungatur accipiens, repetundarum tenetur 36.28.19
Officio iudicandi non priuatur quis, niſi, in tribus caſibus in Gallia 50.2.50
pro quibus Officiis competant interd. retinendæ & recuperandæ 21.9.15
Officia empta pro filio & dignitatum pretia quãdo imputantur in legitimam filij 44.5.48
Officia iudicum adimi ſine delicto nequeunt iudici 47.9.9
Officia magiſtratuum ne ſint venalia 47.33.10
Officia magiſtratuum in Gallia temporalia aliquando eod.13
Officia publica prohibitum erat gerere in loco originis 47.10.53. quando in Gallia etiam locum habuit, & quare eo.
Officia vaſſalitica præſtare cùm non poteſt vaſſalus, feudum amittit 6.19.32
Ogerius, Guillelmi comitis procurator 33.16.19
Ogninia lex 47.25.8
Oleaginus ramus antiquum ignem celeriter concipit 36.19.6
Olæas Athenis effodiens vel ſuccidens, qua pœna afficiebatur 37.6.11
Olinetum via ex loco tranſgreſſum 34.11.12
Oligarchia, paucorum regium 18.2.5
Olla feruente, feruet amicitia adulatorum 39.9.8
Olympias, & luſtrum num pro eodem tempore accipiantur 47.16.21
Olimpias literis Epheſils præualebat Mileſio 34.10.8
Olympiss mater Alexandri magni 41.11.5
Olympici ludi vbi 39.5.10. renouati per quinquẽnium eod.15
Olympicum certamen quis inſtituerit 25.3.3
in Olympicis certaminibus quæ pœna præuaricantibus ſtatuta 35.19.1
Omnia bona & mala vnde capta 34.3.24
Omnino verbum, quid contineat 41.15.3
Ooa filios Iudæ ob quid punitus à Deo 9.2.6
Onam occiſus à Deo 36.15.20
Onicromantia, quæ diuinatio 34.3.5
Onomacritus ediſſerator Muſæi ſortium, Athenis electus 34.3.20
Onomarchus Phocenſium dux ſuſpenſus 33.15.6
Onus nominatim vel ſimpliciter imponi quando dicatur 46.11.21
Oneris ferendi ſeruitus, vrbana 4.7.1. & qui talem ſeruitutem debet, columnam vel parietem gerinum tenetur reficere, non qui habet eod. 2. poteſt tamen dominus inferior relinquendo rem ſe onere liberare eo.3
Opilius Macrinus imperator 36.6.13
Opilius Macrinus de tribuno quodam quale ſupplicium ſumpſerit 19.11.4
Opima baſilica 47.25.16
Opimus occidit C.Gracchum 24.36.21.24
Opinator quis 36.30.9
Opinatores qui, & officium 19.6.3. & 4
Oppia & oppimia veſtales defoſſæ 36.7.3
Oppia lex mulieribus liberam ſui adimebat poteſtatem 8.3.2
Oppida vnde 2.29.5
S'oppoſer licitationibus quando creditor debeat 26.3.
Oppoſitiõ aux fins de diſtraire, & aux fins d'hypotheque,

que, quid 23.6.17
de Oppoſitione vaſſalli contra iniectionem manum in feudum per dominum factam 6.16.8
Optimum maximumque non dicitur prædium, quod ſeruit 4.1.4
Optio beneficij intra 20. dies fieri debet, aliter expirat 17.9.59
Optio beneficiorum quomodo obſeruanda 17.56.2
Optiones qui dicti inter decuriones 18.15.1
Opus, per quod nocet pluuia, conſiderandum eſt 4.17.11
Opus publicum ædificans de vitio intra quindecim annos tenetur, ſe ſuosque obligat 3.21.3
Opus quid demonſtret 4.27.5
Operis noui nunciatio quid, & quòd ante opus factum locum habeat 4.27.1
Operis noui nunciationis rationes eod. 2. eius cauſa triplex, naturalis, publica, impoſititia, & de ſingulis eod. 6. Finis operis nunciationis, vt liceat quod in noſtro licet, & quo temperamento eod. 7. quæ res tantùm illa reſpiciat eod. 5. qui nunciare poſſunt opus nouum eod. 10. & c. 28. nu. 1. Pro rebus eccleſiaſticis habet locum eo. 12. non pro ruſticis operibus eo. 14. fit nunciatio vel totius, vel partis, quomodo eod. 15. in re præſenti etiam, & omnibus diebus 4.27.16. eius remedium quando tantùm locum habeat eod. 13. vide Nunciat. in lit. N.
Operis vitium quandiu obliget eum qui fecit 27.1.28
Operis aduerſi periculum quid, & ad quem pertinet eod. 17. & 29
in Opus publicum damnatio 37.14.2
Opera publica antiqua prius ſarcienda, quàm noua incipienda 42.31.25
Operæ quid 14.8.6
Operæ obſequiales, & fabriles ex conuentione eo. & hæ vt differant eod. 7. quando & quatenus imponi poſſunt, aut nõ, in manumiſſione eo. 8
Operæ locari poſſunt 27.1.8
Operum publicorum curator 13.12.6
Operas libertæ amittit patronus, quã patitur nubere 14.8.9
Operas præſtare patrono tenetũr fabriles, qui eius libertum occultauit eo 10
in Operis ſerui debitis plus eſt, quàm in vſu debito ſerui 4.2.15
Operaria, beneficium non eſt 15.31.5
Operarij, ſeu *Ouuriers*, eccleſiarum qui 15.31.1
Oracula captata in ſepulchris 33.23.13
Oracula corrupit Lyſander, vt pro ſe reſponderẽt 39.5.3
Oracula Dodonea, Triphonia, Tripodis, &c. 34.5.10
Oracula dubia 34.8.2
Oracula diuinorum & Idolorum quare ambiguè prolata 34.7.9
Oratio mentis imago: vnde conſenſus certior, & verborum obligatio 24.1.1
Orationes efficaces diuinæ ſuper creaturis 16.5.9
Orator quis 49.6.4
Oratores dicti legati 18.19.3
Oratorium quid 15.29.1
Orbis domini, imperatores Romano. dicti 18.2.6
Orbis vniuerſi deſcriptio cur & quando ab Octauio imperata 3.12.5
Orba filia à proximiore ſucceſſore ducenda 45.13.2
Orba mulier quæ, & lex orbæ 45.13.3
Orcinus libertus, ſeu Charonianus quis dicatur 14.5.14
Orcini liberti qui 14.7.11
Orcini liberti quos habeant tutores 12.11.2
Ordiri quid 48.1.1
Ordo criminis Maieſtatis tractandi 33.1.1
Ordo iudicandi crimina qualis olim, & poſteà fuerit 32.26.5
Ordo iudicialis quis non ſeruatur in criminalibus cauſis 32.26.1
Ordo iudiciarius in notoriis ſequendis 48.10.6
Ordo iudiciorum quid 48. 1. 2. diuiſio 3. qualis in Gallia ſeruetur eod. eius omiſſio quando vitiet actum eod. 3
Ordo quis ſeruandus ſecundum authoritatẽ præſcribensis 48.1.4
Ordinis iudiciorum tria præcipua capita eod. 5. 6. & 7
Ordinis iudiciorum conſtituendi rationes eod. 8
Ordo iudiciorum in ſumma quomodo conſiderandus 47.6.7
Ordo in quibus accuratè non ſeruetur 47.6.8
Ordo librorum 47. 48. 49. & 50. iſtius Syntagmatis 47.8.3
Ordo militum D. Ioannis Hieroſolym. 15.34.1
Ordo naturalis cognationis & graduum 9.8.8
Ordo, qui nominauit magiſtratũ, qui minoribus tenetur, nõ tenetur pro magiſtratu in ea cauſa tutelæ vel curæ 13.10.35
Ordo ſcripturæ in teſtamento, inſtitutionis & legatorum non inſpicitur 42.32.58
Ordo ſcripturæ quomodo in teſtamento pupillari ſeruandus, & in aliis 42.20.5
Ordo ſucceſſionis turbatur ſuccedentibus, aſcendentibus, deſcendentibus 45.9.2
Ordinis definitio 16.2.2
Ordinis beneficium quod, & quando tutoribus & curatoribus detur 13.10.12
Ordinis quæ ſunt epiſcopus non poteſt delegare niſi epiſcopo 15.12.44
de Ordine, remiſſiuè 2.11.1
Ordine diuiſit populum Romulus 18.3.3
Ordines conferunt ſacros epiſcopi 16.9.1
Ordines minores conferunt alij, quàm epiſcopi, & qui eod. 2
Ordines conferens debet eſſe proprius prælatus ordinati eod. 3
Ordines eccleſiaſtici quot 16. 2. 4. in iis quæ conſideranda eo. 5. horumque diuiſio in minores & non ſacros, & maiores ſeu ſacros 16.2.5
Ordines ſacri, gradus ſunt ad ſacerdotium, & epiſcopatum 16.1.4. ij autem ſunt 7. aut 9. eo. 9
Ordines quis dicatur furtiuè ſuſcipere 16. 11. 3. quo tempore conferri poſſunt eo. 4. & duo non cõferri vno die eod.

Ordines conferri debent ordine, non per ſaltem, & inordinatè eod.5
Ordinum omnium finis, ſacerdotium 16.7.1
Ordines deſerere, pœnam habet capitalem 19.10.12
Ordines minores adeptus, vxorem ducere non prohibetur, nec eſt feudi paterni incapax 6.13.3
Ordinum ſacrorum origo, & ſucceſſio 16.8.28
Ordinandus nemo ſine titulo 15.26.3
Ordinandus in clero nemo ſine titulo 25.9.1
Ordinandus non eſt Græcus clericus à Latino epiſcopo 16.9.5
Ordinandorum qualitates animi, corporis & bonorum inſpiciendæ 16.10.1
Ordinandorum examinatio quid contineat eo.7. iis quæ, & qualis conditio exigatur, pro diuerſitate ordinis 16.10.6
Ordinandorum qualitas corporalis, ne ſint vinati &c. eo.15
Ordinandorum ætas in ſingulis ordinibus 16.10.22.& 23
Ordinarius iudex, & extraordinarius quis 47.6.1
Ordinarium iudicium ciuilium cauſarum cur dictum 47.6.5
Ordinarij iudices qui 47.22.1
Ordinarij iudices qui officiales dicantur 15.37.4
Ordinariarum actionum, in ciuiles & prætorias, diuiſio, & quæ 21.8.11
Ordinari nemo debet ſine titulo 16.11.1
Ordinatus illiteratus recipit ordinis characterem 16.10.12
Ordinatus & ordinans ante legitimam ætatem quomodo plectantur 16.10.23
Ordinati ab hæreticis, Schiſmaticis, & huiuſmodi prælatis, num habeant ordines 16.9.4
Ordinati, clerici dicuntur 16.1.37
Ordinati probati eſſe debẽt, & bonæ famæ 16.10.21
Ordonius a. Rex Hiſpaniarum comites quatuor caſtellæ interfecit 6.20.19
Oreſtes matrem Clytemneſtram & Ægyſtum necau t, furiis agitatus 36.24.19
Oreſtes abſolutus à nece, vlciſcendo patris necem 36.21.27
Oreſtis furor 13.5.18
Orficianum ſenatuſcõſultum quale, & quomodo factum 45.2.3
Orgica ſacta, & myſteria 33.9.9
Origenes an ſe caſtrauerit 7.2.31
Origenij hæretici nuptias reprobant 9.6.30
Originale peccatum quid 30.31.16
Originatij coloni qui 18.23.7
Originarij alieni qui 14.10.9
Orientalis eccleſia in ordinibus votum caſtitatis perpetuum non ſuſcipit 16.10.4
Orientale imperium quando finiuit 15.5.10
Orientale ius collectum per Enimundum Bonefidium 8.5.3
Orion Hireæ filius pro dotis æqualitate feras venatus inſulæ dedit 8.7.30
Orti omnes ab vno parente 6.4.3
Orphanotrophus & orphanotrophõ quid, & cura orphanorum quæ 15.28.3
Orphanus quis 12.1.5
Orpheus quid ab initiantibus religionem exigeret 2.2.9
Orpheus vetabat religionis inuenta prodere 33.9.9
Orthographia, pars Grammaticæ 18.21.1
Orxines in crucem ſublatus iuſſu Alexandri, quòd ſepulchra regia ſpoliaſſet 33.15.13
Os inquinare, prouerbium, Græcis vt dictum 10.2.42.
Oris obturatio fiebat ductis ad ſupplicium 31.16.8
Oſcitatio à Cenſoribus punita 39.6.19
Oſculum inter ſolemnia nuptiarum 8.8.2
Oſculum in ſponſalibus matrimonium non contrahit, nec affinitatem eod.5
Oſculum dare non poſſumus, quibus cum communicare non licet eod.20
Oſculum nõ deferebant cognati Romani mulieri famoſæ eod.24
propter Oſculum dotem num amittat vxor, vt adultera 9.23.13
Oſculum turpe pueris inflictum, grauiter punitum 36.10.10
Oſculum, grauius fornicatione peccatum eſſe, Beguinatum error 36.12.20
Oſculum, dedecus & crimen 36.12.21. oſculũ columnatum impudicum eod. verbere vindicãdum eod.22
ad Oſculum rex in Gallia non recipit ignobilem vaſſallum 6.15.7
Oſcula, baſia, & ſuauia vt differant 8.8.4
Oſcula, officiorum ſunt eo.
Oſculo dato ſponſam lucrari mediam partem donationis propter nuptias, non aliter 8.8.3
Oſculo venientes excepti, & abeuntes dimiſſi amicitiæ cauſa eod.7. idem num. 9.10.11.12.14.18
Oſculo & inclinationibus crebris ſalutant hoſpites Moſcouitæ eod.
Oſculo dato ab vxore alteri viro, ea vt adultera dote apud Italos & Hiſpanos priuatur, non in Gallia 8.8.25
Oſcula apud Italos & Hiſpanos ſuſpecta, nõ apud Gallos 9.23.13
Oſcula pudicitiam violant 36.12.19
Oſcula ſymbolum habent non vulgaris dilectionis, honeſtæ vel inhoneſtæ oſculantur ſe mutuò eo.4
Oſcula religionem habentia, & de oſculo manũ & genuum eod.6
Oſcula tãdem Romanis quotidiana in ſuſpicionẽ turpitudinis venerunt 8.8.15
Oſcula quotidiana prohibuit Tyberius eo.16
Oſcula inauia ſunt 8.8.26
Oſculorum certamen & præmium eius qui dulcius oſcularetur, apud Megarenſes 8.8.28
Oſculatio puerorum arreptis auribus χύτρα quare fiebat 8.8.17
Oſculari licet eccleſiaſticæ perſonæ manus principum in ſignum amoris 8.8.19
Oſculari mulieres non licuit omnibus Romæ, nec illæ

illæ viros in ore, ſed in fronte aliquando oſculatæ ſunt 8.8.22
Oſculari mulieres tunc cognatis licuit, cùm vſus vini interdictus illis fuit eod.23
Oſculari fœminas concilio Altiſſidorenſi, vel habere commattes monachis prohibitum 8.8.27
Oſea, rex Samariæ 31.6.15
Oſiris adoptatus in filium à Dionyſio Hammonis filio 10.6.29
Oſſa ſepulta quomodo, & quando transferre liceat 33.23.17.& 18
Oſtentionales milites qui dicti 19.1.11
Oſtiarij habent ordinem eccleſiaſticum nunc, & apud Hebræos 16.3.1
Oſtiarij officium quod eod.2.eius ordinis ſymbolum, claues eod.3
Oſtiarij fuerunt in templis Ethnicorum, & quale eorum munus eod.4
Oſtraciſmus Athenienſium, quare inuentus 35.6.15
Oſtraciſmus, genus peregrinationis, quid 31.6.6
in Oſus nomina, quid ſignificent. 33.14.5. & eorum regula in quibus obtinear eod.
Otacilia Laterenſis 24.1.6
Otanes Cambyſis regis iudex, in quo tribunali ſederit 31.24.2
Othinus impoſtor magus 34.16.11
Otho magnus imperator priuilegio ad prælaturas nominandi & eligendi renunciauit 15.38.13
Othonis imperium 18.1.3
Othones tres 18.2.23
Otioſi ne ſint monachi 15.15.13
Otioſi, vt reddant rationem vnde viuant, lex 39.6.10.& 12
Otium & luxuria ſuperat ſtrenuos 35.1.31
Otium vanum, mors 39.6.4.& otij mala eod.& 5
Otij iudicium apud Lacedæmonas & alios & pœnæ 39.6.[illegible]19.& 20
Otium perdidit regna, & vrbes 39 6.8
Otterietes populi ab Scolopendris abacti 4.5.16
Otys rex Paphlagonum, de nuptiis filiæ cum Ageſilio paciſcitur 8.2.5
apud S.Ouenium milites ſtellæ inſtituti quando, & à quo 15.35.12
Ouidij Metamorphoſis non omnino fabuloſa 34 2.3
Ouido Mariſconenſis comitis filius, religionis habitum ſuſcepit 33.16.19
Ouum incantatum à Druidibus, ad quid valeret 34 18.7
Ouum incantatum Druidarum ad quid valeret 34.10.10
Oxei lege vſuræ prohibitæ 22.3.15
Oxitana in lingua nihil iuris regaliorum habet rex 17.8.18
Ozeæ mors 33.9.7
Ozias lepra percuſſus à Deo 15.28.19
Ozias rex Iſraelis munus ſacerdotale vſurpans, punitur 15.38.14

P

PActionis fides, & fides conſenſus differunt 21.3.3
Pactiones nudæ & inefficaces ad agendum firmãtur iuramento 8.6.2
Pactum quid, & vnde dicatur, quidque differat à pollicitatione 21.2.7
Pactum de futura ſucceſſione quare reijcitur 46.6.4
Pactum de non petendo ſupplementum legitimæ factum patri, nõ nocet filio quin petat 44.4.15
Pactum de non ſuccedendo, vel de iure quæſito, vel pendente eſt 41.9.1
Pactum inter patrem & filiumfa. iure ciuili non habet obligationem 41.10.6
Pactum de quota litis aduocationem adimit, & punit 49.6.33
Pactum de quota litis improbatum in procuratore 49 4.20
Pactum de quota litis cum aduocato vel procuratore reprobatum 49.8.10
Pactum de conſeruanda hæreditate quando valet 41.8.1.2.3.4
Pactum de futura ſucceſſione inter nobiles validum
Pactum de retrouendendo, quo tempore præſcribatur 40.5.28
Pactum nudum, & alteri abſenti factum firmatur iuramento & iure pontificio 50 5.9
Pactum nudum, & nudum contractum dixiſſe, differunt 21.6.15
Pactum redhibitionis toties quoties, præſcribitur 40.2.21.& c.5.nu.28
Pactum, ſi res diſpliceat, ſit inempta, validum 25.17.13
Pactum de hæreditate mortui valet 41.3.2
Pactum de futura ſucceſſione viuenti improbatũ nec obligat 41.4.1. Rationes in ſeq. numeris
Pactum de hereditate viuentis, inducit votum captandæ mortis 41.4.5
Pacti & ſucceſſionis iura non poſſunt natura conuenire 41.4.5
Pactum de hæreditate tertij viuentis cur non fiat 41.4.14
Pactum de futura ſucceſsione, quare in inſtrumento dotali non fit 41.4.15
Pactum de futura ſucceſsione, quare in inſtrumento dotali non fit 41.4.15.&.ſeq.
Pacti de hæreditate viuentis antinomiæ, & contrariæ rationes 41.5.1.& ſeq.
Pacta quæ ſint ſeruanda 41.5.5.
Pactum de hæreditate tertij viuentis, quomodo valeat 41.5.7
Pactum de ſuccedendo in dimidia parte hæreditatis, an valeat 41.5.15
Pactum de ſuccedendo inter milites, cuius generis ſit 41.5.23
Pactum de ſuccedendo, iuramento non firmatur 41.25
Pactum de ſuccedendo, & de nõ ſuccedendo, non ſunt contraria eod.29
Pactum de ſuccedendo, num valeat in fauorem filiorum, examinatur, in 41.6.1.& ſeq.
Pactum de ſuccedendo in fauorem primogeniti naſcituri, valet ex conſuetudine Gallicana 41.7.1

Pacta appoſita ſeruanda 6.14.4
Pacta cuntra leges quando valeant 45.14.6
Pacta non nuda, & veſtita quæ 7. eorum modi veſtimentorum, re, verbis, literis, conſenſu cohærentia contractus, authoritate legis & iuramento 21.6.nu.12.13.14.15.16.17.&18
Pacta non ſeruantes inter quos annumetatu 21.3.7
Pacta nuda naturali vinculo, & diuino & pontificio firma eſſe 21.3.7
Pacta quæ adiici emptionibus poſſunt, ſeruanda 25.17.13
Pacta vel conuentiones 4. faciunt, elidunt, perimunt, informant, pariunt actiones vel exceptiones 21.7.2
Pactorum diuiſio, in rem, & in perſonã, quæ perſonalia quæue realia 21.6.9. diuiſio 2. alia eſſe nuda, alia non nuda, & quæ ſint eod.10
ex Pactis conuentiones leges capiunt, & pacta expreſſa, & tacita quæ 21.6.1. exempla taciti pacti eod.2
Pactitia redhibendi facultas extraneo etiam cedi poteſt 26.18.2. & in hoc differt à gentulitia eod.
Paduæ ceſſio honorum vt fiat 22.11.9
Paganum quid 42.6.1
Pagani qui 19.1.2
Pagani in Gallia, qui dicuntur *Roturiers*, tenendi feuda capaces 6.4.8
Pagani hæretici hæredes etiam conſanguinei ſcribi nequeunt 42 35.21
Paganorum officia interdicta 17.9.15
Paganorum religio vetita 33.4.13
Paganiſmus, & paganicum, quid 19.1.2.& 3
παιδάριον quid appellent Attici 7.2.4
Payeurs de gaiges des officiers 47.32.17
Palæmonis cuniculus periurorum punitor 50.10.11
Palæologum quid 47.26.3
Palamedes aſtum Vlyſſis detexit 33.5.26
Palamedis aues ſe mutuò ſequentes 42.22.31
Palamedis pater quis fuerit 1.4.3
Palatinus comes Germaniæ à regione dictus, &c. 6.8.16
Palatini, Coneſtabuli, & aliorum differentia 6.8.16
Palatini milites diuerſi generis 19.1.9
Palatio præfectus quis hodie 6.8.11
in Palatio non licet priuatis nuptias & conuiuia celebrare 3.21.9
in Palatio principis arma deferre prohibitum 19.5.7
Palatualis ſacrificulus 16.8.29
Paleſtini coloni 58.23.6
Paleſtræ ludi qui 39.5.5
ad Palicem templum, tutiſſimum Aſylum 33.2.9
Palinodia iniuriarum, emenda honoraria eſt 38.7.3
Pallas apud Tritonidem lacum expoſita, à Dionyſio Hammonis filio adoptata in filiã fuit 10.6.29. Ea illa prima omnem militiam Lybicos docuit eod.
Pallas ex cerebro Iouis nata 8.1.18
Palladium conſpicientes, oculis capti 33.9.11
Palladium non ab omnibus videbatur impunè 33.9.11
Palladium tribunal de quibus iudicabat 47.5.2
de Palladio inter Athenienſes & Romanos controuerſia 2.12.4.& 5
Palmariæ regionis religio 2.18.11
in Palmaria meretrices morte puniuntur 10.2.31
in Palmaria quiſque tot habet concubinas, quot vult 10.1.11
in Palmaria regione non coniugato in menſa nullus relinquitur locus 9.6.35
Palphurius Domitiani adulator 3.10.5
Paludum conſeruatores 47.38.7
Palodamentum cuius eſſet 9.19.23
Palos à vinea accipiens, qua pœna afficiatur iure Langobardorum 37.6.6
Pana piſcis 34.12.7
Pancratium certamen quid 36.20.12
Pandataria inſula ad Campaniam ſita, in quam Iuliam filiam Octauius relegauit 10.2.26
Pandectarum emendationes leuiter inculcatæ 42.20.4
Pandectarum ordo confuſus & inuerſus in bonorum poſſeſſionibus 43.4.2
Pandion Ægei pater, adoptiuus 42.28.24
à Pandide Ægeus adoptatus 10.6.29
Pandora Noachi filia 6.4.5
Paneadis vrbs 2.12.5
Panepiſcopus Deus 15.2.9
Panis penum & munditiem quis olim procurabat apud Romanos 47.21.10
Pannonia ſecunda 19.18.5
Panrichter quis 47.24.6
S. Pantaleonis templum Bizantij 15.28.25
Pantheon inſcripta hiſtoria Viterbienſis 15.3.19
Papia lex decimarum ab iis qui liberos non haberent, ſublata 9.6.13.& 14.
Papia lex contra cælibes ſublata eod.37
Papia lex de ſucceſsione libertorum 45.15.9
lex Papia Poppea de vetitia virorum ſexagenariorum, & mulierum quinquagenariarum nuptiis ſublata 9 6.3
Papiæ Poppeæ legibus plura capita & à quibus emendata eod.4
lex Papia Poppeæ à quibus lata eod.5. lex Papia & Poppea diuerſæ: Poppea de frequentandis matrimoniis: Papia de iure ciuitatis eod.6
Papia lex de dicendo teſtimonio 9.6.7
Papia Pompeia lex eod.8
Papia de ſexagenariis & quinquagenariis non coniungendis à Tyberio abrogata & à Seuero, quia vltra eam ætatem generare homines poſſunt eod 9
Papiniani mors 18.11.6
Pappa dictus lector 16.4.1
Pappa dictus ſum. Pont. 15.2.12
Pappa quid ſignificat eod.13
Papa, patriarchæ, primates à quibus conſecrentur 17.14.9
Pappa, ſeu Pontifex ſummus, vnus ſummus, & rationes 15.3.1.& 4
Pappæ conſiſtorium quid, & de quibus iudicet 15.4.15
Pappæ plena poteſtas, & beneficium maius ſummus

mus pontificatus 15.3.5
Pappæ, epiſcopi omnes dicti 15.2.13. de eius nomine Krantij lapſus eod.
S.Papuli ſedes epiſcopalis, archiepiſcopalis facta 15.12.4
Papus in Rhapſodia areſtorum 5.ſolidos pro 5.denarios ponit 6.3.19
Papyria lex de ſacro faciendo 33.14.1.
Papyrius iuuenis 47.9.24
Papyrij reſponſum 47.25.28
Parlamentum Pariſiis quando introductum & ſtatutum 47.27.5
Parlamentum cur curia ſuprema dicta eod.7
Parlamentum Pariſienſe,& eius prima compoſitio eod.8
Parlamentum Tholoſanum quãdo introductum, & antiquius Pariſienſi eod.9
Parlamentum Burdigalenſe quando creatum eo.11.quando Delphinale eod.12. Aquenſe eod.13.Rothomagenſe eod.4.Diuionenſe eod.15
Parlamentum vnum in Gallia, in ſeptem ſedes ſeu parlamenta diuiſum:& qui ſint gradus dignitatis eorum 47.27.15
Parlamentum an legem facere poſſit 47.27.21
Parabolani medici qui 18.25.15
Paraca Indorum ciuitas 34.6.5
παράδειγμα quæ pœna 31.2.10
παράσημος pœna quid 31.2.8
Parapherna quid 9.17.7
Paraphernalium vxoris maritus iure cenſetur procurator, niſi ea prohibeat 9.17.8
Paraphreneſis ex atra bili 13.5.3
Pares curiæ qui 6.15.2
Pares Franciæ quomodo adiornentur 48.2.14
Pares iudices qui,& quomodo concurſum faciant 47.12.10
Parageur, Gallis quis 6.15.81
Pardon, in Gallia quid 36.21.10
Parentes à filiis honorandi, moriendo & viuendo 44.2.25
Parentes diligere, naturæ lex, contraria, necare,& necantes diligere 36.24.12
Parentes in matrimonium collocare filios & dotare per magiſtratus cogi poſſunt 8.4.3
Parentes in teſtamento filij præteriti rumpunt teſtamentum 44.2.20
Parentes non ſuccedunt filiis ex minus ſolemni voluntate 42.5.10
Parentes occidere etiam iuſtâ de cauſa, furorem & manes commouet 36.24.19
Parentes prouident naturaliter filiis, ne bona iis deficiant 44.2.23
Parentes honorandi & colendi à filiis 11.5.13
Parentum conſenſus in nuptiis filiorum requiritur 8.3.1
Parentum conſenſum in nuptiis filiorum, filiarúmue apud quas gentes natura dictante requiri ſtatutum 9.3.20. & pœna contrà facientium nu.ſeq.
Parentum deſtinatio & pactio de nuptiis filiorum vt valeat, conſenſus eorum requiritur, ſi puberes ſint:aliter autem ſi impuberes 8.4.4
Parentum, & agnatorum legitima tutela, iuris tei eiuſdem hodie, non olim 12.10.1
Parentum ſimilitudinem plerumque filij referunt: 10.3.4
Parentum ſine conſenſu in nubentes, quæ pœnæ ab Henrico 2.rege Franco.ſtatutæ 9.3.24
Parentum ſine conſenſu quare indiſſolubile & perfectum matrimonium inter Chriſtianos, non inter Ethnicos 9.3.8
Parentum conſenſum quare nuptiæ exigant eod.9
Parentum conſenſus in nuptiis filiorum filiarúmue famil. iure ciuili Romanorum neceſſariò exigitur eod.10
Parentum conſenſus etiam in nuptiis petendis requiritur 9.3.12
Parentum ſine voluntate qui pelliciunt & perſuadent matrimonium, pœna edicti regij & raptus tenentur eod.11
ſine Parentum conſenſu autem, quando filij & filiæ nubere poſſint eod.nu.15.16.& 17
Parentalia feſta quæ 2.16.24
ob Pariagium domanium infeudatur 6.6.26
Parieti balnea vel tubulos num liceat admouere 4.7.13
Parieti vicini quando fornacem admouere liceat 4.7.14
Parietis & murium appellatio maceriam continet,& quid vtrumque,& ſiccus paries 4.7.11
Parieti communi tantùm immittere vel imponere quod deſtinatum eſt, non alia, licet:& de actionibus ius non eſſe tignum immiſſum habere 4.8.3
ſuper Parietem alterius, vel in alterius ſolo quando liceat 4.7.30
de Pariete in vicini ædes ventrem faciente emendando,& de alio pariete reficiendo, quomodo,& à quo,& cuius expenſis reficiẽdus 4.7.32
in Pariete communi feneſtram facere quomodo liceat 4.11.7
Parietes inter duos interſtitia inuenta, cuius ſint 4.7.20
Parietes pro columnis,& quid paries 4.7.4
Parietes gerini & intergerini,& liberi qui eod.6
Parentes & maiores, qui 9.9.15
Parietum ædificiorum de craſſitudine leges latæ 4.7.8
Parietum variæ diſtinctiones, à materia qua fiũt Marmorei, cementitij, craticij, formacei, &c. & qui 4.7.12
Parietum fundandorum lex ex Solone, & de interſtitio ſeu ſpatio pedum iuxta vicini prædium vel murum relinquendo 4.7.18
Patiendi dolores mulieribus in pœnã dati 31.5.2
Paridis ignorantis iudicium turbauit mare, & terram 47.10.9
Parete durum mulieribus 31.5.3
Parere ſuperioribus, lex naturalis 35.1.22
Pariſiorum ciuitas ſub incantamento conſecrata 34.18.4
Pariſiorum comes in locum Meieri ſubrogatus 6.8.13. Eius nomen rurſum mutatum in nomen Marchionis Franciæ, &c. 6.8.13.14
Paricidarum pœna 33.27.2
Paricidarum, more maiorum, pœna culeus, &c. 36.24.5

36.24.5
Paricidæ pœna ſecundum legem Platonis 36.24.14. lege Græca comburendi eod. 16. igne & aqua interdicendi eod.18
Paricidarum in foro pœnitentiali pœna 36.24.23. & 24. ex legibus Hiſpaniæ, Mediolanenſ. & Gallicis quales etiam eod.nu.30
Paricidium maius homicidio alterius hominis 6.19.13
Paricidium triplici lege punitur 36.24.1
Paricidium quis primus Romæ admiſit 36.24.1
Paricidium in brutis natura talione punit 36.24.15
Paricidij pœna num locum habeat, ſi quis filios aut deſcendentes necauerit 36.24.21
Paricidij cur Solon nullas leges conſtituit 36,24.22
Paricidium paricidio non vindicandum 36.24.27
Paricidia excuſantur aliquando quoad pœnam 36.23.24. vt furore, & alio modo 27.& 28
Paricidij accuſatio non præſcribitur 40.2.11
Paricidij tenetur, qui venenum emit vt patri daret quiue filioſa. dederit pecuniam vt emeretur venenum, vel vt aggreſſoribus eius daretur, mutuò dedit 36.18.18
Parlamentorum poteſtas 47.27.16.& ſeq.
Parlamentorum cauſæ, & iuriſdictio eod.18.19.& 20
Parlamentorum claſſes, & tribunalia eod.23
in Parmenſi eccleſia, archidiaconus ſine officio, dignitatem tamen habens 15.20.5
Parent de table 4.7.12
Parochus annonæ, quis 36.30.9
Parœchia & parœchi, quid 15.24.7
Parœchia etiam diœceſis, epiſcopalis dicitur eo.8
Parochia quæ ſex menſibus præſcribiatur 40.5.19
Partochia quæ triennio vſucapitur 40.5.24
Parochiales eccleſiæ non veniunt in ius regaliæ principum 17.7.20
Partis ſolutio an pro parte liberet ab obligatione 21.18.11
Parte feudi alienata, an nouè hominium ab emptore præſtari debeat 6.15.12
pro Parte res redhiberi, nec pro parte repudiari poteſt 26.2.15
pro Parte res vendi poteſt, exceptis incorporalibus 25.24.16
Pariendi mulieribus annus quinquageſimus, terminus hominum ſexageſimus generandi 9.6.3
Partus in vtero quot diebus delineetur & formetur 36.15.18
Partus num edi poſſit 10.11.& 13. menſe 9.26.22
Partus pars viſcerum matris 7.1.10
Partus ſubiiciendi techna ex Ariſtophane 9.6.28
Partus ſuppoſitio adulterio fit 36.6.1
Partus ſuppoſitio ex Carboniano edicto controuerſiam habet 43.4.11
Partus ſuppoſiti accuſatio, impræſcriptibilis 40.2.13
Partus ventrem ſequitur, quomodo 20.7.2
Partum abigens & abortum faciens, qua pœna puniatur 36.15.17
Partum ſupponentis accuſatio, & pœna 32.3.5
Partum ſuppoſitum dicens pupillum defuncto, nec obtinuit, non poteſt defuncto ſuccedere 46.9.6
Partiarij coloni qui 18.23.14
Parthenius cubicularius Domitiani 47.14.5
Parthenius cum Sigero necat Domitianum 18.1.8
Parthenius tributa noua regi Francorum ſuadens, lapidibus à populo obruitur 3.3.11
Parthi victi ab Arſace 6.4.6
Parthorum reges, Aſcidæ dicti 28.2.11
Parmenides philoſophus 17.7.2
Parochi & parochiani qui, & quare ita dicti 15.24.6. quare in parœchia propria debent baptizari eod.9
Parœchiæ vnde dictæ 16.8.33
Parulus cancellarius Galliæ 47.29.10
apud Paſagardas & Perſas filij Cyri Cambiſæ ſepulchrum 6.3.10
Paſchalis 1. ſum. Pont. quando ſedit 15.3.19
Paſchalis hebdomadæ diebus conſecrantur virgines moniales 15.17.12
Paſchæ tempore carceratorum liberatio quorum 31.33.22
Paſchalis 15. diebus exactio publica quieſcit 40.5.12
Paſcendi duo iura, viridis paſcui, & vacui paſcui: quidque vtrumque. Et tempus paſcendi vacui paſcui quod 3.15.10
Paſcendi ius in alieno, & de iure illius ſeruitutis, quo tamen abutendum non eſt præter modum 3.15.9
Paſcendi ſine iure, non licet in aliena pecus immittere, & ſi fiat, quæ remedia 4.19.2
Paſcua quid 4.19.3. & in paſcuis quæ conſideranda eod.4
Paſcua herbarum mortiferarum locans quomodo puniatur 18.24.7
Paſcua publica Romana, vnde vectigalia olim dicta agri ſcripturarij 3.15.13
Paſcua quo tempore cenſentur conceſſa 3.15.10
Paſcuorum antiquum vectigal 3.15.15
Paſcuorum duobus modis prohiberi cenſentur ingreſſus, voce, & ſigno: iactum banno, vel cruce, vel foſſis, vel vallo 3.15.5
Paſcuis abutentes & ſaltibus, iure priuantur conceſſo 3.15.12
in Paſcuis damnum datum modicum ab equo viatoris neceſſitate vrgente, vel à pecore deperdito, ſine culpa domini, an reſarciendum 3.15.8
à Paſcuis militum animalia prohibenda 19.12.6
ex Paſcuis prouentus principi, & pœna paſcentium in illis 3.15.2. Paſcua quid eod.3. Et non licere in paſcua aliena vel nemora pecus immittere, prohibente domino eod.4
Paſquilli prohibiti 38.6.3
Paſſionis Chriſti & mortis efficacia 2.9.2
Paſtores partiarij qui, & lex eorum, & diſtinctio 18.24.2. eorúmque appellationes ab animalibus cuſtoditis diuerſæ, & leges eod.3
Paſtores pecus tondere non deglubere debent 3.3.8

Paſtores

Paſtores qui reges facti 6.4.6
Paſtorum armenti leges, de amiſſione animalis, comeſtione à lupo, de damno ab animali dato, de animali læſo, laxato, interempto 18.24.8
Paſtorum habitatio apud Indos extra vrbes, & oppida 18.5.2
Paſtorum quale dicitur crimen in iure ciuili 36.15.12
Paſtoribus ne filij olim nutriendi darentur, vetitum, & cur 11.10.4
Paſtoralis cura pars agriculturæ 18.24.1
Patauienſes capti à Bruto 32.17.2
Pater authoritatem non habet necis in filium hodie 36.24.21
Pater aut mater lucra quæ conſequuntur ex morte filiorum prioris matrimonij, decedentium ab inteſtato, tenentur reſeruare morientes aliis filiis eiuſdem matrimonij, non autem ſi illis ex teſtamento ſucceſſerunt 9.26.46. Et bona quæ coniunx tranſiens ad ſecundas nuptias habet per ſucceſſionem inteſtati, à filio mortuo prioris matrimonij quæſita per illum aliundè, quàm ex præmortuo coniuge, ſunt in illius libera diſpoſitione, ſecus ſi veniant à præmortuo coniuge eod.47
Pater donare etſi poſſit filio, tamen non poteſt pacto relinquere hæreditatem 41.6.7
Pater, & aſcendentes ex quibus cauſis priuantur ſucceſſione deſcendentium 45.10.7
Pater & mater an pares ſint in cauſa filij 42.19.10
Pater, cui interdictum bonis ſit, num ſubſtituat pupillariter 42.22.7
Pater qui nihil habet, ſubſtituere pupillo ſuo poteſt eod.26
Pater repetens nuptias, filiis prioris matrimonij ſubſtituere poteſt exemplariter, & eorum bonorum adminiſtrationē habet 42.24.8
Pater filium tempore famis licitè vendit, non etiā mater 25.7.2
Pater filiam proſtituens, qua pœna puniendus 36.11.5.& 7
Pater materue tranſeuntes ad ſecundas nuptias, filiis decedentibus prioris matrimonij, quomodo cum filiis ſeu aliis fratribus ſuccedunt in vſufructu vel proprietate 9.26.43
Pater non poteſt cogi liberare à ſua poteſtate filium, niſi in 4. caſibus 11.8.2
Pater num feudum quod eſt ad filios peruenturum, poſſit vni filiorum prælegare 6.18.4
Pater præfertur omnibus tutoribus & curatoribus filij 11.8.32. Inter eum autem & filiumfa. lis nulla eſſe poteſt, & quando eod.33. hodie tamen in Gallia aliter eod.35
Pater filiumfa. inuitum apud alium exiſtentem repetere poteſt eod.36. Et tantùm ei ſubſtituit pupillariter eod.37
Pater, principium alicuius rei dicitur 10.5.4
Pater prodigus aut vilis perſona, an poſſit filio ſubſtituere pupillariter vel exemplariter 42.24.11
Pater quæ teneatur filio præſtare 45.5.3
Pater quando pro filijſa. decurionatu, vel honore obligare ſe videatur expreſsè, vel tacitè 29.4.5
Pater quomodo ex iure 12. tab. ſuccedebat filiis, excluſa matre 45.9.3
Pater qui malè habuit filium, indignus eius ſucceſſione 45.10.9
Pater repudiante hæreditatem delatam filio, quādo adeundo eam ſibi acquirit 42.15.1
Pater patratus quis 38.8.4
Pater ſi velit accuſat & defert Iudici filium 32.16.7. & eius oblatio minuit pœnam filio delinquenti eod.8
Pater vendere poteſt in præiudicium legitimæ filiorum 44.5.15
Pater verè, cui lex & natura aſſiſtit 42.28.24
Patris aſſertio naturalem filium faciebat legitimū, quomodo 10.3.28
de Patris benedictione, & maledictione 11.5.14
Patris bona tacitè obligata pro aduentitiis filiorum 25.8.8
ob Patris dolorem filio ſæpe parcitur 11.5.12
Patris & filij magna perſonæ, vocis, & bonorum coniunctio 45.10.3
Patris & filij naturaliter præſumptus conſenſus 42.23.4
Patris in filiorum perſonam & bona, maxima poteſtas eod.5
Patris & matris ſucceſſio inteſtatorum filiorum ex legibus Allemanorum, Salicæ, & Ripuariæ 45.10.13
Patris filium infandum iudicibus puniendum offerentis exemplum 11.5.12
Patris iuſſu, vel domini cum filiofa. & ſeruo contractum, quam producat actionem 29.8.3.& de litteris commendatitiis eorum eod.7
Patris magis quàm matris concilio lex de liberis fidit 42.19.8
Patris officium dotare filias 9.20.17
Patri conſentire cenſentur filij, niſi expreſſè repugnent 8.4.5
Patris præſentia num metum filiæ renuncianti inferat 41.14.4.& 7
Patri diſplicere, infamiam inter bonos & graues habet 44.3.6.& 9
Patri inferre iniuriam, habet delictum ſimile offenſioni Dei ſecundum quid, grauiúſque quàm in alios 36.24.6.& 28
Patrem aut matrem percutiens mori debet 38.3.31
Patres qui dicti 15.2.10
Patres conſcripti qui 47.25.2
Patres concilium capiunt pro liberis 8.3.2
Patres & filij ſecundum legem alij, & alij ſecundum carnem 10.5.3
Patres pietatis antiſtites dicti 15.1.7
Patres patrati 16.8.29
Patribus in filios cur necis vitæque data poteſtas 11.8.3. Eis minorem triennio prolem non licebat necare eod.4. hoc ius necis deſuetudine ſublatum eod.7
Patribus prolem negare difficile, quando tamen liceat 10.3.7
Patribus præmiū lex Papia poſuit 9.6.37. Et tales magis honorati à Diocletiano, quam filios nō habentes 9.6.38

Paterna

Paterna deuotio monachos facit 15.14.24
Paternum feudum quid Paterni & antiqui differentia 6.2.14.& 18
Paternum feudum repudiatum vel alienatum ad proximiores agnatos redit 6.21.5
Paternum officium dotare filias, & quærere filiis coditionem 9.3.9
Paternæ necis vindex & occiſor homicidij, à pœna homicidij liberatus 36.21.17.& 23
Paternitas & conſanguinitas ſpiritualis per quæ ſacramenta fiat 9.9.10
πάθη apud Græcos quid 30.3.3
ad Pathmos inſulam relegatus D. Ioannes Euangel. 31.27.1
in Pathmon inſulã deportatus D. Ioannes Euangeliſta 31.6.14
Patientia domini conſtituitur ſeruitus 4.21.5
Patientia in incorporalibus, pro titulo & traditione 40.7.12
Patientia in ſeruitutibus, pró traditione 40.4.4
Patientia nocet 1.4.4
Patientia pro ſcientia habetur 30.11.6
Patria poteſtas ex iuſtis nuptiis oritur, adoptione, legitimatione 11.6.1
Patria poteſtas quanta 11.5. per totum eam Romani propriam ſibi faciunt, verùm iuris gentiũ eſſe docetur eod.3
Patria poteſtas ſoluitur, ſi pater patiatur filios exponi 11.10.1. dignitate item non omni ſoluebatur eod.5. Emancipatione eod. 9. permittente patre filio vxorem ritu perfecto ducere eod.10. morte item ciuili & naturali eod.13
Patria propria, & communis quæ 18.13.15
Patria eadem iudicis & aduerſarij num ſuſpectum reddat iudicem 49.3.11
Patria poteſtas inæſtimabilis, eius iura & effectus 11.8.1. & ſeq.
Patriæ conſilio lege Charundæ arcebantur, qui nouercas liberis ſuper induxiſſent 9.26.30
Patriæ debitus amor & ciuitati ſuæ 3.18.1
Patriæ poteſtas necis & aliorum in liberos cauſæ, & rationes 11.5.9
Patriæ munera qui ſubterfugit, pœna dignus 24.9.5
Patriæ iraſci nefas 38.7.7
Patria abire velle tempore belli, cenſura animaduerſione notatum 47.16.16
Patriarcha Alexandrinus vnde dictus 15.6.1
Patriarcha Antiochenus à ciuitate dictus 15.7.1
Patriarcha Hieroſolimitanus vnde 15.8.1
Patriarcha Romanus, ſummus Pontifex 15.2.12
Patriarchę electio ad quos pertineat. 15.9.2. & 3.
Patriarchæ omnes ſunt archiepiſcopi, non contrà 15.5.1
Patriarchæ præpoſiti archiepiſcopis, & epiſcopis, & quare eod.2
Patriarchæ 4. poſt ſummum pontificem eod.5. & conſtantinopolitanus primus dignitate poſt eum eod.4
Patriarchæ 4. ſecundum Lyranum deſignati per quatuor animalia illa in Apocalypſi deſcripta 15.5.3
Patriarchæ qui, & patres qui dicti 15.2.10
Patriarchæ quinque tantùm epiſcopi in orbe, & horum ordo dignitatis eod.12
Patriarcharum ſenatus qualis 15.9.1. eorum electioné confirmat ſumm. Pontifex, vel eius legatus 15.9.3. confirmatióque electionis patriarchæ primatum exemptorum, ſummi eſt pontificis eod.
Patriarcharum inſignes pallium, crux, & priuilegia 15.9.6
Patriarchalium eccleſiarum antiquitas, quæ prior & ordo dignitatis 15.5.4
Patrimi, qui poſsint eſſe, quibus prohibetur, & quot poſsint eſſe 2.4.18.
de Patrimis ſeu Anadochis præſentantibus cõfirmandos, & qui poſsint eſſe 2.5.3
Patrimonium principis, ſpeciebus penſitationum 3.5.1
Patrimonij ſacri comes quis 6.8.23
Patrimonialia bona principis, quæ 31.31.3
Patritiatus ſeu parum franciæ titulus ad fœminas peruenit 6.12.6
Patritiatus dignitas, & flaminis Dialis, & Veſtalis libarabant à patria poteſtate 11.10.5.7.& 8
Patritiatus dignitas quæ 11.10.6
Patritiatus dignitas ſecunda poſt imperatoriam, & ſumma 47.16.2. quæ eod.3
Patritiatus dignitas ſoluebat à patris dignitate eod.3
Patritius quis reipublicæ 47.16.2
Patritij tempore Romuli, & poſteà qui 47.16.4.
Patritij qui dicti 15.2.10
Patritij quidam in Gallia ius confiſcandi habent 31.31.6
Patritij in Gallia, ſeu partes, regale ius habẽt 3.4.2
Patritij qui Romæ primùm 47.25.1
Patritij qui eſſent 11.10.6
de Patritijs & plebeis non iungendis lex 12. tab. 9.13.4. ſublata poſteà eod.7
Patrocinia & clientelæ magnatum prohibita 47.7.15
Patrocli necem Achilles vindicat 10.1.8
Patrocinium exhibens vaſſallus cõtra Dominum, feudo priuatur 6.19.16
Patronus quis 14.7.6
Patronus filium idoneum præſentare poteſt 33.13.28
Patronus laicus variare poteſt tantum, antequam vnus ex præſentatis inſtituatur, non poſteà 17.4.12
Patronus eccleſiæ tenetur congruum ei redditum aſſignare aut ſupplere eod.20
Patronus dicitur defenſor, aduocatus, vicedominus, cuſtos, gardiam habens eccleſiæ ſuæ eod.
Patronus in caſu inopiæ, & liberi eius ali debent ab eccleſia patronata 17.4.21
Patronus litium quis 49.6.3
Patronus vnde dicatur: & obſequia liberti in eum & honor 4.8.2.& 3. Patronus quando ſuccedat liberto eo.12

Patronus laicus intra 4.menſes, eccleſiaſticus intra 6.debet præſentare:aliter deuoluitur ius 17.9.20
Patronus debet præſentare epiſcopo clericũ diœceſæos, qui intelligat idioma, & intelligatur 17.6.40
Patronus per procuratorem quare poſſit ingratitudinis libertum accuſare 32.24.21
Patronus ſeipſum præſentare non poteſt 17.4.9
Patronus ſuccedit ex lege liberto ſuo 41.5.1
Patroni conſenſus in vendendis rebus eccleſiaſticis neceſſarios 25.8.15
Patroni præſentatio præuenit collationem Papæ. 17.7.13
Patrono bonorum poſſeſſio quando detur contra tabulas liberti 43.4.13
Patronum libertus, & contrà patronus libertum egenum cogitur alere 14.8.11
Patroni conati non ſuccedunt liberto ab inteſtato niſi ad 5.gradum 45.12 6
Patroni & protectores conſiſtoriales qui dicantur,& munus eorum 15.4.15
Patroni plures in præſentando debent conuenire 17.4.5.& eis pluribus exiſtentibus,à maiori parte eorum præſentandus inſtituendus eſt eod.6. & ex Patronis pluribus vnus illorum ab aliis præſentari poteſt 17.4.9
Patroni laici,& clerici,& intra quæ tempora præſentare illi debeant eod.11
Patroni clerici non variant in præſentatione,laici contrà eod.quando eis adimatur ius præſentandi eo.14
Patroni quando non poſſunt à libertis in teſtamẽto præteriri 44.2.20
Patronorum & clientum leges & iura ex Romulo 14.10.4
Patronorum tutela libertorum ex lege 12.tab.per extenſionem 12.11.1
Patronatum beneficium,quid 17.3.20
Patronatus ius eccleſiaſticum quid 17.4.1. adhæret hoc ius ſpiritualitati eo.2.quare exigit inſtitutionem epiſcopi eod.
Patronatus ius per ſe vendi nõ poteſt, vel cedi 17.4.3
Patronatus ius indiuiſibile,& quomodo ad plures hæredes vnus pertineat eod.4
Patronatus ius honorem habet in prærogatiua præſentandi 17.4.7
Patronatus ius quibus modis in perpetuum amittitur 17.4.15.hoc iure priuatur qui epiſcopum curauit occidi eo.16
Patronatus ius non amititur ex condemnatione criminis in alium, quàm in proprium epiſcopum admiſſi eo.17
Patronatus ius quibus modis acquiratur 17.4.18 huius iuris onera eod.19
Patronatus ius quot modis quæritur 14.7.7
Patronatus ius reſtitutione natalium liberti amittebatur 45.13.9
Patronatus ius rei non tollatur confiſcatione bonorum à iudice laico facta 3.17.5
Patronatus ius inæſtimabile 14.8.4
Patronatus ius finitur denegatis alimentis liberto, & reuocato in ſeruitutem liberto reſtituta ingenuitate 14.9.1
Patronatus nullum ius manumiſſo ſeruo in præmium eod.4
Patronatus etiam ius amiſſum, ſi cogat patronus libertum iurare ne nubat,aut ſi pretium pro operis accipiat 14.9.5
Patronatus ius penes hæredem grauatum remanet 42.31.7
Patronatus ius remanet penes grauatum de reſtituenda hæreditate 42 29.18
Patronatus iura non publicantur,publicatis bonis liberti 31.31.17
Patronatui quando, & quomodo ſummus pontifex derogat 17.9.46
Patronata & familiaria fuiſſe Ethnicis ſacerdotia 17.4 25
Pauiotus maleficus & incantator,& Claudia, flaminis exuſti 34.11.4
Pauliana actio,prætoria 21.8.11
S.Paulinus à Victore,iuſſu Seueri fratris toſus 16.1.17
D.Paulus capillum ſibi ſuccidit 16.1.14
Paulus eremita per totam vitam inuiſus latuit 15.14 14
Paulus & Barnabas electi 17.12.28
D.Pauli conuerſio 33.6.4
D.Pauli diſcipuli qui 33.4.5
D.Pauli c.6. prioris Epiſtolæ ad Corinth.de contemptibilibus iudiciis perficiendis,explanatio 47.1.8
D.Pauli coadiutores Priſca, Aquila, & Timotheus 15.25.3
D.Paulus & Silas accuſati,& verberati 32.23.5
Pauli Diaconi lapſus de primatu conſtantinopolitanæ eccleſiæ 15.5.6
Pauli ſententiæ excuſſæ,non ſunt Pauli, nec debẽt pro authoritate contra ſcriptas leges citari 42.20 4
Pauli Iuriſc.locus vt videtur erroneus 47.25.4
Pauper dictus Cinclus,vnde 15.28.2
Pauper tutor bonæ fidei,vt ſuſpectus remoueri nõ poteſt 12.5.4
Pauperis veſtis non poteſt in pignus ſupra Solis occaſum retineri 23.9.11
Pauperes à quibus tributis immunes 3.8.15
Pauperes boni digni magiſtratu 47.10.17.ibi exempla
Pauperes Chriſtianorum & Dei teſſera 15.28.36
Pauperes cur iudicare prohibeantur 47.10.13
Pauperes quare reiiciantur ab accuſando, & qui ſunt illi qui reiiciantur 32 12.12
Pauperes qui à teſtimonio, & cur reiiciantur 48.13.25
Pauperes qui in ptocotrophiis adnutriendi 15.28.11.pauperes Dei ſunt eod.9
Pauperes & captiui in genere inſtitui hæredes poſſunt 42.35.4
Pauperum aduocati 49.6.11
Pauperum cauſas & miſerabilium perſonarum ſuſcipit triumuiratus fiſci 49.7.13

Pauperum conuiuia, ἀγάπαι 15.28.37

Pauperũ cura hominibus omnibus quare impreſſa fuit 15.28.1

Pauperum cura, potiſſimùm puellarum, demandanda eſt probo homini, ne lupanaria fiant ex ptocotrophiis eod.8

Pauperum cura vtroque diuino teſtamento commendata 15.28.9. eorum cura Ethnicis eo.10

Pauperum & mendicorum differentia eod.12

in Pauperum, forma, aut pro pauperibus, quæ literæ dicantur 16.8.36

Pauperum legata exiguntur pendente tempore inuentarij 46.5.29

Pauperibus debẽt relinqui ſpicæ, ſtipula poſt meſſem, & vinearum grana poſt vindemiam 37. 7.5

Pauperibus legatum factum ſuſtinetur non obſtãte incertitudine perſonæ, & quare 42.13.7

Pro pauperibus tributum 22.10.4

Pauperibus relicti fructus ſeptimi anni ex lege Moſis 31.21.4

Pauperibus quid 38.12.2. de Pauperie actio quid contineat 38.12.5. quando ceſſet & detur eod. 6. à qua lege inducta eod. 8. à quo inſtituatur, & contra quem 9. & 10. directa vtiliſque, quæ eo. 9 ad quid dirigatur 11. extinctio eius 12. quandiu durat 13 vbi exerceatur 14

Pauperies vt iure pontificio reſarciatur 38.12.15. iure diuino nu.16. lege Salica 17. Vuiſigothorũ 18

Paupertas ex otio, diuitiæ ex labore 39.6.5

Paupertas hoſpitaliorum militum D. Ioannis nihil habet proprij 15.34.2

Paupertas obeſt ſplendori, & ingenio 41.7.7

Paupertas quando à tutela excuſat 12.6.4

Paupertas quando partim à crimine excuſat 30.5. 4. & quando grauius punita eod.

Paupertas virtuti officit 45.13.5

Paupertas voluntaria in clero dilecta, ſed mendicitas turpis viſa 15.26.6

Paupertatis definitio ad iudicis arbitrium pertinet 32.12.13

Paupertatis miſeria ceſſionis bonorum beneficiũ inuexit 22.14.2

Paupertatis publicæ profeſſio ſatis affligit 22.11.6

Paupertatis mala eod.7

Paupertatis votum clerici qui faciunt 42.7.3

Paupertatis votum omnium clericorum 15.14. 27

Pauſanias rex Spartiatum ab Ephoris in vincula coniectus 6.20.15

Pauſanias Spartanus Bizantium condidit ſecundum Iuſtinum 15.5.7

Pauſaniam à Palladis templo non auſi Lacedæmonij extrahere 33.21.9. & eius mors eo.

Pauſaniæ ſtatuæ extructæ à Lacedæmoniis eo.

Pax quid 20.5.8

Pax belli finalis, cauſa, & obedientia 19.2.7

Pax nundinata accuſata 48.8.10

Pax turpis non facienda 35.5.11

Pacis initæ violatoribus quæ pœna impoſita à Friderico imperatore 31.6.16

in Pacis templo pecuniæ depoſitæ à Ro. 23.3.18

de Pacis violatoribus mitiſsima lex 35.1.33

Peccandum non eſſe amicorum cauſa 30.3.10

Peccandum non eſt cuiuſcunque rei metus cauſa 41.14.6

Peccare quid apud Ariſtotem, & alios 30.1.6

Peccatum quid 30.11.2

Peccatum mortale, & veniale quid 30.11.14

Peccatum ob vnius, ſæpè affligitur ciuitas 31.2.6

Peccata æqualia eſſe putabant Stoici 21.10.8

Peccata maiorum vindicata in ſucceſſoribus 35.1. 27. & 28

Peccata non eſſe æqualia, vt dicunt Stoici 30.8.1

Peccatis æqualia quando ſint ſupplicia 31.10.4

Peculatus accuſationis præſcriptio 40.5.26

Peculatus crimen accedit ad ſacrilegium 33. 19.2

Peculatus quid eod.

Peculatus crimine qui tenentur 33.19.3

Peculatus pœna qualis, & quæ imponenda ſit eo. nu.4. & 6

Peculatus pœna in Gallia eod.7

Peculatus crimen poſt quinquennium non obiicitur 33.19.9

Peculatus ſocij tenentur, qui miniſterium præbẽt eadem pœna eo.10

Peculatus crimen, & pœna in ſacrilegio 33.15.2

Peculium caſtrenſe quid 19.15.1

Peculium caſtrẽſe nullo modo quæritur patri, nec quaſi caſtrenſe, nec venit in collationem eodem 2

Peculium caſtrenſe quomodo ab inteſtato ad patrem pertineat eod.6

Peculium quaſi caſtrenſe aduocatis 49.8.14

Peculium caſtrenſe vel quaſi, non confertur 46. 8.6

Peculium Cereri cõnſecratum reorum 35.1.9

Peculium Gallis paraphetna 9.17.7

Peculium monachi non debent habere 15.14.28

Peculium, & pecunia quid, & vnde 29.14.1. diuiſio in illud, quod eorum eſt qui ſui iuris, & eorum qui alienis iuris eod.2. rurſum, quod eorũ qui alienis iuris, vel ſeruorum, vel liberorum: & hoc profectitium, aduentitium, caſtrenſe vel quaſi &c. eod.

Peculium hominis ſui iuris, quid eo.3

Peculium ſeruorum & filiorumfa. cum libera & ſine libera adminiſtratione 29.14.9

Peculium ſeruis & filiisfa. expreſſè vel tacitè conceditur eod.12

Peculium qui concedere poſſunt, & capere, & quibus, & in quos detur actio eo.13

Peculium minuere quando domino, vel patri nõ licet eo.17

Peculij conceſſio diuerſa cum libera, & ſine ea, quid contineat 29.14.14

in Peculij actione & condemnatione, quæ prius deducenda ſunt eod.15

Peculij caſtrenſis vel quaſi caſtrenſis data à patre vel quæſita, non imputantur in legitimam filij 44.5.46

Peculij caſtrenſis mobilia, non etiam immobilia ſunt 19.15.2. ei peculio quæ annumerantur eod.

Peculij caſtrenſis, vel quaſi actio, & diſpoſitio ad filiumfam. pertinet, non ad patrē eod. 4. de eo poteſt teſtari filiuſfam. eod. 5
de Peculio in patrē actio, intelligitur de peculio profectitio, vel ſerui 29.14.8
de Peculio actio contra quem, & pro quibus detur eod. 10
de Peculio pro ſeruis & filiisfa. datur actio in quātū eſt in peculio, non in ſolidum, & pro quibus eod.
in Peculio quæ res eſſe poſſint eod. 11
de Peculio actionis finis, & rationes eo. 16
Peculij & mercis peculiaris differentia 29.13.3
Pecunia, vnde dicti numi 36.2.2
Pecuniæ nomine, omnia quæ numo æſtimari poſſunt, continentur 36.2.5
Pecuniæ mutatio vt deleat mutantem 36.2.17
Pecuniæ nomen, res omnes cur contineat 36.2.21
Pecunia mutuata, in qua ſpecie vel valore reddēda 36.2.27
Pecunia quid, & vnde 29.14.1
Pecunia æſtimationem dat rebus, illa non æſtima tur rebus 22.5.6
Pecunia non æſtimatur per res 21.10.4
Pecunia pecuniam natura parere non poteſt 22. 3.8
Pecunia publica in alios vſus, quàm deſtinata eſt, non debet impendi 33.19
Pecunia ſepeliri non poteſt impunè, niſi ad cuſtodiam 23.3.19
Pecuniæ loco annona militibus data, olim ſtellatura dicta 14.10.18
Pecuniæ nomen, ad omnes res pertinere nomo æſtimabiles 3.2.3
Pecuniæ non numeratæ exceptio, proponenda intra menſem 40. 5. 14. præſcribitur quando eod. 27
Pecuniæ non numeratæ exceptiones quæ, & quāto tempore durent 24.13.8. & 14
Pecuniæ non numeratæ exceptio poſt biennium obiici poteſt, quando eo. 11
Pecuniæ non numeratę exceptio non datur conſtituenti ſe debitorem pro alio eo. 16
Pecuniæ non numeratæ exceptio in quibus caſibus non admittitur eod. 17
Pecuniæ numeratæ valor in ſolutione quomodo æſtimandus 21.18.6
Pecuniæ traiectitiæ periculum ad quem pertineat 22.3.47
Pecuniæ vſus vſumfructum habet 4.2.17
Pecuniæ omnia obediunt 3.2.2
Pecuniam extorquentis tranſeundo militis pœna 19.11.1
in Pecunia partem maiorem rei familiaris habere, pro crimine habitum 31.31.5
Pecuniæ & opes, honoratos & claros faciunt 41. 7.7
Pecuniæ publicæ nerui reip. 3.2.2
Pecuniaria pœna quando cōmutari poteſt in corporalem ob inopiam condemnati 22.10.1
Pecuniariæ mulctæ in quibus locum habeāt 31. 31.13
Pecus tondenda, nō deglubenda, præclare dictum Tyberij Cæſaris 3.3.8
Pecus immittere in aliena nemora nō licet, prohibente domino 3.15.4
Pecoris appulſus ad aquam ſeruitus quid 4. 18.1. & illa quando realis, & quando perſonalis eodem 2
Pecoris appellatione in hac ſeruitute quæ animalia veniant, & quid aliud eod. 3. modus & numerus pecoris decretus inſpicitur in hac ſeruitute 4.18.4
Pecoris paſcendi ſeruitus, ruſtica 4.19.1
Pedagium capientes ad quid teneantur 3.3.7
Pedagia, & quidagia qui capiunt, damnum reſarciunt itinerantium 3.3.7
Pedagia inter immobilia 1.9.11
Pedagia quæ vectigalia appellata 3.9.9
à Pedagiis immunes Ligerim nauigantes 3.8.25
Pedamenta ex vicini agro tollere, ſeruitus ruſtica 4.20.4
Pedarij, vel pedanei iudices qui 47.11.9
Pediculi alati in Ethiopia 31.25.2
Pegaſiani ſenatuſconſulti cautio 42.31. 2. ad ſimilitudinem falcidiæ inductum eod. 4
Pegaſianæ fideiuſſiones quæ 41.3.4
Peierandum non eſſe iubeat Ethnici etiam 50. 10.6
Peierare per principem, non eſt maieſtatis crimen 35.7.4
Pelagij ſum. pontif. in electione comprobatio Imperatoris omiſſa 55.5.19
à Pelago in littora extracta, lege Francorum cuius ſint 3.14.8
Pelareria feudalis 47.7.18
Pellex eſt concubina cum vxore, & ſine ea 10.1.2. Gellio autem, eſt concubina cum vxore eo. 3
Pellium indumenta & crines maiores inhibiti ab Honorio & Theodoſio, ſeruis 9.19.20
Pelopidæ mors vt deplorata à Theſſalibus 14.10
Pelopidarum familia inteſtinis odiis conuulſa 32. 16.2
Peloponeſum quando expugnarūt Turcæ 15.5.10
Pelorium, feſtum Theſſalorum 31.33 22
Pelorium feſtum habebat vinculorum liberationem 31.33.22
Penaria vnde dicta 4.7.9
Peneſtæ, qui dicti 6.2.16. & 14.3.19. & 18 23.9
Peneſtæ Meneſtæ, ſubditi iuriſdictioni dom norū inter clientes 14.10.5
Penſio eccleſiaſtica quomodo conſtituatur in eccleſia 15.27.1
Penſio ex beneficio in titulum dari nō poteſt 15. 27.2
Penſio beneficij nomine non venit eod.
Penſionis conſtitutio afficit perſonam, non rem eo.
Penſio impoſita olim intextis veſtibus auro & argento 9.19.32
Penſio iuſta quæ, & eius reductio 17.10.8
Penſio legitima fundi, quæ intra viginti annos æquat valorem fundi 22.3.36
Penſionis reſeruationes vſque ad quam quantitatem in beneficiis renunciatus permiſſæ 17. 19.7

in Penſione congrua vicarij, quæ ſunt conſiderãda 15.24.21
Penſionibus qui tantùm obnoxij apud Græcos & Sarracenos 3.8.19
Penſionarius eccleſiaſticus quis 15.17.1
Penſitationum in fiſcum delatarum quatuor ſpecies, Canon, oblatio, indictio, patrimonium principis 3.5.1
Pentapolis Libiæ ciuitas cur ſic dicta 15.6.3
Pentathlum quid 36.20.12
Pentecoſtes feſtum, dies ſanctorum omnium Moſcouitis 2.18.12
Penteſilea Amazonum regina 6.12.7
Penus quid contineat 42.33.11
de Penu terreſtri, cloacisque iuxta vicinum ædificandis 4.7.26
Peponilla cum Iulio Sabino marito occiditur 33.23.13
Peræquator quis, & eius officium 47.16.28
Perceptoriæ literæ ſummi pontificis quæ 17.11.3
Perdicas ſucceſſor delectus ab Alexandro Magno 6.14.19
Perdicum & Phaſianorum venatio, aliis quàm nobilibus prohibita 39.10.10
Perdicum ſagacitas in dignoſcendis matribus 10.6.27
Perdens res, remanet earum dominus 20.3.3
Perduellionis crimen quid 35.1.3. & qui eo teneantur eod.4
Perduellionis crimen num committatur aduerſus cardinales vel familiares Papæ 35.3.3
Perduellionum ex lege Gallica iudicium 35.1.36
Perduellionis teſtamentum an valeat eo.nu.39
Perduellionum familiares puniti 35.1.11. & 12
Peregrinus prætor quis 47.30.6
Peregrini num teſtari poſſint 42.8.23. de iis Memphiticorum lex eod.
Peregrini, religionis cauſa, in tutela ſum. Ponti. & fori eccleſiaſtici, & in tutela Imperatorum 31.6.5
Peregrini voluntarij 31.6.2. & diſtinctio eorum à ciuibus eo.
Peregrinatum rerum portoria à Iulio Cæſare inſtituta 3.9.3
Peregrinorum hoſpitalia 15.28.33
Peregrinus fiſcus ſuccedit 3.12.11
cum Peregrinis ius connubiorum non habebant Romani 9.13.6
de Peregrinis Platonis lex 3.8.20
Peregrinationes ad ſepulchrum Mahumetis prohibitæ 33.4.14
Peregrinantes religionis vel ſtudiorum cauſa, nõ ſubiiciuntur repreſſaliis 38.8.16
Peregrinantium inteſtatorum bona quibus debẽtur 45.15.2
Peregrinatio religioſa cur inſtituta 31.6.4
Peregrinationis in voluntariam & inuoluntariam diuiſio 31.6.3
Peregrinationis cauſa multa permitti clericis, quæ aliàs non permitterentur 16.1.38
Peregrinationem voluntariam qui, & quare ſubierunt 31.6.3
Peregrinari quid 18.13.19
Perennius cur ſupplicio affectus 36.2.33
Perfectiſſimatus titulus 47.12.18
Periander arbiter electus pro agro Ilienſi 20.4.5
Periander Corinthiorum rex quibus reditibus cõtentus 3.3.10
Periander meretrices vndis ſubmergi iuſſit 10.2.30
Periandri & matris eius concubitus vindicta diuina 9.11.9
Periculum vbi maius, ibi cautius eſt agendum 32.7.9
Periculi ſubeundi futuri conuentiones valent in commodato 23.1.4
Periculo ſe ſpontè offerenti non ſuccurritur 41.5.16
Periunt actiones quomodo pacta 21.7.3
Peremptorium edictum 48.2.6
Peremptoriæ exceptiones quæ 21.17.11
Perinde valere reſcriptum, quid 17.15.23
Pericles Epheſius ciuis & quæſtor 33.22.1
Pericles in iudicium vocauit creditorẽ filij, & cur 22.2.10
Periclis lex, non eſſe Athenienſes niſi ex ſolis Athenienſibus natos 9.13.4
Periclis præclarum ad amicum reſponſum 30.3.9
Periurus lędit Deum & homines, & ideo vtriſque pœnas debet 50.10.8
Periurus Ægyptiis capite punitus, ex Caroli Magni & Langobardorum legibus manu truncabatur, apud alios aliter puniti 50.10.13. & 14
Periurus ad damna reſarcienda damnandus, quæ quis ex eius periurio conſecutus eſt 50.11.5
Periuri an puniendi iure ciuili 50.11.1. eorũ in iure ſcriptæ pœnæ eod.2. & ſeq.
Periuri clerici qua pœna puniantur 36.5.12
Periurium quid 50.10.1
Periurium in ſucceſſoribus à Deo vindicatum 35.1.18
Periurij pœna, diuina & canonica 50.10.5
Periurij euitandi viæ 50.12.1
Periurij notio etiam pertinet ad iudicem laicum eod.10. & 11
ad Periurium lubrica via 50.3.5
Periuria ab hominibus punita 50.10.12
Periuriorum diuinæ pœnæ 50.10.9. & 10
Permiſſa omnia quibus Thucydides exiſtimet 30.4.2
Permutatio an ſit contractus innominatus 28.1.3
Permutatio tripliciter fit eod.4
Permutatio beneficiorum, & quando quis redire ad permutatum propria authoritate ſine noua collatione poteſt 17.17.33
Permutatio beneficiorum conſenſum quando, & quomodo requirat patroni eo.34
Permutatio beneficiorum cum concordia non fit coram ordinario, & quare eod.35
Permutationis & emptionis differentia, & ſimilitudines 25 12 3
ex Permutatione num laudimia debeãtur 25.16.8
ex Permutatione redhibito non datur 26.10.1
Permutare beneficium non poteſt, qui habet illud in expectatione 17.2.5
Permutari feudum iure communi feudorum non poſſe ſine voluntate domini 6.17.7

in

In Permutatis locus non eſt iuri retractus 26.12.1. niſi in fraudem fiat eod.2
Per nos & alios noſtro nomine vti ſeruitute poſſumus 4.23.7
Peroſæ filij Cabades & Blaſius reges Perſarum 9.2.30
Perpenna ſet nos rebellantes in Sicilia vicit 19.3.9
Perpetuus vicarius à temporali quid differat 15.24.17
in Perpetuum quod non valet, ad certum tempus recipitur 5.3.16
Perpetui imperij ſignum apud Venetos quale ſit 3.3.1
Perpetuæ & temporales actiones quæ 21.8.21
Perpetuæ quæ adminiſtrationes non eſſent 6.7.28
Perpetuæ res corporales per ſubrogationem 8.1.4
Perſa filia Sarutionis vendita dotis ſibi parandæ cauſa 9.12.4
Perſæ à Græcis victi 20.4.8
Perſæ chariores concubinas in theſauris habebãt 10.1.11
Perſæ cur regem Cabadem ab imperio remouerint 9.2.30
Perſę & Medi per virgam & ſceptrũ quid efficerent 6.14.12
Perſæ, impia virili commixtione notati 9.2.3
Perſæ malè meriti de Græcis 33.16.15
Perſæ, mentiri vendicant pœna capitali 39.15.2
Perſæ miſcebantur illorum lege etiam cum matribus, & contrahunt nuptias 9.11.5
Perſæ olim religionem peregrinam non recipiebant 15.29.8
Perſæ, templa conſtruentes infames habebant 2.1.7
apud Perſas qualis honor ſenum 15.21.3
Perſarum de ſuis regibus dictum 3.5.9
Perſarum mos in morte regis qualis 2.14.10
Perſarum rex ſingulis annis munera mittebat ei qui plures liberos ſuſtuliſſet 9.6.38
Perſarum regẽ nemo videt, niſi edoctus à Chiliarcho de ordinatione eius 47.29.5
Perſarum reges ſe adorari volunt 18.1.11
Perſarum ſalutandi mos 8 8.8
Perſarum vxores omnino viris ſubditæ 11.4.7
apud Perſas Cambyſæ filij Cyri ſepulchrum 6.3.10.
apud Perſas ignis perpetuus ſeruabatur 15.39.11
apud Perſas meretrices infamiſſimę, & eis pro pœna capitali, meretricem collo nudam deferre 10.2.23
Perſis cauſa diuortij, vxorem non facere iuſſa mariti 9.15.24
cum Perſis ex lege Cæſarum nõ licebat inire matrimonium 9.13.6
Perſecutio quid 21.8.12
Perſecutio, actio eſt in rem, & in perſonã 46.7.2
Perſecutoriæ rei actiones quæ, & à Pœnalibus vt differant 21.8.14
Perſeus liberat Andromedem à periculo 31.20.1
Perſides luci in Ægypto 3.20.1
Perſona pro proprietate diuina 7.1.8
ex Perſonæ parte quibus modis intereat ſeruitus prędialis 4.23.3
Perſonæ nomen quid contineat, & quid ſignificet 7.1.4
Perſonę quæ in ſeruitute acquirenda vel concedenda exiguntur, debent eſſe domini prędiorũ 4 21.4
Perſonæ læſæ in criminibus conſiderandę 30.5.9
Perſonę principales iudiciorum 47.8.1
Perſonæ acceſſoriæ iudiciorum eo.2
Perſonę quę actioni familiæ erciſc. idoneæ 5.4.7
Perſonę, quibus nunciari opus nouum poteſt 4.28.2
Perſonę ſcientię factiuę 18.5.6
Perſonę ſeu laruę prohibitę 39.11.2.3.5. pœna capitali in Auglia eo.8. conſtitutionibus eccleſiaſticis eod.11
Perſonæ ſeu laruæ permiſſæ in feſto Martis, vt dicebant deum 39.11.9
Perſonam alterius agere publicè, iniuriarũ habet vindictam 39.11.12
Perſonarum acceptio an ſit habenda in iudicio, explicata quæſtio 30.5 1.& 2
Perſonarum diuiſio, in liberos & ſeruos 14.1.1
Perſonarum alia diuiſio, in eos qui in ſuam tutelã venerunt, & qui non venerunt, & qui tutelam aliorum habent 12.1.2
Perſonarum conſideratio priuatarum, & earum qualitatum in iure 18.5.4
Perſonarum diuiſio in iure ſecundum ſcientiam, & artificium eod.5
Perſonarum in generatione conſiderandarum breuis epilogus 8.2.1
Perſonarum quædam ſui, quædam alieni iuris 11.2.2
ob Perſonarum qualitatum diuerſitatem Matrimonia prohibita ex lege Iulia de maritandis ordinibus 9.13.1
Perſonarum ſequeſtratio 23.3.15
Perſonarum ſummaria ex propagatione diſtinctio, in naturales tantùm, naturales & legitimos, ſpurios, adulterinos, inceſtuoſos, & nepharios 8.1.2
à Perſonis num prius quàm à rebus ſit initium faciendum 7.1.2
Perſonale vectigal ſeu tributum, dictum & capitale 3.5.10
Perſonales immunitates quæ tranſeant ad hæredes 18.20.9
Perſonalia à realibus vt differant 4 31.8
Perſonalia quæ dicantur 7.1.5
Perſonatus quid 7.1.7
Perſonatus nomen vt aliter dicatur 17.8.17
Pedum amputatio quibus in pœnam 31.16 9
Pedicas equi furatus, qua pœna puniendus 37.4 4
Peſtis quid 31.21.1
Peſtis amouendę cauſa etiam ab Ethnicis ſupplicatum 31.21.4
Peſtis cauſa migrans, num renunciet conductioni vel ſoluat mercedem 27.1.25
Peſtis cauſę naturales, & diuinę 31.21.2
Peſtis flagellum Dei, vt eius alia flagella, fames, bellum 31.21.3

Peſtis immiſſa exercitui,ob ſacrilegium 33.16.6
Peſtis malorum acerrimum 31.21.5
Peſtem dæmonis ſpectrum diſſeminauit Epheſi 34.19.6
Perſuadentes matrimonium filiabus ſine voluntate patris, pœna ædicti regij, & raptus tenentur 9.3.11.& qui amare perſuadet,tenetur interdicto de ſeruo corrupto eo.27
Perſuaſio ſtupri qua pœna afficiatur 36.11.6
Pertinax Imperator militibus quid edixerit 19.12.1
Pertinax imperator quę vectigalia remiſerit 3.3.9
Pertinax occiſus 18.1.4
Peruſia ciuitas capta ab Octauio Cæſare 31.27.7
Peryllus ſuo inuento periit 31.15.3
Peryllus artificio ſuo damnatus 39.1.10
Petaliſmus Syracuſiorum,quate inuentus 35.6.15
Petalnagius æſtimator bonorum Turcis 3.12.7
Peti quæ non benè poſſint 4.21.1
Petitio quid 21.8.12
Petitio bonorum poſſeſſionis quando in hæredē tranſmittatur 26.15.2
Petitio hæreditatis quando detur 46.7.1
Petitio hæreditatis,actio quæ ſit eod.2
Petitio hæreditatis,actio vniuerſalis & bonæfidei 46.7.3
Petitio hæredit.quid eod.4. eius diuiſiones eod.& num.7
Petitio hæreditatis vtilis,& directa quæ 46.7.7 eius petitione quid intendit petere actor en.8. contra quos experiatur en.9.11.& 12.& ea pēdente quomodo quieſcunt iudicia legatorum vel debitorum particularia 46.7.16
Petitio totius hæreditatis in quo differat à petitio ne partis 46.7.18
Petitio hæreditatis quibus detur 46.7.19.quo tēpore præſcribatur eo.20.effectus eod.21.24.& 25.huius petitionis conceſſæ rationes eod.27
Petitione hæreditatis quæ veniunt reſtituenda 46.7.23
Petitio hæreditatis quomodo iungatur querelæ inofficioſi 44.4.2
Petitio hæreditatis vtilis bonorum poſſeſſoribus datur 43.2.14
Petitio iudicialis quando in ſcriptis redigi debet 48.5.4.ei conformis debet eſſe ſententia eo. 2
Petitio iudicialis ſit 48.5.2. duplex, ſine ſcriptura & cum libello end.3.item conuentionalis & ac cuſatiouis eod.5
Petitiones,actiones ſunt in rem 46.7.2
in Petentem plus quam ei debeatur,quomodo ſtatuendum 21.8.8
Petronij Tectij vxor 10.3.6
Petronij mors 18.11.6
Petrus & Paulus peregrinarunt 31.6.3
D.Petrus artes Simonis magi patefacit 33.13.2
D. Petrus furtum Ananiæ & Saphiræ detexit 18.63
D. Petrus punit Ananiam & Saphiram 15. 1.14
D. Petrus in ſede ſibi delegit ſucceſſorem Clementem 15.3.17
D.Petrus Romæ ſedem elegit 2.1.1
D. Petrus ſe non immunda edere dicit Deo 2.18.4
D.Petrus ventriloquam diuinatricem iuſſit ſilere 34.8.8
Petrus primus Allobrox annulū D.Mauricij impetrat 6.14.17
Petrus rex Aragonum de Arabibus triumphauit 15.35.9
Petrus luna Benedictus 13.ſum.Pont.Carolo 6.regi Galliarum decimas in annum exigete conceſſit 2.20.6
D.Petri in tēporalibus adiutores Cletus & Linus 15.3.17
D.Petri eccleſia Romæ in vaticano 15.42.16
in æde S. Petri Romæ lucerna perpetuò ardens à Polonicis præbita 6.2.12
S.Petri ſpatha 6.14.20
Petrutia,quid diceretur ab Antiquis 9.9.24
Pfalikgrauij vox vnde 6.8.3
Pfaltzia, quid dicatur apud Germanos 6.8.16
Phaderphium 9.26.37
Phalangij mors 36.2415
Phalanx quot milites continebat 19 3.21
Phalaris conqueritur adoerſus Meſſenios de ſurrepta pecunia 33.16.1
Phalaris propter patrem à vindicta filij ſe contiuet 11.5.12
Phalaris Zeuzippo pœnam cur minatur 30.9.2
Phantaſiæ quid,& non eſſe voluntatis 30.3.1
Pharamundus Rex Francorum 47.17.6
Pharao in ſignum poteſtatis conceſſæ Ioſepho, ei ſuum annulum aureum dedit 8.7.3
Pharao punitus ob attentatam pudicitiam Sarræ vxoris Abrahæ 34.12.13
Pharao in mari rubro ſubmerſus cum exercitu 16.5.5
Pharaonis filia adoptauit Moſen in filium 10.6.21
Pharaones dicti Ægyptiorum reges 18.2.11
Phares genuit Ezron nouem annos natus 9.7.9
Phari quid 1.4.3
Phariſæos palam reprehendit dominus noſter Ieſus Chriſtus 31.12.2
Phariſæis à Deo exprobrata auaritia 2.23.4
Pharmaca quæ meliora 31.4.4
Pharmacon tria quid 34.2.5
Pharmacopolæ vendere venena cuiuis non poſſunt impunè 36.18.2
Pharnabazus accuſat Dercyllidem 19.10.12
Phaſianarij paſtores 18.24.6
Phayla Siracuſiæ claſſis dux 35.5.15
Pherecides morbo pediculari affectus 31.25.2
φιρὰ quid 9.17.5
Philebus philoſophus 18.7.2
Philelius & Xanticles repetundarum rei apud Græcos 36.28 12
Philippæi trecenti poſtulati à Sibylla pro ſuis libris 18.6.9
Philippides curſor eximius 17.12.1
Philippus Auguſtus excommunicatus 31.9.14
Philippus Burgundiæ rex quando ordinem equitum aurei velleris inſtituerit 15.35.13

Ph

Philippus imperator bona eccleſiæ baronibus cōceſſit 15.38.17
Philippus Macedo. rex, quod ſupplicium de Phocenſibus à ſe victis ſumpſerit 33.15.6
Philippus rex Macedonum Aphthonētum cur flagris cædi iuſſerit 19.10.11
Philippus Pulcher rex Galliæ. vſuras prohibuit 22. 3.16
Philippus rex à Bonifacio excommunicatus, abſolutus à Benedicto x i. 15.38.11. ei regnum ademptum, & reſtitutum eod.
Philippus rex Gallorum cum Henrico Anglorum rege contra Saladinum vnà ſe cruce ſignauit 2. 20.3
Philippus Valeſius interrex, & poſteà rex Francorum 45.4.9
Philippi duces 24.3.17
Philippi imperatoris ſacrilegium vindicatum diuinitus 33.17.3
Philippi Longi regis Galliarum tempore læproſi cum Iudæis in Chriſtianos coniurarunt 15.28. 22
Philippo Francorum regi ob adulterium ſacris interdictum 36.6.33
Philippo Macedoni quæ ciuitas in expugnabilis 3.2.2
Philippo Valeſio Gallorum regi Delphinatus principatum ceſſit qua condirione Vmbertus princeps 18.2.21
inter Philippum Macedo. & Athenienſes quæ belli cauſa fuerit 1.2.10. & lib. 33.8.8
Philiſtinorum tributum Dauid à populo aufert 3.3.2
Philoſophia quid, & diſtributio in tres ſpecies, & plura membra 18.7.1. & has partes iamiam qui exercuerint ſeorſum, & qui omnes eod.
Philoſophia omnis in actione, & contemplatione eod.3
Philoſophia vera mores componit eod.
Philoſophia vera in vſu & memoria, non in verbis & diſputatione eod.4
Philoſophis vetitum, ne quæ animos corrumperent, tractarent 44.12.16
Philoſophi nomen quid, & quis primus eo ſe nominauit 18.7.1
Philoſophi contemplatiui, inutiles & odio habiti eod.5
Philoſophi cur à muneribus non exeuſati 18.7.10
Philoſophorum collegia, vt ſeditioſa, ſublata 1. 8.3
Philoſophis plures artes exercere apud Indos licebat, non aliis 9.13.5
Phinees ſcortantes occidit 36.21.8
Philtra amoris 34.12.4
Philtra propinantes quibus pœnis plectantur 34. 12.9
Phobenus Chartophilax Bulgariæ archiepiſcopus 8.7.31
Phocas imperator 61. factus anno 605. electionē Bonifacij 3. ſum. Pont. defendit 15.3.11
Phocas quando imperator creatus 15.5.6
Phocæ factione Mauricius imperator trucidatus 1.12.5
Phocēnſes nullos ſeruos habuerunt 14.1.19
Phocenſes victi à Philippo Macedonum rege 33. 15.6
Phocenſium principum vxores dux, ob ſacrilegiū vt puniræ 33.16.7
Phocion iuſſit filio, ne iniuriæ ſibi factæ recordaretur 38.7.8
Phædon percuſſit primus 36.2.19
Phænice & Mirmidonum exercitus vnà cum Neoptolemo mortem Achillis luxerunt 16.1.20
Phænices primi mercatores 25.15.8
à Phœnice Syriam ſeparare voluit Adrianus 15. 7.3
Phœnices, filias ante legitimas nuptias proſtituebant, quod ſublatum à Conſtantino Magno 9. 2.27
Phœnices nauigationem & eius negotiationem inuenerunt 25.2.11
Phœnicidis dictum de piſcibus 25.1.2
Pholæ, genus pecuniæ antiquæ 37.4.1
φορος quod tributum apud Græcos 3.4.9
Phrææteum tribunal de quibus iudicabat 47.5.2
Phraſaortes Perſas rexit 33.15.13
Phreneſis & lethargi cauſæ, & locus generationis 13.5.8
Phreneticorum diſtinctiones 13.5.2
Phryginda ludus puerorum per teſtulas 38.4.3
Phrygum iouentum circa mortuorum corpora 2. 14.19
apud Phryges, filij naturales non erant ex familia & geoere patris 10.3.16
Phrynicus dux 35.5.22
Phrynicus poëta punitus, quod Comœdiam præteritæ miſeriæ edidiſſet 34.12.16
Phthyriaſi ſeu pediculari morbo qui deceſſerint 31.25.2
Phur apud Aſſyrios quid diceretur 34.5.7
Phyſici qui 18.9.1
Phyſices Ariſtotelis libros ſolebat Alexander Magnus euulgari 33.9.7
ad Phyſicam audiendam monachis prohibitum monaſterium exire 18.7.11
Phyſiognomia, quæ diuinatio 34.3.5
Picenti quòd defeciſſent à Romanis, qua pœna damnati 47.40.16
Picenti & Leucanij populi, ſerui ob defectionem effecti 31.27.9
Pictatium quid 47.23.4
Pictauienſe concilium 17.17.19
Pictones à Carolo 7. an. 1436. diademati vniti 6. 6.21
Pictura in tabula aliena facta quomodo acquiratur domino tabulæ 20.9.12
Picturam orbis habuiſſe, capitale fuit 39.1.21
Picturæ iniurioſæ prohibitæ, & quomodo vindicatæ 38.6.3
Pietatis cauſam dos habere dicitur, & ob id errore etiam ſoluta non repetitur 8.7.21
Pietatis in cauſam impendens præfertur in hypotheca aliis 23.11.10
Pietatis ſpecies in dotis promiſsione verſatur 9. 18.4
ob Pietatem & amicitiam impenſæ factæ quomodo

do repetantur 21.16.6
Pigmentarij 18.23.21
Pignus quid,& differentia ab hypotheca 23.5.3
Pignus adhuc quid, & quæ in ipſo conſideranda eod.5
Pignus conuentionale quid 23.9.1.duplex,tacitum & expreſſum eod.2
Pignus expreſſum generale omnium bonorum,& ſpeciale aliquorum eod.3
Pignus quomodo contrahatur re 23.9.13. In eius conſtitutione pactum admitti, vt ſi intra tempus debitum non exſoluatur, iure emptionis poſſideatur eod.14.& de aliis pactis pignorum nu.15
Pignus purè & ſub conditione, & aliis modis fieri 23.9.16
Pignus duelli futuri quid, & quomodo mittatur aut proiiciatur 48.16.10
in Pignus iudiciale, feudum quomodo & quando & pro quibus capi poſſit 6.17.8
Pignus poſt mortem debitorum aut creditorum quomodo remaneat 23.10.13
Pignus prætorium duplex,prætorium, & iudiciale,& prætorium quid 23.6.1
Pignus iudiciale quid,& eius rationes eod.4. quæ bona pro eo capi poſſint eod.5.& 6
Pignus in cauſam iudicati captum, authoritate iudicis vendendum 23.6.15
Pignus teſtamentarium 23.7.21.legale 23.8.1
Pignus vel inſtrumentum reddere,diuerſa 21.6.3
Pignoris diuiſio generalis 23.5.1
Pignoris alia diuiſio,in quatuor ſpecies eod.6
Pignoris & arrhæ differentia 8.7.2
Pignoris interitus cuius periculo ſit 23.10.2.de eo pactum valet eod.3
Pignoris fructus creditoris non ſunt,ſed debitoris aut imputat in ſolutionem debiti creditor 32.10.4
Pignoris prætorij ſpecies, pupillorum cauſa 23.6.3
Pignoris rationes,& fines 23.9.17
Pignori obligare quæ perſonæ poſſint 23.9.12
Pignore abutens,ius pignoris amittit 23.7.12
Pignora capta in cauſam debiti, & penes debitorem deponi poſſunt 23.3.32
Pignora cedunt ſolutioni debiti, quomodo 21.18.9
Pignora iudicialia quomodo pro debito vniuerſitatis capiantur 23.6.7
Pignora quomodo, & ordine per viam actionis, & per viam executionis capiantur eod.8
Pignorum capiendorum pro debito, vel ex re iudicata,forma 23.6.15
Pignorum capiendorum & vendendorum pro debito in Gallia praxis 23.6.16
Pignora pro executione rei iudicatæ quomodo capiantur 50.1.29
Pignorum actionum aliæ ciuiles, aliæ prætoriæ: ciuilium alia directa,alia contraria, alia vtilis: & de illis 23.10.1
Pigneratio iniuriæ cauſa quid 38.8.3
Pignoratitia actio à quo tempore præſcribitur 40.6.2
Pignoratitia vtilis actio quibus,& pro quibus datur 23.10.8
Pignoratitia contraria actio pro quibus datur eod.5.&7
Pignoratitiæ prætoriæ actiones quæ 23.10.9
Pilæ luſoriæ quatuor ſpecies 39.4.4.inuentor 9
Pilæ monumenta publica 48.10.2
פלגש pilegeſch, ſeu concubina Rabinis, vxor ſine ſolemnitate ducta, cuius filij patri non ſuccedebant,niſi in muneribus 10.1.8
Pileus quare auferiur damnatis vltimo ſupplicio 32.27.3
Pilei regum Ægypti & Æthiopum ſerpentibus inuoluti,quare 35.1.25
Pileum inſigne libertatis capite raſo 14.5.18
Pilum quid 19.3.22
Pilorum euulſio,pœna adulterorum 36.6.41
Pinarij ſacerdotes 16.8.29
Pindarus in carmine quinquies victus à Corinna 47.11.7
Pingues habiti ignaui,& equo priuati 19.51.5
Pinqueniacum oppidum 15.33.6
Pior eremita diu inuiſus latuit 15.14.22
Pipinus contra Vnaifarium regem Aquitaniæ, quod bona eccleſiæ retineret, bellum mouit 2.28.2
Pipinus & Carolus Aquitaniæ regnum vſurpare voluit, vincuntur à Carolo Caluo rege Galli. 6.7.17
Pipinus filius Anſegiſij Meier domus regiæ 6.8.9
Pipinus pater Caroli Martelli, Meier domus regiæ 6.8.9
Pipinus in locum Childerici ſubrogatur à Zacharia Pappa 16.1.29
Pipinus ſubrogatus extraneus, in locum Childerici regis Galliarum 41.7.24. pater Caroli Magni eod.
Pipini regis Galliarum tempore eccleſiarum Orientalium deſcriptio facta 15.5.52
Piſanus primas,in Sardinia 15.10.3
Piſcari non licet in mari cum lumine 1.4.1
Piſcari omnibus permiſſum in fluminibus publicis 3.14.7
Piſcari vetitum cum ſuccorum permixtione 1.4.1
Piſcationes quibus,& in quo loco permiſſæ 39.10.12
Piſcationum leges à principe Gallico noſtro præſcriptæ,circa modum & tempus eod.
Piſcari licet clericis & monachis 39.10.54
Piſcationibus & inſtrumentis piſcatoriis leges impoſitę 3.14.6
Piſces ex ſtagno alicuius capere,furtum habet 37.5.14
Piſces nec cor,nec pulmones habent 5.5.2
Piſces ſcamoſi ne venderentur lex 25.11.8
Piſcium venditioni lex impoſita 36.30.13
Piſei & Elei de Olympicis ludis certarunt 39.5.10
Piſtratus à voluptatibus alienus 37.7.10
Piſiſtratus in templo Apollinis ventrem exonerauit 33.10.5
Piſiſtratus tyrannus decimas ab Athenienſibus exegit 2.20.2.& reſponſum ſent præclarum ea de cauſa eod.

Piſiſtrat

Piſiſtrati dolus ſe vulnerando 36 22.6
Piſiſtratidæ conuiuiorum inuentores 18.1.13
Piſtores 18.26.1
Piſtricum monſtrum marinum 31.20.1
Pittachus rex factus contra exules 47.14.11
Pius locus authoritate epiſcopi tantùm fit 15.28.40
Pij Cæſares à quo dicti 18.2.12
Pia cauſa quæ 22.17.6
Piæ cauſæ fauendum 44.1.3.9.& 10
Piæ cauſæ debetur fideicommiſſum etiam ex inſtitutione incapacis ſucceſſionis hæredis 42.29.9
Piæ cauſæ gratia, reſtitutioni ſubiecta alienari poſſunt 25.4.4
Piam ob cauſam ſolutum non repetitur, vt indebitum 22.17.5
Piæ cauſæ quæ dicantur 42.34.11
Piæ pecuniæ debitæ maritandis pauperibus non debentur pro maritandis viduis, ſed pro primò nubentibus 9.26.14
Placita ſeruanda 21.2.8
Plagæ Ægyptiacæ quæ 31.13.1
Plagiator ingenui, dabatur ſub voluntate proximorum ſubſtracti occidendus 36.31.13
Plagiarij dicuntur & qui aliorum poëmata vel ſcripta ſibi vſurpant 36.31.13
Plagiariorum pœnæ 36.31.5.& actiones eod.nu.6.7.& 8
Plagij criminis, accuſatio publici iudicij 36.31.5
Plagium qui committere dicantur 36.31.4
Platani pro vmbra, vectigal ſolutum 3.10.18
per Platanum iurabat Socrates 15.8.22
Plato cælibatus legem ſancit 3.19.1
Plato communes nuptias eſſe debere voluit 9.2.22
Plato duplicia tributa diſpoſuit 3.5.7
Plato in Ægyptum profectus 31.6.3
Plato mercator fuit olei, quare 47.10.7
Plato mulieroſus 32.13.10
Plato plagiarius ſuppilauit libros Moſis 36.31.13
Plato in ſolitudinem ſe recepit 15.14.7
Plato portoria cur tollere voluerit 3.9.2
Plato primus tres partes illas philoſophiæ coniunxit 18.7.2
Plato quas reſpub. fœlices dixit 18.2.14
Platoni & Ariſtoteli ætas nuptiarum quæ legitima 9.7.3
Platonis lex de pretio ſoluendo, quæ 25.12.7.& de pretio certo alia c.13.nu.2.eod.
Plato ſuis legibus vult, vt cælibes non ſint 9.6.33
Plato vendi iuſſus 18.7.6
Platonis de mulieribus ad rempub. adminiſtrandam admittendis, improbata ſententia 47.11.3.& 8
Platonis lex de tutelis, & accuſationibus tutorum 13.10.22
Platonis lege vſuræ prohibitæ 22.3.15
Platonis lex diuortij faciendi, & formula 9.15.23
Plautianus Seueri imperatoris præfectus cohortibus 47.14.5
Plautus heliatus olim potifex 17.5.20
Plebanus quis, & quare dictus 15.24.12
Plebania aliquando maior rectoria 15.24.13
Plebeius prætor quando 47.30.6
Plebeius quando feudo nobilitatur 6.4.2
Plebei cur nobilitari poſſint, & feuda nobilia accipere 6.4.7
Plebs in plebania & alibi, quomodo intelligatur 15.24.14
Plebs odit principes ſuos bonos 6.20.7
Plebs quot conſtat perſonis 18.3.2
Plebis & patriciorum diſcordia Romæ ob candidatos magiſtratuum 36.29.4
Plebe interueniente quare epiſcopus electus 15.12.8
ex Plebe nullus aliquando creabatur magiſtratus, & quando creatus 47.10.14
Plebi quæ conceſſit Romulus eod.
Plebiſciti poteſtas, & origo 47.34.7
Pleninius legatus Scipionis, de theſauro Proſerpinæ rapto vt punitus 33.15.8
Plenum quid dicatur 5.12.5
Plena pubertas octodecim an. in viris 9.7.12
Plenilunij in pugna obſeruatio 19.30.9
Plotini de aquis opinio 1.3.5
Plumbatores in aula Romana, qui 15.42.4
Plumbum & ſtamnũ cur à numis arceantur 36.2.7
Plumbo liquido ora obturari, pœna 36.8.6
Plumbo liquido os claudi, pœna Lenonis 31.37.4
Pluralis numerus duobus contentus eſt 40.5.7
Pluribus in monaſterijs locum habere non poteſt monachus, & cur 15.15.20
ex Pluribus rebus venditis vna, vel pars ex toto non retrahitur à proximis 26.2.15
Plus petens quàm debeatur, quomodo plectatur 48.5.11
in eum qui Plus quam debeatur, petit, quomodo ſtatuendum 21.8.8
Plus petitur, quàm debeatur, tempore 41.52.1
Plutoni regna inferorum tributa 14.5.14
Pluuiæ aquæ arcendæ actio quando locum habeat 4.17.3.& interdictum eius aquæ quando competat eod.8.& 9
Pluuiam de cœlo præcibus ſuis impetrauit M. Antonius philoſ. 34.10.11
Plyntheria feſta Athenis celebrabantur 2.16.5
Poculum abortionis vt puniendum 36.15.18
Poculum amatorium dare, punibile 36.12.10
Podium quid 4.12.6
Podmetzchek, quid Moſcouitis 37.1.17
Pœna arbitraria, & compromiſſi quando committitur 47.39.26
Pœna capitalis vix primis temporibus rerumpub. fuit in vſu 31.3.14.& ſeq.
Pœna ciuilis, alia criminalis, & quid vtraque 31.3.1. ciuilis rurſum triplex, conuentionalis, legalis, iudicialis, & quid quęlibet eod.
Pœna compromiſſi non eſt in poteſtate arbitri, ne petatur 47.39.14
Pœna conuentionalis quando vſurarum loco eſt 31.3.2. Non poteſt applicari fiſco eod.
Pœna corporalis ſubrogatę in locum pecuniarię famoſę demit infamiam 31.11.9
Pœna criminalis, in corporalem & pecuniariam diuiditur 31.3.12
Pœna dicta non debet differri, quin executioni mandetur

mandetur 32.28.2
Pœna diuina, temporalis & perpetua: temporalis in boe, & alio ſeculo, & quæ eius generis 31.4.3
Pœna diuiſa in pœnam, & multam 31.3.6
Pœna grauiot vbi maius delictum 44.3.20
Pœna hodie ſeruom ex libero non facit 9.15.8
Pœna impoſita nubentibus intra annum luctus an remitti poſſit 9.26.55.& 56
Pœna in contractibus appoſita quid differat ab eo quod intereſt 21.10.4
Pœna iudicialis quæ 31.3.5
Pœna legalis ciuilis quæ, & ſpecies 31.3.4
Pœna, manuum & pedum amputatio, ante ſupplicium vltimum 35.1.11
Pœna, melle nudum inungi, & apibus exponi 18.7.7
Pœna militatis, milites inter ſarcinas & captiuos ponere, fractis haſtis 19.10.19
Pœna pecuniaria criminum in corporalem conuertitur ob inopiam debitoris 38.1.10
Pœna pecuniaria fiſco adiudicata, facit iudicium criminale 47.5.3
Pœna pecuniaria quando commutari poteſt in corporalem ob inopiam condemnati 22.10.1
Pœna quare interdum tranſit in ſucceſſores & poſteros 31.4.4
Pœna quomodo ſeruos facit 14.3.3
Pœnæ ſerui qui eod.7
Pœna ſupplicij quibus caſibus ſuſpendatur 32.28.4.5.& quomodo mutetur eod.nu.6
Pœna, viuum ſepeliri 19.11.4
Pœnæ acerbitas continet magis improbos 11.8.5
Pœnæ alia ratio ſtatuendæ, vt cæteri à ſimili maleficio punito terreantur 31.2.11
Pœnæ conuentionalis, & vſurarum differentia 31.3.3
Pœnæ imponendæ ratio alia, conſeruatio dignitatis læſi 31.2.8
Pœnæ nomine legatis adiecta 42.33.18
Pœnæ ſynonima, ſupplicium, vindicta, vltio 31.1.1
Pœna vnde declinatum nomen baber 31.1.2. & quid eod.3
Pœnam inflictam iudex qui condemnauit, nec mutare nec moderari poteſt 32.27.3
Pœnam pecuniariam cui iudici liceat conuertere in corporalem, & contrà 31.3.6
Pœnam ſoluendo quando liberatur promiſſor 24.2.8
Pœna affecta quare interdum bruta, & res inanimatæ 31.2.12
Pœna affecti clam propter ſplendorem proximorum 35.1.30
pro Pœna, tonſio capillorum 16.1.21
Pœnæ capitales, quæ 31.34.2
Pœnæ diuinæ alterius ſeculi, duplicis generis: temporales, & æternæ 31.28.2
Pœnæ diuinæ quæ, & quomodo dicantur 31.4.2
Pœnæ exacerbandæ vbi frequentius eſt crimen 38.5.1
Pœnæ imponendæ habita ratione rerum & perſonarum 32.20.12
Pœnæ in arbitrio principis, qui ſolus imperat, ſunt 36.21.4
Pœnæ inuentę ad emendationem delinquentium & aliorum qui eorum exemplo delinquere poſſent 31.2.3
Pœnæ iuris ciuilis in genere 31.34.1. non capitales quæ, & damni pœna quid eod.
Pœnæ iure pontificio vſurpatæ quæ 31.29.1
Pœnæ militares quædam in ſumma 19.12.11
Pœnæ non ſunt exequendæ ex ſpiculatoris arbitrio, ſed iudicis 32.28.1
Pœnæ ſanguinis non infliguntur ab eccleſia 49.1.13
Pœnæ ſeueriores eſſe debent creſcente audacia 31.3.19
Pœnarum criminalium aliæ capitales, aliæ non capitales: & capitalium aliæ maiores, aliæ minores 31.3.13
Pœnarum criminalium corporalium non fit compenſatio 38.7.14
Pœnarum in genere criminalium, diuinarum & humanarum diuiſio 31.4.1
Pœnarum tres appellationes ex diuerſis cauſis puniendi 31.2.1
Pœnarum varia genera iuris ciuilis 31.37.1
Pœnis affici nemo priuata authoritate legitime poteſt 32.27.1
Pœnas magiſtratus omnes non poſſunt, nec qui poſſunt quas voluerint infligere 32.27.2
in Pœnis proportio Geometrica, non Arithmetica ſeruanda: & quæ ſit vtraque 30.5.2
Pœnis publicis res inanimatæ cur ſubditæ 36.15.9
Pœnalis actio in quantum hæredes & quando obliget 36.25.9
Pœnales actiones quæ, & à perſecutoriis rei vt differant 21.8.14
Pœnales exactiones quando, & quæ tranſeant in hæredes 32.25.3
Pœnalia compendia fiſcum ditant 3.4.5
Pœnalium actionum diuiſio, in eas quæ in duplũ, triplum, quadruplum 21.8.15
Pœnitentia publica qualis 2.8.10
Pœnitentia in vicino concludẽte pullos admittitur 4.24.12
Pœnitentiæ locus non eſt in contractibus nominatis 25.23.2
Pœnitentiæ locus non eſt in feudo perpetuo 6.19.25
Pœnitentiæ nomen quid contineat, & quomodo vt ſacramentum definiatur 2.8.1
Pœnitentiæ diuiſio, in eam quæ Dei, & quæ hominis. Item ſubdiuiſio pœnitentiæ hominis, in veram & falſam: Et veræ, in publicam ſeu ſolemnem, & priuatam eod.2
Pœnitentiæ materiæ, & res, eod.3. Eius partes, contritio, confeſsio, ſatisfactio, abſolutio &c. eod.4
Pœnitentiæ vis & effectus 2.8.11
Pœnitentiam negans morienti, occidere videtur 36.23.3
Pœnitentia, non definit eſſe fur 57.1.5
Pœnitentia pœna ciuilis raptoris non eluitur 36.25.15
ex Pœnitentia cognatio & filiatio ſpiritualis non egreditur

egreditur perſonam pœnitentis 9.11.19
quia per Pœnitentiam ea non fit remiſſio peccarorum, vel regenatatio, quæ per baptiſmum fit eod.
Pœnitentia quæ crimina aboleri poſſunt 30.11.17
Pœnitentiæ arbitratiæ relictæ confeſſoribus 36.1.11
Pœnitentiarius Pappa, & pœnitentiatius Pappæ quis, & munus 15.42.16
Pœnitens non ordinatur, curialis luxurioſè viuens 16.10.20
Pœnitentes publicè ab eccleſia pellendi 16.3.3
Pœnitentium veſtitus 15.16.2
Pœnula commuois cuius eſſet 9.19.23
Poëta ne militet 19.3.11
Poetæ à muneribus & collectis non ſunt immunes 3.8.12
Poetæ non habent immunitatem 18.10.3
Poëtis Romæ maledicentia caſtigata, & alibi 38.7.3.& 4.& c.6.nu.5.6.7.8
in Poœtis aliquid diuinitatis ineſſe aliqui putarunt 34.3.19
Polemarchus à muſtellis ob periurium infeſtatus 50.10.11
Polematchus capite damnatus ſpoliato Cyri ſepulchro 33.23.22
Polemoniacus pontus 19.18.5
Policarpi præclarum factum 33.9.3
Policrita Naxia capta à duce Mileſiorum 33.21.9
Politici magiſtratus quam habent iuriſdictionem 47.35.7
Politicorum magiſtratuum eadem quæ ædilium 47.31.7.& 8
Pollicitatio quid, & vt differat à pacto 21.2.7
Pollicitatio verbis fit, & per epiſtolam 24.9.1
Pollicitatio quid, & quomodo à pacto differt eo.2. eius nomen generale & ſpeciale eod.
Pollicitatio quando obliget eod.5
Pollicitationum diſtinctio 24.9.3
Polliceri quæ res poſſunt 24.9.4
Pollinctura cœna quæ 25.11.8
per Pollucem iurabant antiqui 33.12.14
Polloniæ regnum à Mieciſlao, Benedicto 7.Pont. Max. in feudum datum 6.2.12
Polonici & Sarmatici nunc, qui olim Lituanici dicebantur 10.1.12
Polybius Corinthius Alcinoe pater 27.1.12
Polydorus, Priami & Hecubæ filius, necatus 41.4.4
Polygamia obtinuit apud Athenienſes, Parthos, Thraces, Ægyptios, Perſas 9.2.20
Poligamiã qui approbauerint 9.2.19.20. & ſeq. & polygamiam in vno matrimonio non eod.10
Polymeſtor, rex Thraciæ 41.4.4
Polynices 41.3.3
Polypus imaginatione ſe in varios colores mutat 34.11.11
Pomarium aut pirum furatus quomodo puniendus lege Salica 37.6.7
Pomonanus ex ſacrificulis 16.8.29
Pompeius die ſabbathi expugnat templum Hieroſolymitanum 2.16.21
Pompeins Magnus capto templo Hieroſolymorum, ab auro inibi inuento abſtinuit 15.39.6
Pompeius victus à Iulio Cæſare 2.16.12
Pompeia lex de patricidiis quæ, & eius pœna 36.24.2.& 3.
Pompilius Faunus, Pompiliam Faunam vxorem ob vinum potum, cecidit virgis 39.1.15
Pompooius Atticus ſine inimicis, quare 38.7.9
Pomponius iuriſconſultus 18.11.5
Pompuſiani mors 39.1.21
Pondera menſurãſue falſificans qua pœna puniendus 36.1.8
Pontachanus dictus Palmariæ regionis regulus 9.36.5
Pontanus ſum. Pont. quo anno ſedit 15.4.10
Pontem priuati iuris, nemo ſupra flumen publicũ facere poteſt 1.4.1
Pontes facere ſupra vias ad coniungendas domos inhibitum 4.12.7
Pontifex ſummus, Pappa dictus 15.2.12
Pootifex ſummus ſolus quæ poſſit 15.3.5
Pontifex Romanus ſummus ex omni ætate eccleſiæ catholicæ eod.11. eius qualitates, inſignia, veſtitus, & ornatus eod.12
Pontifex ſummus vnus tantùm eſſe vno tempore poteſt 15.3.15
Pontifex ſummus quis eligi poſſit eod. 16. à quibus eligatur eod.17.& 18. à viuente, clero poſt approbante, de hoc principe eod. & quando imperatoris conſenſus adhibitus eod.19
Pontifex ſummus à cardinalibus eligendus, & de forma electionis 15.3.20. eius electioni quæ obiici poſſint eod.21
Pontifex ſummus non poteſt eligi fœmina, quare eod.22
Pontifex ſum. electus, quare ſella forata ſedere iubeatur primùm 15.3.23
Pontifex ſum. electus inthroniſatur, coronatur, confirmatur: & quid gerat ante hæc, & differentia reſcriptorum antè & poſt omiſſorum 15.3.24. Eius poteſtati quæ reſeruata 15.3.27
Pontificis maximi Romanorum poteſtas 16.8.39
Pontificis ſummi electio in poteſtate regis Galliæ olim 17.7.2
Pontificis ſumm. electio non habet confirmationem 17.13.6
Pontifici debent reges & Cæſares obedire, ipſi autem Deo 25.1.12
Pontifices ſoli nunc templa dedicant 15.29.10
Pontifices ſummi fueruot imperatores aliqui Ethnicorum 15.5.10
Pontifices ſummi plures ſimul electi, & quale ſchiſma inde natum 15.3.15
Pontifices ſummo pontifici ſubditi, vt membra 15.3.8
Pontificum ſeu epiſcoporum cura & authoritates requiritur in eccleſiarum constructione 2.1.10
Pontificum ſummorum in reges poteſtas 15.2.11
Pontificum conſilium olim cauſas arrogandi diſpiciebat 10.6.11
Pontificibus ſubditi & laici imperatores, & magiſtratus inter gentiles quoque 15.3.9
Pontificatus, num ſit ordo, quorundam pugna 16.1.9

Ponti

Pontificatus ſummæ dignitatis finis 15.3.26
Pontificatum gerebant imperatores Romani paganorum, quare 15.29.9
Pontificatum ſummum gentilium gerebat imperator 50.12.8
Pontificiæ ſanctiones ciuilibus præponi in matrimoniis iudicandis 9.21.2
S. Pontij de Tomeriis monaſterium in Gallia 9.14.9
Pontonarius traiiciens furem, qua pœna puniendus 37.15.3
Pontum quando expugnauit Mahometea 15.5.10
Popilia veſtalis viua defoſſa 36.7.3
Popilij legati Antiocho reſponſum 35.4.10
Popinarum frequentatio ex nimio otio, eáque malorum plurium cauſa 39.7.1
Popinarum & ganearum frequentatio inhibita in Gallia vxoratis & ciuibus, quare 39.7.2. pœna eod. & iure pontificio & canonum, clericis eod.4
Popinis interdictum vendi aliud, quàm legumina & olera cocta 39.7.11
Popinonem vocare, vel in popinam ducere filiumfa. iniuria eſt patris 39.7.3
Poppea lex, & lex Papia diuerſæ, Poppea de frequentandis matrimoniis. Papia de iure ciuitatis de vtriſque 9.6.3.4.5.6.&c.
Popularis actio quando per procuratorem intentari poteſt 49.4.3
Populica actio quare agendo & non defendendo amittit procuratorem 24.32.22
Popilius ad Antiochum legatus à Romanis miſſus 32.15.4
Populus quid, & vnde 16.1.2
Populus cogit euomere quæ Quæſtores intercipiunt 33.19.8
Populus quid 18.3.1. diuiſus à Romulo ordine, & dignitate, & quomodo eod.3. quæ permiſſa populo ex lege Romuli eod.4
Populus & turba à prudentibus vitari debent 15.14.5
Populus tumultuans, quomodo puniendus 35.6.20
Populi peruerſæ in dominatione qualitates 47.15.24
Populi Romani diuiſio variata 47.23.2
Populi Romani varia & mutabilis, inconſtánſque mens in regimine reipub. 47.34.8
Populi vanæ voces non audiendæ, nec ſequendæ 6.20.14. beſtia multorum capitum populus
Populi voces vanæ audiendæ non ſunt 32.1.2.& 4
Populum ineſcare, crimen perduellionis 35.1.12
à Populo ſacerdotum Ethnicorum electio vt fieret, quæ lex lata, & quàm variè mutata 17.11 36
Populares actiones quando mulieri & pupillo concedantur 4.28.1
Popularia & priuata interdicta quæ 21.8.24
Popi, ſacerdotes 16.8.29
Porcherius Treuirenſis, à populo necatus 39.1.13
Porcam præcidaneam ante meſſem vouebant Romani 24.10.14
Porci paſcuis non debent immitti 3.15.11
Porci pro tributo dati 4.3.3
Porcorum ſeu porcellorum furta quomodo puniantur 37.5.7
πάροος & πορθμ 10.2.2
Porphyrio auis adulterium dominæ detegit 36.6.3
Portatiui epiſcopi qui dicti 15.12.44
in Portis ciuitatum iudicia fiebant 18.4.5
Portarum curatores 23.12.9
Portas cuſtodire, officium 15.39.2
in Portis ciuitatum iudicatum olim, & ſub dio 47.11.12
Portia lex pro tergo 31.11.14
Porticus, paries apertus 4.7.5
Portorium non ſoluunt ſeu vectigal, ad proprium vſum delata, quæ fiſci ſunt, & delata in opus ruſticum 3.9.5
Portorium empta à fiſco ſoluunt eod.6
Portorij vectigal, pro inuectis & euectis rebus 3.9.1
Portoria, inter immobilia 1.9.11
Portoria Plato & Nero voluerunt aliquando tollere 3.9.2
Portoria Iulius Cæſar peregrinarum rerum inſtituit Franciſcus primus in Gallia vocat hæc portoria *Traicte foraine* 3.9.3
Portoria qui ſoluere debeat, an mulio qui equos ſuos ad portandas merces locauit, an dominus mercium 3.8.24
in Portugalia à Ioan. 22. nouus ordo militum ſacrorum 15.35.11
Portus publici iuris, ideo cuilibet licet in iis piſcari. Regij autem iuris vel domini loci, ratione iuriſdictionis & vectigalium. Portus quid, & eius differentia ab ſtatione 3.14.7
maiſtre des Portz, paſſages & chemins, in Gallia quis 3.13.5
Poſitiones inter litigantes 48.7.5. quibus teneatur reſpondere aduerſarius eod.6
Poſitionibus litigantium quomodo litigantes reſpondeant 48.6.9
Poſſeſſio ab occupatione cœpit 20.2.1
Poſſeſſio eadem apud plures vnius rei eodem tempore eſſe nequit 23.2.7
Poſſeſſio, baſis vſucapionis, & dominij 40.4.2. hæc ciuilis & naturalis eſſe debet eod.3
Poſſeſsio beneficij non transfertur collatione, ſed adipiſcenda eſt 17.16.5. quemadmodum autem adipiſcenda eod.6. & intra quod tempus eo.7. Poſſeſsionis quæ in beneficiis vtilitas eo. 8. vt & poſſeſsionis triennalis vtilitas in ſacerdotijs eod.
Poſſeſsio beneficij quomodo detur 20.10.10
Poſſeſsio bonorũ à bonorum poſſeſsione differt 43.2.2
Poſſeſsio, & quaſi poſſeſsio quid 21.9.9
Poſſeſsio fiduciaria quid 23.5.2
Poſſeſsio in ſequeſtrum tranſit 23.3.20. & eam nõ tollit manus regiæ iniectio eod.21
Poſſeſsio quomodo naturaliter interrumpatur 40.6.5. & ciuiliter 6
Poſſeſsio vel quaſi ex quo actu indicatur 4.22.7
Poſſeſsio tot modis amittitur, quot acquiritur 20.12.1
Poſſeſsio naturaliter, & ciuiliter amittitur eod.2 natura-

naturaliter amittitur, naturæ & hominis facto, quomodo eod.
Poſſeſſio quomodo ciuiliter amittatur vel interpelletur eod.3
Poſſeſſio ſeu vſucapio ciuiliter interrumpitur, innouatione cautionis, precum principi facta oblatione, ſolutione 20.12.5
Poſſeſſio dominium continet aliquando, & contrà 1.13.2
Poſſeſſio plena cum vſufructu 1.13.4
Poſſeſſio à pedum poſitione eod.7. aliis, à ſedium poſitione nu.8.9.10.11
Poſſeſſio propriè corporalium, non incorporaliũ 1.13.12
Poſſeſſio ciuilis eod.17
Poſſeſſio quæ habet plus facti, quàm iuris eo.19. & eoorrà 16
Poſſeſſio colorata quæ eo.20. vacua item nu. 26
Poſſeſsio quæ ſit, quæ plurimùm iuris, & plurimũ facti habet eod.21
Poſſeſsio quæ nihil iuris habet eo.22. & 24
Poſſeſsio mere ciuilis eod.25
Poſſeſsio diſtincta in eam, quæ cum titulo, & ſine titulo eſt 1.13.27
Poſſeſsionis & proprietatis diſtinctis 1.13.3
Poſſeſsionis noua finitio eod.5
Poſſeſsionis diuiſio, ea diuerſis modis poſſideodi, ex iuri & facto eauberante eod.15
Poſſeſsioni incumbere quis poteſt ciuiliter, naturaliter, vtroque modo: non autem dici ciuilẽ poſſeſsionem eo.23
Poſſeſsionis adeptio fictitia quot modis fit 20.10.9
Poſſeſsionis bonorum agnitio ſymbolica eod.16
Poſſeſsionis beneficij adeptio quando præcipuè deſideratur 15.12.19
Poſſeſsionis commodum poſſidenti 4.12.3
Poſſeſsionis initium in præſcriptione quo referẽdum 40 8.3
in Poſſeſsione bonæ vel malæfidei, quæ perpendenda 40.8.3
Poſſeſsionis interruptæ & ſuſpenſæ in vſucapionibus differentia 20.12.6
Poſſeſsionis rerum eccleſiaſticarum cognitio ad curias regis cur pertinet in Gallia 45.7.12
Poſſeſsionis vtilitas 21.9.11
in Poſſeſsionem bonorum Comitis, rei ſeruandæ cauſa, ſe mitti creditor eius petere non poteſt 6.9.16
Poſſeſsionem dare plus eſt, quàm inueſtire 6.14.4
Poſſeſsionem ſpiritualium ſeu incorporaliũ quomodo conſequamur 20.10.10
pro Poſſeſsione & inueſtitura quæ habeantur 6.14.3
Poſſeſſor bonæfidei & malæfidei quales impenſas, & quomodo repetat 21.16.5
Poſſeſſor bonæ & malæfidei quos fructus hæreditatis reſtituit 46.7.21. & 22
Poſſeſſor, niſi ſit violentus, releuatur à probatione dominij 48.9.11
Poſſeſſor vel quaſi in ſeruitutibus quis dicatur ex contendentibus 4.22.2.4. & 7. & nunciando quomodo ſe facit poſſeſſorem eo.5
pro Poſſeſſore quis dicatur poſſidere 46.7.11
pro poſſeſſoribus Auguſtus imperator pronuntiauit 20.4.1
Poſſeſſorium plenum quid 36.25.13
Poſſeſſoria bonorum petitio quæ, & quibus detur 46.7.5
Poſſeſſoria bonorum petitio quãdo datur 43.4.17
Poſſeſſorij beneficiorum cognitio cur à iudicibus regiis expeditur in Gallia 47.21.25
Poſſeſſorij iudicij pro beneficiorum litibus, methodus 17.20.5
Poſſeſſorij duæ prouiſiones, vndimiæ ſeu recredentia, & ſequeſtratio eo.7
Poſſeſſoria iudicia, quæ interdicta dicatur 21.9.10
Poſsidendi facultas, quòd ad vſucapionem pertinet, quibus caſibus ſuſpenditur 20.12.6
Poſsidonij honor 47.40.9
Poſteri periurorum, ignobiles 50.10.9
Poſteriora non derogare prioribus, caſus 9 24.6
Poſteriores qui 9.9.16
Poſthumis imperator cur lapidatus ab exercitu Romano 20.4.7
Poſthumius lapidatus 35.6.6
Poſthumi' Tiburt' filiũ cur iuſſerit occidi 19.10.3
Poſthumia Veſtalis viua defoſſa 9.19.9
Poſthumus cenſor 47.16.12
Poſthumus eahæredari non poteſt mala mente 44.3.5. & 17
Poſthum' quis rũpat agnatione teſtamẽtũ 44.2.15
Poſthumi factum 35.1.6
Poſthumi qui dicantur 10.3.14
Poſthumi eahæredari olim poterant, hodiè non 44.2.14
Poſthumi hæredes inſtitui poſſunt ſui & alieni hodiè, non olim & quare 41.35.5
Poſthumis legitima debetur 44.5.32
Poſthumis non licuit teſtamento relinquere, hodiè contrà 41.33.5
Poſthumis non natis quomodo ſuccurſum à prætore 43.4.9
Poſthumis ſubſtitui poteſt pupillariter 42.22.6
Poſtliminium quid, & per hoc res exire à poteſtate hoſtium 20.5.1
Poſtliminium quid reſtituat eod. 5. eius duplex ſpecies. eod.6. in eius fictione quæ conſideranda eod.4
Poſtliminij ius tempore belli & pacis 20.5.7
Poſtliminij ius non eſt in captis à latronibus, & piratis, & bellis ciuilibus eod.9
Poſtliminij iure quæ non poſſunt repeti eod.10
Poſtliminij ius num inter Chriſtianos captos in bello à Chriſtianis 14.3.17
Poſtliminij ius num in perſonis hodiè locum habeat 20.4.3
Poſtulare à iudice quid ſit 4 26.7
Poſtulare qui poſſunt 17.12.20. poſtulari item qui poſsint eod.22
Poſtulare qui prohibeantur 49.6.21. & ſeq. ob pueritiam eod. ob ſexum eo.21
Poſtulare ſententia qui, & quandiu, & quomodo prohibeantur 49.6.29
Poſtulatio in beneficiis quid 17.12.19. à quibus fit eo.23
Poſtulatio admiſſa vim electionis habet eo.21

eius & nominationis conſenſus, & diuerſitas 17.11.26
Potentia quid 11.2.3
Potentia alicuius quis non opprimendus 4.27.2
Potentioribus pares eſſe nō poſſumus 21.20.7.& li. 32.24.20
Poteſtas vnde dicta 33.1.2
Poteſtas debet adeſſe contrahendi cum voluntate 21.2.6
Poteſtas & potentia quid 11.2.3
Poteſtas alia publica, alia priuata eod.5. & vtriuſque publicæ & priuatæ poteſtatis ſpecies eo.6
Poteſtas in liberis perſonis, dicitur dominatio & ſeruitus 11.1.18
Poteſtas patria tantùm, non alia, permittit fieri filiis ſubſtitutionem 42.22.17
Poteſtas pro imperio 47.13.1.2.3. ſeparatur ab imperio eo.3. & quare imperium merum poteſtas eod.3
Poteſtas publica diuiſa, & perſonæ eius, in eccleſiaſticas & laicas 15.1.2
Poteſtatis nomen quid contineat 11.2.4
Poteſtatis omnis priuatæ per ordinem neceſſitas, & hiſtoriæ conſequentia repetita eod.7
Poteſtate alterius eget, qui ſe tueri & defendere nequit 11.2.1
Potitij ſacerdotes 16.8.19
Potonus Xantralius magnus ſcutarius primus creatus 6.8.15
Poninus patritius 21.5.13
Pouuiſa ſecundum Cambriæ regnum 33.8.21
Præbenda in plurali numero quid 15.23.1.& 5
Præbenda in ſingulari, beneficium eod.6
Præbenda duplex, laicalis & ſpiritualis, & quæ laicis debetur eod.7
Præbenda ſimplex, quale beneficium eod.9
Præbenda canonialis quid 15.23.12
Præbenda præbendatorum & canonicorum, ex tribus, præbenda, diariis, & de menſa eo.22
Præbendæ publicæ 15.23.1.& 3
Præbendæ laicis datæ in eccleſiis, iuris regij à rege 15.23 8
Præbendæ ſpirituales duplices, ſimplices & canoniales eo.9
Præbenda ſacerdotalis tantùm presbyteris ætatis legitimæ, non ante tempus presbyteris factis concedenda 17.6.23
Præbenda ſine canonicatu eſſe poteſt, non econtrà: cùm præbenda ex canonicatu naſcatur, tanquam mater ex filia 17.2.4
Præbendæ in fructibus conſiſtunt propria natura 15.23.8
Præbendati vnde dicti, & quid præbenda in plurali numero 15.23.1.& 5
Præbendati hebdomarij qui eod. 10. aſſiſij item qui eod.11
Præbia vnde declinatur 15.23.4
Præcentor quis. 15.22.5.& officium eius eo.13
Præceptores à quibus eligi debent 18.24.4
Præceptores quos erudiunt, filios vocant 10 5.4
Præceptorum ſalaria, & donationes, ſunt remunerationes 27.2.4
Præceptorum ſeu doctorum ſalarium quando, & quomodo ſoluendum eo.13
Præceptoribus & doctis viris quibuſdam ſalaria, & qualia, & quare conſtituta eod.5
Præceptoribus ſalaria ex publico conſtituere licet municipibus, inconſulto principe 27.2.6
Præceptoribus mercedes ſoluendæ 25.2.9
Præceptoriæ, ſeu commendæ hoſpitaliorum, D. Ioannis non ſunt beneficia 15.34.2
Præceptum iudicis quando nullum 4.29.4
Præcipitanda non ſunt iudicia, potiſſimum capitalia 19.18.9
Præcipitatio è ſaxo, in pœnam 37.2.6
Præcipitatio, pœna mortis vbi 31.19.1
Præco quomodo vocet in ius, & vbi 48.2.19
Præcones iudiciarij, *audianciers* qui 47.29.25
Præda quid 20.4.3.& lib. 38.12.3
Præda ab hoſtibus capta, quomodo diuidebantur militari diſciplina 20.4.3.& 6
Prȩda aliquando ſolius populi Romani non militum, aliquando militum eod.7
Prædæ pars Deo conſecrata eod. 8. & ex ea decimæ Deo datæ 20.4.9.& quæ iuſta prȩda ex hoſtibus eo.10
Præda vnde declinatur 15.23.4
Prædæ cauſa duces lapidati 35.6.6
Prædȩ diuiſio, ſeditionum cauſa 35.6.23
Prædȩ diuidendȩ lex Dauidis 19.11.4
Prȩdam cum hoſtibus diuidens, viuus comburendus 19.12.4
Prædandi hoſtibus dans facultatem in ſuos, vel cū illis prædam diuidens, & maieſtatis & proditionis reus, & quȩ eius pœna 35.5.28
Prædicandi officium ad quos propriè pertineat 15.15.6
Prædium quid dicatur, & eius diuiſio, in ruſticū, & vrbanum 4.1 5
Prȩdium optimum maximumque non eſt, quod ſeruit 4.1.4
Prȩdium vrbanum quid faciat 4.6.1
Prȩdij commoditas conceſſa alicui, accedit ſeruitutibus prȩdialibus 4.2.22
Prȩdia aliena quibus cauſis liceat inconſultis dominis ingredi 4.14.2.& 3
Prȩdia militaria 19.9.1
Prædia in vſum vel opem militiæ à priuatis relicta eo.
Prædia ſtipendiaria, & tributaria quæ 6.6.2
Prædiales decimæ quæ, & ex quibus debentur 2.23.2
Prædiales ruſticæ ſeruitutes, quæ 4.14.5
Prædiales ſeruitutes reales, aut in ſolo, vt ruſticæ: aut in ſuperficie, vt vrbanæ 4.6.1
Prædo quis 19.2.2
Prædo aduerſus quos ſpoliatus eſt reſtituendus 36.25.19.& 20
Prædonum in pœna apud Maſcouitas, & alios 36.25.13
in Præfationibus dicta, cenſentur tacitè in ſequētibus repetita 21.6.8
Præfectus annonæ 36.30.9
Præfectus Auguſtalis quis, & iuriſdictio 47.32.23
Præfectus prætorio quis 19.18.3.& lib. 47.30.2

Præfectus vrbi curam annonæ habuit 36.30.11
Præfectus vrbi quis, & quando perpetuus, & de quo iudicaret 47.35.1
Præfectus vrbi Romæ quæ habebat ſua diſpoſitione & iuriſdictione 47.35.3. de præfecto vrbi Conſtantinopoli eod.
Præfecti prætorio notio 47.28.5
Præfecti ius cingendi gladij non habebāt 47.14.5
Præfecti prætorio principis authoritas 47.18.2. ius gladij eod.4
Præfecti qui dicti rectores prouinciarum 47.32.2
Præfecti prætorio dignitate ſenatoria donati 47.25.18
Præfecti vigilum incendiorum curam habebant 36.19.13
Præfecti prætorio qui, & ſpecies 47.30.12
Præfecti prætorio orientis diœceſes, & prouinciæ eod.13
Præfecti prætorio per Illyricum diœceſes eod.14
Præfecti prætorio Italiæ diœceſes, & prouinciæ eod.15
Præfecti prætorio Galliarum diœceſes & prouinciæ eod.16
Præfectus prætorio Africæ eod.17
Præfecti imperium Romanū diuiſerunt 47.30.17
Præfecti prætorio principis poteſtas eod.23
Præfectorum prætoriis poteſtas 47.30.27
Præfecturæ honorariæ ſine adminiſtratione, ordinariæ cum adminiſtratione 47.6.4
Præficæ, quæ mulieres apud Phriges 2.14.19
Prægnantis mulieris denunciatio debet fieri intra 30. dies 40.5.14
Prægnantis ſupplicium differtur 32.28.3
Prægnantem ſe celans & abortum faciens, rea parricidij 36.15.22
Præiudicia prius tractanda 50.1.13
Prælatus ignarus deponendus 47.10.10
Prælegatum quid 42.32.2. quando illud retinet hæres repudiando hæreditatem eod.
Prælegata quando veniant in reſtitutionem fideicommiſſi 42.29.16
Prælationis ius non poteſt cedi extraneis 26.18.1
Prælationis ius contra dominum, quo tempore præſcribatur 40.5.15
Prælationis ius, domino vendente cliente eponemata, quando competit 25.11.6
Prælationis iure non vtitur in feudo eccleſiæ eccleſiaſticus dominus 6.16.6
Prælationis iure quando, & quandiu vti poteſt dominus in re clientelari 25.20.6
Prælationis ius in re vendita quando non conceditur eod.7
Prælationis iure dominus clientelaris non vtitur, niſi ipſe velit rem venditam, non ſi alius velit dare eod.9
Prælationis iure quando dominus venditum feudum retinet, & intra quot dies 6.16.3. in quibus caſibus autem hoc ius ceſſet eod nu.5.6.& 7
Prælati appellatio non pertinet ad eccleſiæ rectorem ſimplicem 17.3.1
ob Prælati culpam eccleſia patitur 6.21.1
Prælati bona pro quibus tacitè obligata 23.8.8
Prælatos qui eligant 17.7.4
Prælatura, quid dicatur 17.3.17
ad Prælaturas electio & nominatio, ſolius regis Gallorum 15.38.13
ad Prælaturas electiones & poſtulationes in Gallia ſublatæ 17.12.35
ad Prælium apud Romanos qui niſi magna vrgēte neceſſitate, minimè irent 9.6.38
Præmium quid 27.2.2
Prænotiones quæ non ſunt prohibitæ 34.4.1
Præpoſitus quis, & vnde dictus 15.18.6
Præpoſito manus inferēs, quomodo puniatur 38.3.10
Præpoſitura, beneficium cum dignitate, & ſine 15.18.7
Prædes qui 24.3.13
in re Præſenti nunciatio fit 4.29.1.& c.27. numer. 16
Præſens alienationi rei ſuæ, nec contradicens, cōſentire videtur 25.10.4
Præſens promiſſio validior quàm futura exemplū in ſponſalibus 8.9.11
Præſentium & futurorum clauſula omiſſa pro expreſſa habetur. 23.8.7
Præſentibus paucis, renunciatur maioribus futuris facilè 41.10.3
Præſentia adoptati exigitur, & quando voluntas 10.6.23
Præſentia mariti pro authoritate vxori contrahēti eſt 11.4.25
Præſentia mulieris in alienatione rei dotalis quādo ei noceat 9.22.15
Præſentia perſonæ omnem erroris adimit ſuſpicionem, exceptu ſtatu ſeruitutis 9.12.3
Præſentia & futura conſiderantur tantùm in ſeruitute, ne luminibus officiatur niſi expreſſè aliter caueatur 4.10.9
Præſentato indigno per laicum, eo repudiato intra tempus quadrimeſtre patrono datū, poteſt laicus alium, & alios præſentare: nec repudiato indigno epiſcopus pleno iure poteſt conferre contrà ſi præſentetur indignus à patrono eccleſiaſtico 17.4.13. præſentati inſtitutio cur exigitur epiſcopi eod 22
Præſentatio patroni requiritur in patronato beneficio conferendo 17.4.7
Præſentatio quale ius conferat præſentato eo.
Præſentatio inſtituendi, & per patronum, & per procuratorem eius fieri poteſt, & per literas eod.10
de iure Præſentationis, vel ſubiectionis tranſigere non licet 28.2.18
Præſentandi ius quo tempore excludatur 40.5.8
Præſentandi ius quando adimitur patronis, & plena collatio ad epiſcopum pertineat 17.4.14
ad Præſentandum, quod tempus detur 8.3.4
Præſes prouinciæ, legatus Cæſaris dicitur 47.32.20
Præſes vocatus à Longino Exarcho quis 6.3.13
Præſidis appellatio ad omnes rectores prouinciarum pertinet 47.32.2
Præſidis prouinciæ imperium, & poteſtas 47.32.9 cura, modeſtia, leges eod.
Præſidis prouinciæ iuriſdictio & officia
Præſidialis curia ex vnius lite reiici poteſt 49.3.18

Præſidialis præſes 47.33.18. non præſes prouinciæ, & eius munus eod.16
Præſidiales iudices quomodo, & in quibus maiores 47.12.7
Præſidiales iuridici noſtri, præſides prouinciæ dici poſſunt 47.33.6
Præſidialium iudicum iuriſdictio 47.21.21
Præſcribendi facultatem quæ clauſulæ in contractu poſitæ, impediunt 40.2.21
Præſcribi quare nunc poſſunt, quæ impræſcriptibilia iure Pandectarum dicuntur 40.5.36. & 37
Præſcribi non poſſunt res inalienabiles, vel lege, vel probibitione teſtatoris 40.7.6. minorum eod.
Præſcribens omnis, re quam præſcribit tanquam ſua vti debet, alioquin nihil agit 40.7.12
Præſcribens excipit & agit vt dominus contra quoſcunque 40.10.1
Præſcriptibilia quæ iam iure codicis, quæ impræſcriptibilia iure Pandectarum 40.2.14
Præſcriptio quid 40.1.9
Præſcriptio ſuæ rei non valet 40.2.18
Præſcriptio continuatam poſſeſſionem exigit 40.5.1
Præſcriptio momenti 40.5.3. horæ, nu. 4. viginti horarum 5. vnius diei 6. duorũ 7. trium 8. ſeptẽ 9. nouem 10. decem 11. quindecim 12. viginti 13. triginta 14. ſexaginta 15. trium menſiũ 16. centum dierum 17. quatuor mẽſium 18. ſex mẽſium 19. nouem 20. vnius anni 21. biẽnij 22 & 24. quadriennij 25. quinquennij 26. decennij & viginti annorum 27. triginta 28. quadraginta 29 quinquaginta 30. centum annorum 31. antiquitatis 34
Præſcriptiones potentium contra res inopum ſublatę 40.2.9
Præſcriptiões omnes, maiores, redactæ ad ſpatiũ 30. annorum 40.5.23. & 28
Præſcriptio minoris temporis, interpellata litis conteſtatione, fit 40. annorum 40.5.29
Præſcriptio longi temporis, quæ apud Iuriſconſultos, & apud pontifices dicatur 40.5.33
Præſcriptiones 30. vel 40. annorum, non fuerunt iure Pandectarum, vel primi codicis 40.5.36
Præſcriptiones quæ egent titulo & bona fide, & quæ non 40.5.37
Præſcriptionis tẽpus ex initio, medio, & fine, perpendendum 40.6.1
Præſcriptio ſuſpenditur aliquando, & non interrumpitur 40. 6. 10. exempla eod. 11. 12. 13. & ſeq.
Præſcriptio per nobis ſubditos, cuius bonam vel malam fidem deſiderat 40.9.1
Præſcriptionis exceptio impedit litis conteſtationem 40.10.2
Præſcriptionis exceptionem non ſupplet iudex, ſi non proponatur à litigante 40.10.3
Præſcribi poſſe quæ meri imperij ſunt 32.10.6
Præſcriptio interrumpitur per cõteſtationem coram arbitris 47 39.31
Præſcriptio iuriſdictionis quæ requirat, & qualis ſit 47.21.22. & ſeq.
Præſcriptio quando bonæ fidei poſſeſſionem probari exigat 47.21.30
Præſcriptio poſt 25. annom, quinquẽnij, aut decẽ. vel 20. vim decreti iudicis habet 12.3.19
Præſcriptio ſuſpenditur contra eccleſiam viduatã paſtore 20.12.7
Præſcriptio rerum dotalium ſuſpenditur pendente matrimonio eod.8
Præſcriptio rerum minorum ſuſpenditur, pendẽte tempore minoris ætatis 20.12.9
Præſcriptio ſuſpenditur contra filiumfa. in bonis à patre eius iure vſusfructus poſſeſſis eod.11
de Præſcriptione ſeruitutum 4.21.6
Præſcriptiones in criminibus obiici poſſunt 30.7.5
Præſcriptiones non currunt contra minores 25. anno 13.3.3
Præſcriptis verbis actio 28.1.3. & 4
Præſcriptis verbis actio datur ex acceptilatione 21.19.13
Præſcriptis verbis actio in commodato 23.1.6
Præſcriptis verbis actio pro depoſito quando 23.3.6
Præſcriptis verbis actio quæ, & quare prodita, & pro quibus 28.6.3
Præſtigia à maleficiis longè diſtant 34.20.11
Præſtimonium interdum beneficium, & aliquando minimè 15.30.1
Præſumere cuius ſit 48.11.12
Præſumptio accedit notorio, & in quo differant 48.11.1
Præſumptio quid, & triplex leuis, probabilis, violenta 48. 11. 2. temerariæ & leuis vis, & quæ probatio eod.3
Præſumptio probabilis quæ 48.11.4
Præſumptio violenta quæ eod.5
Præſumptio à cauſa naturali admittit contrariam probationem 48.11.7
Præſumptio à fama orta, cuius probationis eodem 8
Præſumptio à iure, iuris, & de iure quæ, & cuius effectus 48.11.9
Præſumptio tracta per iudicem 48.11.10
Præſumptio ex quibus colligatur ad probationẽ 48.11.11
Præſumptionis finis, & rationes eod.13
Præſumptionum diuiſio, in affirmatiuas, negatiuas, de vero, aut veriſimili 48.11.6
Præſumptionum probantium, vel non probantiũ cauſæ vnde ſumantur eod.7
Præteritio filij rumpit teſtamentum 44.2.1
Præteritio quid eod.2. quotuplex eo.3
Præteritio filiorum in teſtamento militari quãdo pro exhæredatione eod. in teſtamento matris etiam eod.
Præteritio filiorum dicitur, ſi non inſtituantur, etiam ſi legetur illis 44.2.4
Præteritio de quibus perſonis fieri dicatur eod.6
Præteritio iure ciuili & prætorio examinãda eo.7
Præteritio non rumpit teſtamentum non cõquerente preterito 44.2.21
Præteritio quæ ſit, quæ rumpat teſtamentum eod. 5. exceptiones eo.12

Præteritio filij in matris teſtamento non vitiat eius teſtamentum, cauſa inſerta 44.2.13
Præteritio filiorum quando nullum teſtamentum reddit eod.21
Præteritione filij quare irritetur teſtamentum, rationes 44.2.23
Præteritio, Iniuria dicitur 44.2.25
Præteriti impune iure Pandectarum 43.4.5
Præteritio in matris teſtamento filiorum, pro exhæredatione eſt 44.3.3
Præteritio matris pro exhæredatione, differt à præteritione paterna filiorum 42.22.31
Præteritionis poſthumi, & natorum differentia 43.1.22
Præteritione filij nõ corruit teſtamentum, in quo clauſula adiicitur codicillaris 43.1.19
Præteritus filius quando in feudo ſuccedat 6.13.11
Præteriti qui conqueri poſſint 44.2.14.& 15
Præterito filio cur ſubſtitui pupillariter nõ poſſit 42.22.30.& num in nepote præterito inſtituto filio emancipato idem ſit eod.& num iure nouiſſimo correctum id ſit, diſputatur eo.31
Prætexta toga vſque ad 17. an. ab adoleſcentibus Romano. deferebatur 19.3.11
Prætextatus, epiſcopus Rotomagenſis reus maieſtatis 35.2.7.& 9
Prætextatæ veſtes quæ, & quid ætas prætextata 9.19.23
Prætor quis dictus 47.30.1
Prætor vrbanus loco conſulis ordinatus eod.3
Prætor maximus eod.3
Prætor minor conſule eod.
Prætor peregrinus, & plebeius eod.6
Prætor collega conſulum 47.30.6.& 11
Prætor fideicommiſſorum 42.28.3
Prætor iudices dabat 47.22.2
Prætor peregrinus 31.6.2
Prætor, quæſtionum criminalium iudex, & quando aliõ iudices daret 32.10.4
Prætor vrbanus 47.23.6
Prætor vrbanus Romæ quis hodie 47.25.34
Prætoris in ius ciuile poteſtas 43.2.8
Prætorem quæſtor eius non accuſabat 32.18.3
Prætores ius gladij non habebant 47.14.5
Prætores qui in prouincias mittebantur 47.30.4. eorum differentię & ſpecies 47.30.5.& ſeq.
Prætores Romæ, vnus primùm, poſtea duo, poſtea plures eo.6.& 7
Prætores vrbani, & prouinciales eo. 8. & 9. eorũ prouincialium poteſtas eod.9
Prætores de quibuſdã negotiis Romæ plures creati. 47.30.10.16.& 17. de quibus viris electi, & à quibus eod. eorum ornamenta, & inſignia eo.11. eorumque in iure conſtituendo & interpretando authoritas 47.30.18. eorum edicta annalia, & perpetua eod.19
Prætorum vrbanorum quædam cauſa, & iuriſdictio eorum 47.30.22
Prætorum prouincialium poteſtas in iure dicundo, & aliis eod.23
Prætorum prouincialium inſignia 47.32.18
Prætoria actio pro tutore, & actio pro tutela, in quo differant 13.10.39
Prætoriæ actiones quæ 21.8.11
Prætoriæ obligationes quæ 21.3.11
Prætoria quare turbulenta dicta 47.1.11
Prætorianæ pfecturæ munus circa triticũ 47.31.10
Prætoria porta 47.30.2
Prætorium quid, & prætorianæ cohortes 47.30.2
Prætorium Illyricum cum duabus ciuitatibus metropolitanis, conſtantinopoli, & Theſſalonica 15.5.11
Prætorium pignus duplex, coactionis & rerum ſeruandarum cauſa 23.6.2
Præuaricãtium actorum & reorum pœna 32.21.2
Præuaricãtium in certaminibus olympicis pœna 31.19.1
Præuaricari, & præuaricator quid 32.21.1
res quæ Præueniunt mala meliora, quàm quæ illa poſtea curant 31.4.4
in Præuentionibus, ordinarij, & ſummi pontificis obſeruanda 17.7.14
à Prateio malè reprehenſus Accurſius 21.6.15
Precarium affine commodato 23.2.1. quid ſit eo.6 eius forma quæ eo.9. de precarij tempore antinomia diſſoluta eo.10
Precariũ habet dolum tantum, nõ culpam eo.14.
Precarium quibus modis ſoluitur eod.15
Precariæ, precaria, precarium quid, & quomodo differant 23.2.2
Precariæ & precariarum eadem cauſa, ſed diuerſum tempus eod.4
Precariarum renouatio expreſſa vel tacita eo.3
Precario quæ res dari poſſunt eod.7
Precario qui rogare & dare poſſunt eod.8
de Precario interdictum eo.11 & quid reſtitutorum de eo interdictum putat eo.13
Precarias & precariam eſſe precarium cum tempore 23.2.12
ex Precarij conſtitutione num laudimia debeãtur 25.16.10
Precario opus factum quomodo reſtituendum 4.25.8
in Precario non eſt locus veri retractus 26.11.1
Precario perfecta deoſculatio manuũ apud Græcos habetur 8.8.6
Preces matrimoniis adiectæ in omni eccleſia Orientali & occidentali: & palam & publicè cõtrahi iubet eccleſia, quare 9.5.8
Præces oblatæ principi, quando interrũpant poſſeſſionem 40.6.8
Prehendere quando liceat propria authoritate debitorem fugientem 22.6.2
Prehẽſio perſonæ nõ datur pro ciuili cauſa 48.2.12
Prehenſioni hominis quando reſiſtere improbetur aut reprobetur 36.25.29
à Prehenſione vel vadimonio in Gallia appellatio non ſuſpendit executionem 50.2.13
Premiſlienſis ſedes epiſcopalis in Ruſsia 15.12.4
Prendre en partie latrũculatorẽ, aut iudicem quãdo quis poſsit 16.18.8
Preſbyter, & archipreſbyter quis 15.21.1
Preſbyter & epiſcopus pro eodem olim, & dignitas 16.8.14
Preſbyter non poteſt eſſe notarius, nec teſtamentum excipere 42.5.21

Preſbyteri an iurent 5n.7.15
Preſbyteri ſeniuris nomen eſt & honoris 15.21.2
Preſbyteri ſeniores, & multo magis ſenibus honorandi eo.8
Preſbe⸗s,& ſenes qui dicti 15.21.4
Præſbyteri quare dicti ſacerdotes 16.8.8. eorum & ſacerdotum officium eod.9.munus eod.16
Preſbyteræ mulieres quæ dicantur 16.8.12
Preſbyterorum ætas quæ 16.7.11
Preſbyterorum filij abominandi, & inſtitui à patribus directè vel per obliquum non poſſunt: neque in eccleſia eadem beneficium cum patribus habere 42.35.8
Preſbyterorum ſeu ſacerdutum munus,& officiũ, & qualitas 15.25.10
Pretium eduliis & annonæ quando imponi debeat 36.30.11
Pretium emptionis certum eſſe debet,quomodo 25.13.1
Pretium certum & definitum ſtatuitur, à contrahentibus,magiſtratibus,& lege eo.2
Pretium & munus ad cõſtituendam æqualitatem conuentionum 21.1.6
Pretium in reſciſione l.2.c.de reſciod. vend. definire debet à iudice 25.24.12
Pretij læſio ſupra dimidiam iuſti pretij in reſciſione d.l. 2. quomodo imputanda in læſione emptoris & venditoris 25.24.13
P[illegible]um iuſtum quod eſt 25 14.1
P[illegible]um emptionis legitimum triplex,commune formale,ſeu conuentionale,& legale eod.3
Pretium rei verum & iuſtum quomodo metiendũ eod.4.& 7
Pretium venalibus rebus iuſtum ſtatuendum à quibus 25.14.5
Pretium iuſtum imponere rebus dominorum qui & quando poſſint 36.30.3.& 4
Pretium iuſtum in redbibitione, eſt quod ſolutũ eſt 26.22.1.idem in retẽtione iure prælationis dominicæ eo.2
Pretium iuſtum quod eſt in æſtimatiooe faciẽda 42.34.24
Pretium modicum & vile quod 25.24.2
Pretium pro operis à liberto accipiens patronus, ſuo iure priuatur 14.9 5
Pretium pro ſubſtantia in emptione 25.12.1
Pretium in pecunia conſiſtit oumerata in emptione eod.3
Pretium in emptione quid faciat eo.4
Pretij nomen & generaliter æſtimatio eſt,& propriè emptionem indicat 25 12.2
Prætioſæ veſtes datæ vxori à marito an reſtitui debeant 9.25.19. & ſtatutum quo lucratur vxor donata,intelligitur de non pretioſis eod.21
Pretioſa vilioribus cedere non debent 26.2.5
Preuoſt de l'hoſtel,quis in aula principis 47.36.13
le Preuoſt de Paris,& eius poteſtas 18.16.5
Preuoſt de Paris,& eius iuriſdictio 47.35.6
Preuoſt,præpoſitus dictus,in cuius locum in eccleſiis ſucceſſit 15.18.6
Preuoſtz de marechaux,qui 19.18.6
Preuoſtz de mareſchaux,qui, & munus 47.36.2.& 3
Priamus Hectorem filium ante portas ciuitatis ſepelit 33.23.7
Priamo Troiæ regi quot filij fuerint 10.3.16
Primariæ præces,quæ collationes dicãtur 17.7.21
Primas dicitur omnis patriarcha, ſed non contrà 15.10.1
Primates nõ verè patriarchæ, & quot ſub ſummo pontif.ſunt 15.10.3
Primitia quid & de more ſoluendi antiquo 2.19.1
Primatiæ ius præſcribitur,& priuilegium 15.10.2
Primatiæ regnorum eod.3
Primicerius quis,& num cantor 15.22.1
Primicerius cantor quare, & ſubditus archidiacono eod.4.Primicerius datarius eod.3
Primicerius in omnibus quis generaliter eod.3
Primicerius mẽſorum,diaconorum, fabricæ, protectorum quis 15.22.5
Primicerio maior Tribunatus dignitas 6.7.11
Primiceriatus,cum dignitate beneficium 15.22.3
Primiceriatus notariorum ſummi pontificis eod.
Primipilus quis 19.3.22
pro Primipilu mariti, vxoris bona obligata 23.8.5.& in 11.nu.11
Primipilaris cauſæ fauor 9.24.7
Primitiarum taxatio & modus 2.19 4.earum finis, & rationes eod.5
Primitias quæ perſonæ recipiãt, & quæ dẽt 2.19.3
Primogenitus in illuſtrioribus familiis idoneus, titulum, nomen dignitatis, & iura nanciſcitur 6.6.24
Primogeoitus vt ſuccedat, num pacto effici poſſit 41.6.5
Primogenitus vt ſuccedat in dignitate patris dicitur etiam geoitus ante dignitatem adeptam 45.3.15
Primogeoiti portio iure diuino duplex 45.3.16
Primogeniti filij nepos an excludat patruos in auito feudo,vel reguo 45.8.5
Primogeniti præcipuum *Chezé*,quid 6.18.9
Primogeniti à ſucceſſione,vt indigni repulſi 41.7.24
Primogeniti erant iure ſacrificuli in lege naturæ 16.8.22
Primogenituræ ex lege naturæ priuilegia quædã 45.3.1.ex conſuetudinibus alia, & perſonalia, eod.2.in lege ſcripta diuina eod.3
Primogenituræ ius quid, & quantum eius iure apud vnum primogenitum ex filiis ſuccedentibus ab inteſtato remaneat 6.18.8
Primogenituræ ius an transferti,cedive poſſit 41.7.21.& 23
Primogenituræ fauori,qualis 41.7.5
Primogenituræ ius ceſſibilè,& trãſmiſſibile 45.8.7
Primogenituræ ius transfertur in ſuos, primoque genitus præfertur ſuis 45.3.17
Primogenituræ iuribus quibus renunciari,& quãdo poteſt 41.9.2.oum transferantur in filium, præmoriente patre eod.3
Principali conceſſo, conceſſa & ea quæ ſequuntur ex eo 4.14.7
Principatum vſurpantes,illegitimi 18.1.15
Principatum vnius quæ videntur deilcere,& ſolutiones 47.15.25.& ſeq.
Principatum & principum diuiſio 18.1.1

Princeps ebrius, occidendus ex lege Solonis 39.8.8
Princeps iuuentutis quis 18.2.20
Princeps in Hiſpania, filius ſucceſſurus in regno dicitur eod.
Princeps inſtitutus & grauatus, quomodo, & quando detrahit quartam Trebellianicam 42.31.11
Princeps non poteſt intereſſe electioni epiſcoporum, vt eligens 15.12.18
Princeps omnes leges ſcire præſumitur 47.20.13
Princeps ſolutus legibus 28.10.16. à principe factarum donationum priuilegia eod.
Princeps, vicarius Dei 35.1.1
ob Principis aduentum carcerati liberantur 31.33.22
Principis bona, duplicis generis: patrimonialia, vnde Comites rerum priuatarum, & procuratores Cæſaris 3.2.8. Ælia principis, iure principatus, & diadematis eod.10
Principis de domo Chaldæos vel diuinos conſulere, maieſtatis crimen 35.7.9
ex Principis grege qui equum occupat, libram auri fiſco pendit 3.20.1. & quæ pœna eorum qui ex Syluis principis ligna cedunt vel emunt eo.
Principis in manu dominiorum eſſe diſtributiones 21.4.8
Principis ius, de rebus ſubditorum diſponere 25.10.1
Principis mandata contemnentes quomodo puniantur 33.18.3
Principis patrimonium per tranſlationem, ſacrum dici 1.14.4
Principis patrimonij tot ſpecies, quot priuatorum 3.15.1
Principis res quæ, & quo ſpatio temporis præſcribuntur 40.5.29
Principis reſcripto legitimantur filij 10.4.4
per Principis ſalutem, & genium iuratum 50.8.27. & 28
Principis ſententia niſi tranſactis 30. diebus executioni non demandatur 31.14.9
Principi adſtantes necabant ex iuſſu regis homines 31.38.3
Principi, magiſtratuum & populi delata poteſtas 18.2.13
Principis ſalus Reipub. curæ eſſe debet 30.11.10
Principi turpia iubenti non tenentur obedire ſubditi. Et vxores eorum non poteſt ad conuiuia vocare ſine maritis princeps, &c. 6.20.11
Princeps ob crimina poteſtate priuandus, non à quolibet, ſed cum conſilio, & ſum. Pontifice conſulto eod.12
Principi quando non ſit parendum 6.20.11
Principi vectigalia deberi & tributa, multis rationibus probatur 3.3.1
in Principem coniurantium, pœna in liberos, & vxores, & ſocios, & familiares extenſa 35.1.13.14. & 16
Principes qui repudiarunt hæreditates ſibi delatas 4.12.2. an autem liceat eos litis cauſa hæredes inſtituere eod.
Principum illegitimorum ſpecies 18.1.2
Principum tyrannidi quæ adhibenda reſponſio 47.15.25
Principibus diſcolis etiam obediendum 6.20.6
Principibus non maledicendum 35.8.2. pœna diuina in maledicos eod.
Principes ſuos bonos plebs odit 6.20.7
Principi maledicens, an puniendus, & quando per totum c.8. lib.35
Principibus laicis cur ius aliquot in inueſtitura epiſcoporum 17.12.37
Prior, beneficiatus quis 15.24.16
Prioris, & conſulum curia mercatorum 47.37.4
Priores commendatarij ordinis militum Hieroſolym. 15.34.6. horum quis debet eſſe presbyter eod.4
Priores, & prioratus qui 15.18.1. horum alij clauſtrales, conuentuales, & ſeculares, & qui horũ prioratus eod.2
Priores ſeculares qui 15.18.5
Prioratus cum vicaria perpetua, quid 15.24.18
Prioratus vnde 15.18.1
Prioratus regulares tantùm dantur regularibus profeſſis eod.3
Prioratus regularis perpetuus, & quibus ex cauſis adimatur eod.4
Priſca coadiutor D. Pauli 15.25.3
Priſcilla capillum ſibi ſuccidit, vt Deo ſe dicaret 16.1.14
Priſcilliani quæ opinio de carnibus animalium 15.15.9
Priſonniers corps par corps, prohibetur ne fiant 49.1.8
Priſtinum ius recipit aqua excreſcens, ſi poſtea redeat 4.15.22
Priſtinum ius ſuum vſusfructus ædium conſumptarum, poſteà refectarum, non recipit, cùm nõ reſtituatur vſusfructus talium rerum quod aliter ſe habet in ſeruitutibus prædialibus 4.5.4
in Priſtinum ſtatum reſtituendum, vi, aut clam, aut præcariò factum 4.25.1
Priuatus cum fiſco vt concurrat in hypotheca 23.11.7
Priuatum iudicium quid vno modo 47.4.8. alio modo 10
Priuatæ poteſtatis ſpecies 11.2.6
Priuata ædificia publicis non inogenda 3.21.4
Priuata crimina in duo capita reducta, iniuriarum & furti 30.11.12
Priuatorum ædificiorum ſtruendorũ leges 18.22.5
Priuatorum commodum publico poſtponendum 1.4.2
Priuignus quis ſit, & cur ſic dictus 9.10.4
Priuilegia perſonalia militum 19.16.1. ratio eorum eod.8
Priuilegia quo tempore præſcribantur 40.5.28
Priuilegium perſonæ, nõ cauſæ datur 21.20.6. & 19
Priuilegiati & digniori priuilegio fulciri, aliis præferuntur in hypotheca 23.11.5. & 6. & 11
Priuilegiati quandiu gaudeant priuilegio 42.8.15
Priuilegiati non ſoluendi decimas, alia cõtribuunt eccleſiis, & quando 2.24.10
Probandi cauſa dilatio, cuius temporis, & quando datur, & pro quibus, & quot 48.8.9. & 10
Probandi permiſſionem præcedit litis conteſtatio

tio,quare 48.9.9.Exceptiones inibi & 10
Probandi qui ad ordines admittuntur, & item prouinciarum rectores 16.10.21
Probare debet qui aſſerit matrimonium 9.5.14
Probatio plena duobus ad minus teſtibus conſtat 48.13.9
Probatio teſtium num præſtet probationi inſtrumentorum 48.13.51
Probatio quid 38.9.1. eius ſpecies cod.2. plena & ſemiplena eod.& 3
Probatio artificialis,& inartificialis quæ eod.4
Probatio de quibus fiat 48.9.6
Probatio ad futuram rei memoriam 48.9.10
Probatio dubia contra quem eſt explicanda eo.15
Probatio de iure naturali eſt 48.9.16
Probatio plena & leuis in quibus fiat eod.17
Probationi faciendæ citandus aduerſarius,& quando non 48.9.9.& 19
Probationis onus ad quem pertinet 48.9.11
Probationis finis eod.12.Rationes eod.13. & ſeq.
Probationem ſemiplenam quando faciat vnus teſtis 48.13.6
à Probatione prius,quàm ab executione incipiendum 19.18.9
Probationes inartificiales, regulares, & irregulares quæ 48.9.5
Probationes quis permittat 48.9.8.& in quibus, & quæ requirantur in illis eod.9.& 10
Probationibus ab vtraque litigatorum parte ex æquo concurrentibus & contrariis, quid iudici ſtatuendum in ciuilibus & criminalibus eo.14
Probus Cæſar equum forte commiſit 34.5.11
Proces par eſcript,& cauſe d'appel,quomodo differant 48.8.8
Proci Helenæ per teſticulos equi iurabant 50.8.9
Proclamationes ſub pœna confiſcationis perſonæ & bonorum,à quibus fieri poſſunt 47.21.15
Procles Epidauriorum tyrannus 32.16.4
Proclis familia ex qua reges apud Lacedæmonios 18.2.16
Proculus iuriſconſultus 18.11.5
Proconſules ius gladij non habebant 47.14.5
Proconſulis poteſtas iudicialis,& armorũ 47.32.6
Proconſules qui in prouinciis dicti 47.32.2.quæ illis ſubdita eod.4.vbi poteſtas eorum,& quòd minores conſulibus eod.5. qualis eorum poteſtas eod.6.iuriſdictio,& cura eod.7
Proconſules quæ habebant ſub ſua diſpoſitione, & officia 47.32.10
Procuratio ad beneficia acceptanda, vel curanda, anno expirat,& reuocari antè poteſt 17.17.40
Procuratio non expedita,reuocata, expediri non poteſt à notario ſine falſi crimine eod.40
Procuratio ad reſiggnandum quomodo fieri debeat 17.17.25
Procuratio ſpecialis in quibus litibus, vel earum partibus exigitur 49.4.10
Procurationis ſeu viſitationis ius an poſſit præſcribi 40.2.19
Procurationes,quæ ſubſidia dicta 15.11.8
Procurationum conſtitutiones vel editiones coram quibus actuariis iudici edantur 49.4.12
Procurator quis ſit 49.4.1.quomodo differat à negotiorum geſtore eod.2
Procurator ad lites,& ad negotia vt differant eo.2
Procurator ad lites de quibus rebus conſtituatur, &pro quibus non detur 49.4.3.& ſeq.Eius munus num vile 48.4.5
Procurator an alium procuratorem dare poſſit 49.4.6
Procurator quando non poſſit cogi agere, vel defendere 49.4.15.quando poſſit mutari à cliente eod 16.officium eod.17. gratuitum eod.19. quomodo detur vel debeatur ſalarium eod.20
Procuratoris ad lites conſtituendi formula 49.4.7
Procuratoris varia conſideratio ex conſtitutione, & reuocatione 49.4.10
Procuratoris noui conſtitutio quando reuocet præcedentem 49.4.18
Procuratoris negligentia quando nocet clienti, emendatur impenſis procuratoris 49.4.21
Procurator cum libera, totorum bonorum,& ſpecialis, quis,& poteſtas 27.5.8
Procurator ad lites de mandato fidem facere debet eod.9
Procurator quid differat à Syndico eod.10
Procurator quis eod.
Procurator pro quibus tenetur actione mandati domino 27.5.24
Procurator non tenetur de caſu fortuito, niſi ſe ad illum obliget eod.25
Procurator ex dolo condẽnatus,infamis eſt eo.26
Procurator actione contraria mandati pro quibus dominum conueniat eod.28
Procurator conuenit dominum, vt eum indemnem præſtet eod.30
Procurator ſalarium quando,& quale petere poſſit eod.32
Procuratoris reuocandi iuſtæ cauſæ 27.5.22
Procuratoris impenſæ quomodo ſunt taxandæ eod.29
Procuratoris damna, & ægritudinis impenſas an reſtituere teneatur mandans eod.31
Procurator Cæſaris ſeu curator quis 49.7.2
Procurator fiſci nihil tractat ſine aduocato eod.3
Procurator fiſcalis dominorum iuriſdictionaliũ, eſt & aduocatus 49.7.4
Procurator fiſci, & aduocatus de quibus iudicent aut cognoſcant 49.7.10. quibus puniantur pœnis abutentes officio eod.12. pro quibus ſoleãt interuenire perſonis & cauſis eod.13
Procuratoris Cæſaris officium & munus 49.7.7
Procuratoris & aduocati fiſci munera in iudicando & patrocinando 49.7.9.in aliis eod.10.& 11
Procurator Cæſaris iudices dare non poteſt, quia ſine iuriſdictione 47.12.5
Procurator in criminibus priuatis non publicis accedit,& quare ita variè 32.24.10
Procurator non admittitur in accuſatione, iure ciuili, adulterij 36.13.1.quando iure pontificio eo.
Procurator pro alio iurare ex mandato ſpeciali 50.7.8
Procurator nomine hæredis inuentarium facere poteſt 46.3.10
Procurator in rem ſuam quomodo dicatur 32.24.14

Procuratnr ad lites quãdo ſatiſdare tenetur 24.1.8
Procurator ad renunciandum & acceptandum, certus & nominatus debet eſſe 17.17.38
Procurator ad acceptandum & renunciandum beneficium ſimul non poreſt fieri 17.17.39
Procurator in cauſa iniuriarum pro nobilibus litem exercet 19.16.6
Procurator quales expenſas factas repetat 21.16.6
Procurator actoris quando caueat de rato 48.4.6. quando audiatur ſine procuratore eod.
Procurator vendens an poſſit habere fidem de pretio 25.12.7
Procuratoris bona vel mala fides, ex perſona mãdantis metienda 40.9.2
Procuratoris officium vile exiſtimatur 31.29.11
Procuratori vero aut falſo facta ſolutio quomodo liberat 31.18.25
per Procotatorem an quæratur ſucceſſio 46.4.9
per Procuratorem datur & acceptatur feudum 6.7.4
per Procuratorem hominium & iuramentum fidelitatis quando præſtetur 6.15.8.& 9
Procuratorem in iudicio cur non poſſint conſtituere tutores & curatores, ſed actorem 13.9.2
per Procuratorem quatenus nobis acquirimus 20.11.9
cum Procuratore ſalarij conſtitutio vt fiat 27.2.3
Procuratores qui dicuntur 32.24.13
Procuratores in cauſis criminalibus ad agendum vel defendendum non admittuntur 32.54.3.In ciuilibus contrà eod.4.& 13
Procuratores appellatione aduocati veniunt 49.6.5.quomodo differant ab aduocatis eod.6
Procuratores gyneciorum & baphiarum 6.8.22
Procuratores officium gerunt 15.40.5
Procuratores qui, & quando tranſigere de re domini poſſint 28.2.24
Procuratores ad lites qui dent 49.4.4. Eorum in curia ſuprema quæ fides & experientia eſſe debet eod.5
contra Procuratnres exceptiones quæ 49.4.9
Procuratores ad lites qui dari poſſint, vel non 49.4.11.Eorum conſtituendorum finis, & rationes 49.4.13
Procuratores plures ad litem vnam an conſtitui poſſint 49.4.14
Procuratorum diſtinctio, ex diſtinctione mandatorum 27.5.7
de Procuratoribus, & mandati, tituli differẽtia eo.
Pro derelicto titulus, ad præſcribendum qualis 40.7.10
Prodictator 47.17.10
Prodicus ſapiens 27.2.5
inter Prodigia Romani Androgynes habuerunt 7.2.10
Prodigia quæ olim Iudæis & templo eorum contigerunt, tempore Iuliani Apoſtatæ 2.1.9
Prodigus quis dicatur 13.6.2. ei interdici bonis primùm & curator dari debet, & à quibus, & qui dantur eod.3
Prodigus ante interdictionem bonorum validè contrahit & alienat: poſte à minimè, nec vltima voluntate quidem eod.4
Psodigus quaodo poteſt reuocare contractus ante interdictionem factos 13.6.10.eius cura finitur ſanis moribus eod.11
Prodigus, cui bonis interdicitur, pro exhæredato habetur 44.3.10
Prodigus dat antiquum feudum 6.7.3
Prodigus lege contrahere prohibetur 21.5.8
Prodigi teſtamentum quale valeat & non 45.8.3
Prodigo filio habenti filios, pater teſtamento rectè curatorem dat 13.6.7
Psodigo interdictio bonorum facta tollitur tantùm per iudicis contrariom iodicium, vel ſi per triennium poſteà probè adminiſtrat ſua prodigus 44.3.55
Prodigo ſubſtitui poteſt exemplariter 42.24.15
Prodigi licitè non contrahunt etiam cum iuramẽto 50.5.8
Prodigi ſermonibus ſapientes, ſed ſeipſa furioſi 13.6.1
Prodigis bonorom ceſſio denegator 22.9.53
Prodendi conſilium ſine executione punitũ 35.5.22
Proditio ciuitatis, ad legem maieſtatis quando pertineat 35.2.12
Proditio in priuatis & publicis negotiis locum habet 35.5.1.quid ſit eod.nu.3.& proditores qui dicendi eod.
Proditio quare atrox crimen eod.4
Proditionis alia crimina 35.5.10
Proditorem patriæ occidens, immunis à pœoa, & præmio dignus 36.21.19
Proditores dominorum leges reiiciunt com indignatione 6.19.54
Proditorum apud Germanos & alios populos, pœna 35.5.22
Proditores puniti ab iis, quibus deditio facta. 35.5.23
Proditor etiam abſeos iodicatur 35.5.37
Pro donato vſucapio, qualis 40.7.7
Pro dote vſucapio quæ, & qualis 40.7.8
Productio actuom penes amanoenſem non fit ſine repertorio 47.41.9
Pso emptore quis dicatur poſſidere 40.7.2.& 6
Profanum qoid ſit 1.14.7.& 33.14.3
Profani à ſacris etiam apud Ethnicos acerbantur 16.3.5
Profani qui intelligendi 33.9.12
Profectitia bona quòd pertinet ad collationem, quæ dicantur 46.8.11
Profectitiàne an aduentitia ſit dos in eius reſtitutione, obſeruandum 9.22.7.& 10
Profugus quis 31.6.12
Profectitium peculium quid 29.14.4
Profectitia dos, quæ à patre datur 9.18.4
Profectitio omnia filiusfa. quærit patri etiam in Gallia, vt iure antiquo 11.8.22
Profeſſio religionis vetita in Gallia ante 20.& 25.an.42.23.10. Et antè profeſſi diſponent in fauorem aliorum quàm monaſterij 42.23.10
Profeſſionem rerum feudalium quomodo cogat dominus vaſſallum facere 6.15.16
Profeſſoris publici philoſophiæ honor 47.40.9
Profeſſores artium & iuris, à quibus muneribus immunes vt alij profeſſores 3.8.12

Profeſſo

Profeſſores artium oneribus hoſpitiorum militũ, & angariarum immunes 18.12.9
Profeſſores legũ poſt 20.an.comites fiunt 19.1.8
Profeſſores literarum qui immunes à muneribus 18.10.2
Profeſſores poblici comites fiunt quando per viginti annos legeſint 6.8.1
Pro hærede, res viui non vſucapiontur 40.2.3
Pro hærede titulus, ad præſcribendũ qualis 41.7.9
Prohibitio quid faciat 2.18.3
Prohibitio voius ex Tribunis aliorum voluotates, retinebat 47.34.9
Prohibitorio remedio deficiente, vt extraordinarium, operis noui nunciationis remedium tantùm locum habet 4.27.13
Prophetarum mali & impij homines verè 18.6.5
Prophetia donum gratiæ eſt 18.6.5
Prophetia præteritorum, præſentium, & futurorum 18.6.3. eius & diuioationis differentia eo.15
Propinquus & proximior quis dicatur 26.13.2
per Propagationem perpetuæ res factæ 8.1.4
ex Propoſito quæ dicantur fieri 30.2.4. & quid propoſitum eod.
ex Propoſito qui delinquant 30.2.2
Proprietarius quid ab vſuario cogatur pati 4.2.20
Proprietarius inuito vſufructuario vendit vel oppignorat proprietatem, dummodo fiat ſine præiudicio perceptionis vſusfructus 4.3.23
Proprietarius quid poſſit in re debente vſumfructum, & quid non eod.25
Proprietarius, & propriũ quid, & quomodo 1.12.4
Proprietas nuda quid, & illa abſolutè poſita pro qua re ſumatur 1.12.7
Proprietatem rerum eiurant eccleſiaſticæ perſonæ 15.14.26
Proprietate vſucapta non præſcribitur vſusfructus alteri debitus inde 40.2.15. nec pignoris ius eod.16
Propria res, quæ dicatur 5.1.3
Propriæ rei ſeruitus imponi poteſt, non ſacræ non religioſæ 4.21.3
Proprium ſangoinem prodere grauius ſcelus eſt 6.19.13
Propria autboritate protectum in parientem noſtrum immiſſum, vel traiectum, quando liceat propria authoritate exſcindere 4.8.1
Proprij liberti qui 14.7.11
Proprias eccleſias diaconi dimittentes, ad eas retrahuntur 16.7.6
Proſcriptionis bonorum quæ cauſa 3.20.3
Proſcriptis an legari poſſit 42.33.3
Pro ſoluto 30.7.5
πρόσωπον quid apud Græcos 7.1.3
Proſpectus & luminis ſeruitutes, vt differant, &c. 4.10.3
Proſpectus ſeruitus differt à ſeruitute luminum 1.5.2
προῖκα qnid 9.17.5
Proiectum quid, & ab immiſſo vt differat 4.12.2. & 3
προῖξ ἔκδοτα quid 9.17.6
Prolatio ſententiæ vbi fieri debet 50.1.22
Pro legato vſucapio, quæ 40.7.11
Proles & conionctio, conſummatio & probatio matrimonij initi 9.3.6
Proles inter bona matrimonij, prœmiúmq; nuptiarum 8.1.8
Proles ſola non eſt cauſa efficiens vel finalis matrimonij 9.16.13
ad Prolis certitudinem nuptiæ inductæ, & qoare ea exigitur 9.6.20
Proletarij illi dicti Romæ, qui generationi filiorum vacarent 9.6.38
Proletarij qui, & quando militarent 19.3.4
Prometheus formauit hominem 22.6.9
Prometheus punitus, ob ſacrilegium ignis 33.16.5
Promethei pœna 31.20.1
Promiſſio alternatiua plura dandi, vnom habet in ſolutione 21.18.41
Promiſsio beneficij ſeu feudi antequam domino competat, quando extinguatur 6.19.28
Promiſsio habere licere, quid contineat 25.17.18
Promiſsio in carcere facta non tenet 31.33.5
Promiſsio ſola feudum non conſtituit præcisè 6.14.5
Promiſſorium iuramentum quomodo ab aſſertorio diſtinguitur 50.4.5
Promiſſum ad quid referatur 21.2.7. & quod non ſeruandum eod.12
Promiſſa in templo, rata maximè habita 50.8.16
Promiſſa quæ malè petantur 4.21.1
Promittens ſe tutelam ſubiturum, eam poſteà reijcere non poteſt 12.6.13
Prophana quomodo fiat res ſacra 25.7.4
Propheta quidam iuſsit ſe percuti 36.22.6
Prophetæ nomen quid ſignificet 18.6.3
Prophetæ boni & mali eod.4
Prophetæ quando ceſſarunt in populo Iſraëlitico eod.
Proſtaſiæ quid 18.20.3
Proſtates quis 49.5.3
à Proſtituentibus ſe fideiuſſores non exigi 24.3.17
Proſtitutio virginum ante nuptias apud quos 9.2.27
Pro ſuo quis dicatur poſsidere 42.7.2
Pro ſuo vſucapio, quæ 40.7.& 12
Protagoras accuſatus, quòd Perſarum magiam edidiſſet 31.6.12
Protagoras Prodicus mercede docuit philoſophiá primus 18.7.1
Protectores conſiſtoriales qui dicantur, & munus eorum 15.4.15
Protectum in parietem noſtrum immiſſum, vel traiectum, quando liceat propria authoritate exſcindere 4.8.1
Protecta ſeu proiecta quid 4.12.2
Prothei variæ formæ 34.18.2
Proteſtatio iniuriam minuit, quando 38.5.5.& 6
Proteſtationis & conteſtationis vtilitas 10.3.25
Proteus cur perhibetur mutatus in varias figuras herbarum & animalium 34.16.1
Prothagoræ & Euathli iuuenis controuerſia, difficilis iudicatu 50.1.8
προτιμήσεως ius, quale 26.1.3
Protocolla notariorum quando faciant fidem in iudicio 47.42.24

Pro-

P r otocolla notariorum 47.42.7. & vis eorum, & fides eod.9
Protonotharij qui,origo,munus,& priuilegia 15. 42 12
πρωτοπραξίας ius quod 23.11.8
Prouinciæ conſtituendæ quot ciuitates exiguntur 15.11.3
Prouinciæ & ciuitates, quæ habent in Gallia ius regnicolarum 42.8.25
Prouinciæ fines tranſilire ob quam cauſam liceret 24.10,16
Prouinciæ cenſuales & tributariæ ab Auguſto quo modo factæ,& quæ ſtipendiariæ dictæ prouinciæ populi,& tributariæ Cæſaris prius ideóque in dominio populi vel principis reſeruatis fructibus colonis 3.5.8
Prouinciæ prætoriæ digniores cæteris,quare 47. 30.11
Prouinciæ Romanorum, ad quas reges miſſi ſunt duces,ducatus dictæ:& quæ prouinciæ ducatus fuerunt 6.7.25
quæ Prouinciæ vicariis imperatoris, & quare regebantur potius illæ per vicarios eod.27
Prouinciarum adminiſtratores, nec qui erant ex illorum comitatu,cum ſubditis matrimonium contrahere nequibant 9.12.13
Prouinciarum Romanorum varia diuiſio 47.32.2
Prouinciarum rectores militares 47.32.15
Prouinciarum rectores probandi, antequam eligantur,in vita & moribus 16.10.21
Prnuiocias gubernantium ſupellex à re publica 47.32.28
Prouiſio noua ſummi Pont.quid 17.15.22
Prouiſio ſeu reſcriptum,ſi neutri,& ſi nulli eod.28
Prouiſiones nouæ & confirmationes quibus caſibus concedi ſoleant in curia Romana 17.15.24
Prouinciarum rectores,comites 6.9.2
Proxenetria quid 8.8.1
Proximitas in retractu gentilitio, ciuilis & naturalis eſſe debet 26.17.9
Proximitas ſanguinis nuptias vetitas facit & impias 9.8.1
Proximitatis gradus contra fiſcum quomodo probatur 45.16.3
Proximitatis ius dat cauſam ſucceſſioni, & retractui 26.25.3.& gradus affectionem auget, quò proximior eod.
Proximitatis redhibitio profertur redhibitinni, & prælationi domini 25.20.8
Proximus quis 26.7,2
Proximus creditor quomodo cæteris præferatur 26.12.3
Proximus num redhibere poſſit, qui ex mandato venditoris vendidit 26.13.5
Proximus quale pretium emptori ſecundo,redhibendo reſtituat 26.21.4
Proximi ſanguine iudices dati proſtratæ pudicitiæ matronis 47.22.5
Proximo detrahẽs,& eum odio habens, animam ſuam occidit 36.23.3
Proximorum non exigitur in nuptiis neceſſariò conſenſus 9.3.13
Proximis mulieres nubere Moſes iuſſit,lex eadem Athenienſibus 9.12.12.& 16
per Proximos luxurioſi donationes & liberalitates meretricibus factæ reuocantur 10.2.29
in Proximos pietas doli mali præſumptionem tollit 19.10.17
Proximior agnatus quis 45.12.1
Proximior in facultate retrahendi dicitur, qui tẽpore venditionis proximior erat, etiamſi alius naſcatur poſteà proximior 26.16.1. niſi conceptus fuerit tempore venditionis eod.
Proximior in ſucceſsione à quo tempore conſideratur 45.1 8.proximioribus debetur hæreditas morientium eod.
Proximior venditori retrahit 26.13.1, quis hîc dicatur eod.2
Proximiore mortuo num tranſmittatur ius redhibendi in hæredes eius,in præiudicium aliorum proximiorum 26.15.4
Prunas incenſas ſine læſione veſtimentorum detulit S.Britius 48.15.9
in Pruſia Theutonicorum ordo quando ſublatus, & quare 15.35.5
Prytannea pecunia 23.3.7
Prytanneum tribunal de quibus iudicabat 47.5.2
Publicorum operum reficiendorum curatores qui 13.12.1
Pſalmiſta in quo differat à lectore, & conueniat 16.4.8
Pſalmiſtatus à quo conferatur eod.9
Pſalmos Dauidicos pſallere qui docuerint 15. 22 12
Pſychagoges qui 34.6.3
Pſyli milites 19.3.16
Pſylli pupuli norunt filios ex proprietate ſua 10. 3.7
Ptocotrophos,& ptocotropbion 15.28.7
Ptolemaides ciuitas vbi 15.6,3
Ptolomęus rex Ægyptiorum,Hegeſię pbiloſopho cur de miſeria vitę orare probibuerit 34.12.18
Ptolomęi iudicium de religione inter Iudęos & Samaritanos 33.7.9.& c.9.nu.4
Ptolomęi dicti Alexandrię reges 18.2.11
Ptolomais,Ancona dicta 15.35 3
Pubes rectè paciſci poteſt,ſed reſtituitur 21.5.4
Puberes,& proximi pubertati obligantur iuramẽto 50.7.4
Puberes ex potentia coëundi in nuptiis conſiderantur 9.7.7
Pubertas quo iure determinata eſt 42.22.15
Pubertas quomodo probetur 12.15,2
Pubertatis probatio oculis fit 48.10.1
Pubertas ex inſpectione corporis,poſteà ex annis determinata 9.7.10
Pubertati proximi qui dicantur 50.7.4
plena Pubertas octodecim in viris, in fœminis duodecim 9.7.10.11.12
Pubertate ceſſat pupillaris ſubſtitutio 42.22.9
Pubertate maiori ſpatio quàm iuris prorogata, num impuberi ſubſtitui poſsit pupillariter 42 22.13.& ſeq.
Pubertate pupilli tutela finitur 12.15,2
Publicatio bonorum quid 32.31.1
Publicatione facta teſtimoniorum an exceptiones

nes teſtibus nbiici poſſint 48.13.46
Publicani ad dignitates promoti 47.10.8
Publicanorum cauſa & militum illorum, ſeditio 33.6.12
Publicè verberari grauius, quàm priuatim 30.6.3
Publicum quid 18.3.1
Publicum iudicium vno modo quid 47.4.7. alio eod.10
Publicum opus ædificās, de vitio intra quindecim annos tenetur, ſe ſuóſque obligat 3.21.3
Publicum propriè & impropriè, quid 40.1.3
Publica honeſtas ab affinitate quid differat 9.10.6
Publicæ, & priuatæ poteſtatis ſpecies 11.2.6
Publicæ poteſtatis diuiſio, in eccleſiaſticam & ſecularem 15.1.12
Publicæ viæ latitudo quanta eſſe debeat, & nihil admittere priuati operis iniuſſu principis 3.13.2.& 3
Publico in loco pro opere facto, nunciatio noui operis à quolibet etiam alienigena fit 4.27.9
Publico iure vti prohibens, iniuriam facit 38.3.30
ex Publico riuo quomodo liceat aquam ducere 4.15.6
Publicæ perſonæ iudices 47.11.12
Publicæ res quæ dicantur 1.14.8
Publicæ res à priuatis vendi nequeunt impunè 25.7.5
Publica bona quæ ciuitates habere dicuntur 31.31.6
Publica crimina quibus accuſare conceſſum 30.11.9
Publica & priuata crimina quæ 30.11.11
Publica & priuata iudicia, quæ 47.12.3
Publica inter opera quæ enumerentur 3.21.10
Publica loca non poſſunt niſi à publicis perſonis habitari 3.21.8
Publica non fuiſſe ab initio, ſed communia, & quomodo cœperint publica 3.2.4
Publicarum rerum diuiſio 3.1.1
Publicis rebus nemo priuatus imponit ſeruitutem 4.21.1
Publica lex de ſponſionibus 23.3.6
Publiciana actio non competit cōtra verum dominum 36.25.20
Publiciana actio, prætoria 21.8.11. cui competat eod.12
P. Aquilius tribunus pleb. 19.11.4
P. Bilius triumuir nocturnus 19.11.4
P. Cornelius Rufinus cur ſenatu motus 47.16.14
P. Cornelius Scipio ædilis ex patriciis primus 47.31.3
P. Craſſus Mutianus 19.10.4
P. Falcidius trib. pleb. 42.34.3
P. Licinius pont. Max. Romæ 24.10.12
Pub. Martius Coſſ. cur punitus 34.14.9
P. Rutilius conſul 39.5.18
P. Rutilius ex miniſtro publicanorum conſul factus 47.10.8
P. Scipio Africanus reus factus ob pacem factam promercalem 48.8.10
P. Scipio Naſica occidit Tiberium Gracchum ſeditioſum 26.21.24
P. Scipio Numantiam euertit 25.7.5
Pub. Scipio victo Haſdrubale, ſe ducem, nō regem dici voluit 6.7.19
P. Sempronius Sophus cōiugem repudiauit, quod ſe ignorante ludos ſpectaſſet 9.15.25
P. Sempronius Sophus vxorē repudiauit, quòd ſe inſcio ludos ſpectauerit 34.12.15
P. Suillius quæſtor repetundarum damnatus 36.28.12
P. Mænij pro oſculo filiæ in libertum animaduerſio 36.12.19
P. Quintij bona iuſſa poſſideri 23.6.2
P. Cornelio, & T. Sempronio Coſſ. lex Claudia lata 29.10.5
P. Munatio pœna cur impoſita 39.1.14
Pudicarum mulierum proprium quid 10.2.4
Pudicitia redempta virginum apud Scotos aureo nummo 9.2.25
Pudicitiam alicuius attentare, infamiam & iniuriam habet 39.12.7
Pudicitiam coniugum Pſylli populi Africæ vt experirentur 10.3.7
Pudicitiam corrumpentium pœna 34.12.10
Pudicitiam etiam tantummodo attentaſſe, pœnā habet 34.12.13
Pudicitiæ corona honoratas apud Romanos fuiſſe eas mulieres, quæ vno contentæ matrimonio fuiſſent 9.26.5
Pudicitiæ proſtratæ proximi ſanguine iudices cōſtituti 47.22.5
Puella vitiata in ſeptimo anno 9.7.8
Puer de ſacrilegio, morte damnatus 33.15.10
Puer nouennis nutricem impregnauit 9.7.9
Puer toſtus à Templariis 55.33.10.& 11
Puer triginta dierum loquutus eſt 48.15.9
Pueri ad hoc enutriti, vt in conſpectu regis ſtarēt 6.3.9
Pueri blaſphemantes à dæmonibus rapti 33.12.10
Pueri; ex ciuitate Bethel lacerati ab vrſis 31.20.1
Pueri efficaciter non lurant 50.7.3
Puerorum delicta non punienda 30.5.8
de Pueris apud quos facta punitio 30.5.7
Pugnandum non eſſe, niſi iuſſu imperatoris exercitus, exemplis vindictæ docetur 19.10.3
Pugnantibus aliis non pugnare, capitale 19.10.18.& 21
Pugnantibus alijs in exercitu non pugnare proditionis crimen, & eius pœna 35.5.34
Pugnæ initium apud Romanos præcedebat adoratio Dei 19.10.9
Pugnæ initij faciendi ſigna ante inuentionem tubæ 19.2.4
Pugnaſſe iniuſſu principis etiam fœliciter, capitaliter animaduerſum 35.1.6
Pulmones cur dati 1.5.2
Pulſare, & verberare quomodo differant 38.3.14
Punctum natura indiuiduum 5.3.2
Punienda quare citò delicta 31.2.4.& 5
Punitio facienda vbi maleficium commiſſum 31.2.11

Puni-

Puniuntur grauius qui in crimen recidunt, quàm cùm primò commiſerunt 30.9.2
Pupillare fideicommiſſum quid, & quòd euaneſcit pubertate 42.28.9.& 10
Pupillaris, exemplaris, & aliæ compendioſa compræhenſæ, expreſſæ, non tacitæ cenſentur: & excludunt matrem 42.26.12.& c.27.nu.4
Pupillaris ſubſtitutione contra ius commune duo ſingularia 42.17.2
Pupillaris ſubſtitutionis definitio eod. 4. Diuiſio, in expreſſam, tacitam, mixtam eod.5. In propriè pupillarem, & exemplarem eod.5
Pupillaris ſubſtitutio contenta ſub reciproca & compendioſa, pro expreſſa eſt eod.5
Pupillaris ſubſtitutio pertinet & ad bona propria pupilli 42.18.1. expreſſa & tacita eod.5. Rationes eod.2. Excipe arrogatum eod.3
Pupillaris ſubſtitutio quibus rationibus excludat matrem à ſucceſſione pupilli 42.19.5. & ſeq. Contrariæ rationes ſublatæ eod.nu.9
Pupillaris & exemplaris ſubſtitutio differunt 42.
Pupillaris ſubſtitutio num poſſit fieri in teſtamento patris imperfecto 42.20.8
Pupillaris ſubſtitutio expreſſa quando contineat vel non tacitam vulgarem 42.21.3
Pupillaris ſubſtitutionis formula tractatur 42.21.1. & ſeq. expreſſa eod. 2. tacita 3. mixta 4
Pupillaris ſubſtitutio deſcendentibus nepotibus fit in poteſtate conſtitutis 42.22.6
Pupillaris extraneo facta inutilis tranſit in vulgarem tacitam, non in fideicommiſſariam 42.22.8
Pupillaris ſubſtitutio non fit, niſi filijs impuberibus 42.22.9
Pupillaris ſubſtitutio intra minorẽ ætatem quàm impubertatem fit, non vltrà, nec puberi facta iure fideicommiſſi valet 42.22.10
Pupillaris continet vulgarem tacitam 42.22.
Pupillaris ſubſtitutio moribus introducta, & moribus emendari poteſt 42.22.14
Pupillaris ſubſtitutio non propter defectum generandi inducta ſolùm 42.22.16
Pupillaris fieri tantùm poteſt filijs in poteſtate conſtitutis 42.22.17
Pupillaris non fit emancipato filio 42.22.17
Pupillaris per matrem filio facta obligatur intra pupillarem tantum ætatem 42.22.19
Pupillaris ſubſtitutio etiam in Gallia à patribus tãtùm, non matribus fit eod.23
Pupillaris ſubſtitutionis totius anacephaleoſis 42.23.1. quæ in ea requirantur eod.2. effectus 3. Rationes eod.4
Pupillaris ſubſtitutio quibus modis expirat 42.23.8. num capitet mortuo filio ante patrem eod.11.
Pupillari ſubſtitutioni aduerſantes rationes, ſubmotæ 42.23.6.& 7
Pupillariter quis poſſit ſubſtituere 42.20.1.& ſeq.
Pupillariter quibus ſubſtitui poteſt 42.22.1.& ſeq. non fit extraneis eod.2. quid ſi fiat eod.8. naturalibus tantùm eod.
Pupillariter non ſubſtituunt hæretici 42.22.24. Iudæi, Ethnici eod.25. Inteſtabiles eod.26
Pupillariter ſubſtituere poteſt filio pater, qui nihil in bonis habet 42.18.18
Pupillus contrahere prohibitus quomodo, & quãdo 21.5.3
Pupillus & impubes quis dicatur 12.1.4
Pupillus in bonis tutoris & curatoris præfertur alijs priorem hypothecam habentibus 23.11.6
Pupillus non ſoluit debita ſine tutoris authoritate 31.18.17. quomodo autem ei ſolui poſſit debitum eod.20
Pupillus, pupus quis dicatur 42.17.3
Pupillus ſine decreto iudicis vendita repetit cum fructibus, etiam non reſtituto prætio: niſi in quantum locupletior 12.3.18
Pupilli bona cui ſubſtitutum ſit, an alienari poſſint 42.18.4
Pupillo habenti tutorem, quibus caſibus curator ratione bonorum, vel litium adiungitur 13.2.1
Pupillo curator datur, excuſato eius tutore ad tempus eod.2
Pupilli, ſi eorum interſit, accuſant: non aliter 32.14.1
Pupilli alendi, vbi ſine ſuſpicione ali poſſunt 12.1.11
Pupilli pupillæúe à tutoribus debẽt inſtrui, & moribus bonis erudiri 12.1.12
Pupillorum curam qui olim apud Romanos haberent, & quis gradus & ordo in eos eſſet 12.1.10
Pupillorum & minorum res quomodo, & qua forma, & quando vendi poſſunt 12.3.15
Purgatio quid 48.15.1. diuiſio in vulgarem & canonicam eod.2.& ſeq.
Purgatio vtraque pro quo indicatur eod.9
Purgatio iuratoria quomodo fiat 48.15.14 vbi fiat eod.16
Purgatio canonica à quo indicitur, & quando releuat 48.15.19 Eius effectus, abſolutio, vel condemnatio eod.20
Purgationis vulgaris formæ, & ſpecies 48.15.4. & ſeq.
Purgatio canonica cur reis indicitur 30.2.8
Purgatio canonica non admittitur in crimine probato 31.29.13
Purgatio per craticulam ardentem 34.19.7
Purgatio per ferrum candens & aquam bullientẽ improbata 54.7.6
Purgatio vulgaris an inter iudicia diuina cõnumeranda 47.4.4
Purgationes olim vt fierent 31.8.7
Purgationes vulgares ſublatæ 48.15.11
Purgationes idololatrarum teda, ouo, ſulphure eod.13
Purgatorium iuramentum 50.6.21
Purificati olim qui dicerentur 56.1.27
Purpura in throno iudiciali 47.20.15

Purpura olim quibus tantùm peculiaris 9.19.27
Purpura ad nefas ducit 36.29.1
Purus locus quis ſit 1.2.1. pura terra quid item, eod.
de Puteis iuxta vicinum ædificandis 3.7.26
Putiphar Eunnchus, & alij eunuchi dicti ratione caſtitatis, non natura 7.2.32
Putifar mulier calumniauit Ioſephum 32.13.1
πυανέψια feſtum Athenis inſtitutum 2.16.7
Pygmalion 41.4.4
Pygmei homines'ne ſint, & quales 7.3.10
de Pygmeis, & vbi habitent 7.3.2
Pylades Hiſtrio cur exulauit 38.5.15
Pyrata quis ſit 19.2.2
Pyrethi dicuntur magi in Cappadocia 15.39.11
Pyromantia, diuinatio 34.3.5
Pyrrhus quæ gemma, & cui pro ſymbolo detur 6.9.14
Pyrrha Deucalionis vxor 16.1.2
Pyrrho Eleus ſolitudines & ſeceſſus captabat 15.14.7
ob Pyrrhonem Eleum philoſophum cæteris philoſophis immunitas à vectigalibus data 3.8.12
Pyſidæ vt puniant depoſitum inficiantes 23.4.6
Pyſidices Metymnea necata, proditrix 35.5.23
Pythagoras peregrinauit 31.6.3
Pythagoras primus ſe dixit philoſophum 28.7.1. in contemplatiua philoſophia excelluit eod. 3
Pythagoras quidam exſectus in vxorem ductus à Nerone 9.2.4
Pythagorei de auditis à Pythagora non diſputabant 2.2.6
Pythagorei in ſolitudinem ſe receperunt 15.14.7
Pythagoreorum error de carnibus non edendis, ob animas in animalia tranſfuſas 15.15.10
Pythagoreorum philoſophorum exterminatio, quare 36.1.15
Pythagorici per quaternarium numerum iurabant 50.8.26
Pythagorici philoſophi in Italia combuſti 18.7.6
Pythia certamina in honorem Apollinis quare 39.5.15. qui inuenit, quoto tempore repetita, & præmium eod.
Pytho Erytheam vxorem Phalaridis veneno enecat 11.4.19
Python, vt vocatus & quale dæmon 34.6.1
Pythoniſſa qualis fuerit 34.6.3

Q.

Quadi per mucronem iurant 50.8.9
Quadrageſima 2.18.9. & 12
Qu... s quid 42.34.1
Quadrantes vſuræ quæ 22.3.35
Quadrigæ auratæ à pedibus ſudant 2.12.5
Quadrigæ, animalia quæ contineat 38.12.1
Quadruplatores qui dicti 32.4.8
Quadruplum pœna, continet rem petitam 36.25.9
Quadrupli pœna quid contineat, & dupli 37.1.23
Quæſtio generaliter quid, & quotuplex 48.12.1. & 2
Quæſtionis varia tormenta eod. 3
Quæſtionis tormenta pro quibus inferantur eod. 4. à quibus ſtatuuntur eod. 5. quo ordine ad ea peruenitur eod. 6
Quæſtionis iudex 47.23.6
Quæſtor candidatus principis 47.25.7. & 47.32.17
Quæſitor capitalis quis, ſeu quæſitor 48.12.2
Quæſtoris principis munus 47.29.16. ſubadiutores 17
Quæſtoris ſacri palatij notio 47.28.5
Quæſtores parricidij Romæ qui 32.10.3
Quæſtores, qui comitabantur prouinciarum rectores militares 3.2.12
Quæſtores ærarij, qui præfecti ærarij, hodiè *Generaux des finances* eod. 13. His ſubſunt Tribuni ærarij, Exactores particulares, Tabularij eod. 14
Quæſtores prouinciarum, de quibus, & cum quibus iudicant 3.2.16
Quæſtores qui dicerentur magiſtratus 47.12.2
Quæſtores ſacræ pecuniæ 15.31.2
Quæſtores ſeu inquiſitores curiarum 47.36.5
Quæſtorum ærariorum munus, & officium 47.32.16
Quæſtorum regiorum filiarum dotes, ne excedãt decimam bonorum eorum partem 9.18.19
Quæſtura pretio conceſſa 36.29.16
Quæſtus cauſa qui philoſophabantur, Sophiſtæ dicti 18.72
Quando & quomodo inutile ante expeditionem factum in expeditione firmetur 42.6.12
Quantitas in criminibus puniendis conſideranda 30.9.5
Quanto minoris actio, quo tempore excluditur 40.5.21
Quanto minoris, & redhibitoria actiones, concurrunt 25.21.13
Quanto minoris iudicium, æſtimatorium eſt 25.21.11
Quartæ omnes detrahuntur in corporibus hæreditarijs 42.31.25
Quartas duas filius grauatus de reſtituendo detrahit, Trebellianicam & legitimam: non autem aſcendentes grauati à deſcendentibus 44.5.55
Quaſi, dictio, denotat improprietatem 42.28.25
Quaſi, illa dictione quid exprimatur, & quid hæc vocula indicet 1.12.7
Quaſi verbum, eſt nota improprietatis 11.9.5
Quaternarij numeri iuramentum 50.8.26
Quatuoruiri conſtituti vt vias publicas curarent 1.2.5
Querela & quærimonia quid 32.6.2
Querela inofficioſi cur ita dicatur 44.4.3. contra quos proponitur eod. 10. & quomodo eod. 13.
Querela inofficioſi datur contra teſtamentum matris, ſed pater non agit pro innito filio 44.4.19. Hæc à quibus, & in quos præparata vel non tranſmittatur eod. 20. eius effectus eod. 21. 22. & 23. Rationes eod. 24. vide Inofficioſum Sup.
Querela inofficioſi teſtamenti intra quadrienniũ tantùm tranſmittitur 26.15.2

Quia, dictio 28.7.9
Quies, quid, & ea mortalibus neceſſaria 39.2.4. & 5
Quinanicenaria lex, quæ 22.2.10
Quincunx quid 42.34.5
Quincunces vſuræ quæ 22.3.37
Quingento medimni qui 47.10.15
Quinquatria Mineruæ à Domitiano inſtituta 39. 5.7
Quinque pedum lex Solonis explicata 20.9.6
Quinque ſolidos qui non pendebant Talliç nomine, excubiarum onere 6.3.19
Quinquennale debitorum quid, & quando dentur & eius vis 22.7.3
Quintalli in Gallia varia pondera 36.1.12
Quintus & requintus denarius quomodo ſoluendus, & praxis eius 6.15.19
Q. Æmilius Papus cenſor 47.16.14
Q. Antiſtius Veterem vxorem cur repudiauerit 9. 35.25
Q. Cœpio oppidum Tholoſanum diripit 33. 36.8.& 12
Q. Coponius ambitus damnatus ob vini amphoram 36.29.8
Q. Curio coniurationis Catilinariæ conſora 32. 13.8
Quintus Curtius ſe deuouit 24.10.4
Q. Fuluius Flaccus, conſul 47.9.19
Quintus Halerius veſtem ſericam viris lege prohibuit 6.19.25
Q. Fabius Rutilianus cur virgis cæſus 19.10.3
Q. Gallus Prætor, damnatus perduellionis 35. 1.10
Q. Metellus cenſor, eiuſque lex 47.16.12
Q. Metellus Prætor vrbanus 42.35.14
Q. Pompeius cenſor 47.16.12
Q. Pompeius prætor vrbanus 44.3.10
Q. Pompeius prætor vrbanus Q. Fabij Maximi filio bonis interdixit paternis 12.1.4
Q. Pompeius Rufus Trib. pleb. ſeditioſus 47. 25.22
Q. Sceuola legum vates certiſſimus 47.30.20
Q. Varius prætor Seruorum bellum cōfecit 19.3.9
Q. Vetius Serenus accuſatus à filio 32.16.6
Q. Voconius Tribu-pleb. 42.34.2
Q. Fabij Max. Allobrogici filius degenerauit turpiter 44.3.10
Q. Fabij Maximi filio ob prodigalitatem bonis interdictum 12.1.4
Q. Sceuolæ modeſtia 47.10.11
Quintius Duumuir ædes Martis Romæ dedicauit 15.29.8
S. Quintini eccleſia collegiata 17.8.19
Quints & requints, in laudimijs quid 25.16.3
Quirinales 16.8.29.& 38
Quirinalia 2.16.5
Quirites ab haſta dicti 6.14.10
Quirites quare Romani 47.24.8
Quiritum ius nudum Dominorũ ſublatum 14.7.9
Quitantiæ quid 21.18.40.& 48.14.3
Quod iuſſu actio pro quibus, & quibus datur 29.8. 5. Eſt honoraria, eius finis eod.8
Quod non capit Chriſtus, capit fiſcus, vnde dictum 3.17.2.& 31.31.14
Quorum bonorum interdictum, *applegement* in Gallia 21.9.10
Quorum bonorum interdictum 20.10.11
Quorum legatorum interdictum quando detur eod.13
Quorum legatorum, interdictum de quo latum 42.33.13
Quotidianæ aquæ vnde ſic dictæ 4.15.19
Quotidianæ diſtributiones, manualia dicuntur beneficia 15.23.24

R

Rabdūchi 47.40.10.& 11
Rabinus Iohanna quod certamen propoſuerit inter diſcipulos 4.24.8
Rabularum impudentia, & ſtolliditas 49.6.32
Rachapt de fiedz 6.15.18
Rachel Labani patris idola furata 34.10.3
Radere caput quando, & quare ſacerdotibus olim prohibitum 16.1.15
Ragnimundus epiſcopus Pariſiorum 16.7.6
Raquel dexteris datis coniunxit filiam Tobiæ iuniori 9.5.21
Raquel Tobiæ dimidiam bonorum ſuorum partem donat 28.14.11
Rainoldus comes Gueldriæ Ludouico Cæſari cōtra Auſtriæ duces adhæſit 6.7.16
Racha i. fatuum vocare, magna habetur iniuria 13.5.9
Rama prouincia in comitatu Mauramurienſi 5. 10.2
Ranæ inſignia veterum Francorum 45.3.9
à Ranis ciuitas in Gallia pulſa 4.5.16
à Ranis in Gallia ciuitas vexata 35.33.2
Rançon, ſeu redēptio capti in bello, cuius ſit 20.4.
Ranimiri regis Hiſpaniæ in Sarracenos victoria 15.35.8
Raphael vt interpretetur 32.8.2
Raphandoſis pœna adulterorum, vbi 36.6.31
Rapiſmata iniurioſa, quid 14.5.9
Raptor an raptæ nubere poſſit impunè 36.8.8.& 10
Raptor eccleſiarum, homicida eſt 36.23.2
Raptor in crimine compertus, occidi à quibus poſſit 36.8.5
Raptoris inſtar eſt, qui coniungit ſibi volentem quamuis, ſine conſenſu parentum: & pœna raptoris afficiendus 9.3.26
Raptores mulierum à quibus occidi impunè poſſunt 36.21.26
Raptorũ comites eadē pœna afficiūtur 36.8.4.& 6
Raptorum mulierum pœna 14.3.6
Raptorum virginum & mulierum pœna 36.8.5.& 6. iure pontificio 7
in Raptores mulierum, diuerſarum gentium leges, & pœnæ Draconis 36.8.10. Boioariorum, pecuniaria eod.11. Salica, pecuniaria & capitalis, eod.12
Raptoribus matrimonia interdicta 8.1.28
Raptus ab ſtupro virginis quid differat 36.9.5
Raptus quid 36.8.2. in conſenſu etiam mulieris contra voluntatem patris eod.& nu.4

Raptus In ſponſa eod.4
Raptus in iuuene ditiori, illicitis artibus ad matrimonium impulſo, ſine curatore 36.8.5
Raptus non excuſatur, conſenſu puellæ raptæ: quæ nubere raptori prohibetur, & pœna 36.8.6
Raptus quæſtio præcedit matrimonij quæſtionem 36.8.8
Raptus oum fiat in meretrice 36.8.9
Raptus mulierum quæ atrocia bella pepererunt 36.8.14
Rapti viui & tranſlati ex hominibus 34.10.7
de Raptu tranſlatio non valet 28.2.11
Rarò contingentia non ſequenda 17.6.18
Rarò quæ fiunt, non merentur legem 32.13.2
Raſio in pœnam 33.21.4 & 36.21.7
Raſio capitis & corporis ſacerdotibus ethnicorum communis 16.1.16
Raſio ſacerdotum Chriſtianorum prædicta per Eſaiam eod.18
Raſio ſeu abtonſio pili, in pœnam 37.2.20
Raſura ſcriptura quando falſi ſuſpitionem habeat 47.42.25
Ratificatio conſenſus in electione quando recipiatur 17.12.29
Ratificatio non prodeſt, quando conſenſus exigitur pro forma 25.8.13
Ratihabitio vim decreti iudicis habet 12.3.19
Ratio ſtricta in quibus omitti ſolet 2.12.4
Rationem ab aliquo expoſcere, & rationes accipere, differunt 12.14.2
Rationes alterius intercidere aut deſcribere, falſum eſt 36.5.1.
Rationum redditionem tutori remittere pater nō poteſt 12.3.7
Rationibus publicis tractandis munera quæ diſtricta 18.20.1
de Rationibus diſtrahendis actio directa quid, & contra quos datur 13.10 24.2ctio tutelæ, & de rationibus non concurrunt eod.25.& 26
de Rationibus diſtrahendis actio datur contra quoſlibet tutores, non contra, hæredes eorum eod.27
Rationabili de cauſa, & ſine ea olim diuortium fiebat 9.15.19.& 20
Rationalis & patrimonij comes quis 6.8.24
Rationalis, quare procurator fiſci 49.7.3
Rationalium curia, & eius iuriſdictio 47.38.10
Rationalium officium, & munus 49.7.8
Ratis quid 25.2.12
Ratzemburgij, conſiliarij comitum & centenariorum 6.7.24
Rauennæ à quo ſedes imperij electa 6.7.13
Raymundus Berengarius comes Tholoſanus 15.35.7
Raymundos compilator Decretalium 47.17.6
Reatus omnem dignitatem excludit 26.17.5
Rebatizantes vltimo ſupplicio damnantur 33.8.16
Rebecca & Lia prolis cauſa ancillis ſuppoſuerunt Iacobo 9.16.14
Rebecca Iſaaco per nunciū deſponſata, &c. 8.4.6
Rebecca videns Iſaacum ſponſum, caput obnubere cœpit 9.1.5
Rebellantes ob noua vectigalia 3.3.11
Reblandir le Seigneur, quid 6.16.10
Receptatores abigeorum qua pœna puniuntur 37.5.2
Receptatores furtorum, vt latrones puniuntur 37.15.1
Receptatores perſonarum furum, an puniantur vt fures 37.15.2
Receptitia actio quæ 24.7.5. ſublata hodie eod.
Receptores generales Financiarum in Gallia 47.32.17
Recepueur 3.7.6
Recepueurs generaux 3.2.14
Recharedus Gotthorum rex pius & Chriſtianus primus regum Gotthiæ, eiuſque lex de ſucceſſione 44.2.24
Reciproca ſubſtitio quid contineat 24.11.1
Reciproca ſubſtitutio plures alias continet, ratione videlicet æqualitatis perſonarum, & qualitatis earum, non aliter 42.27.5. cuius temporis verò ratio in ea ſit habenda, traditur eod.nu.7
Reciprocæ & compendioſæ ſubſtitutionis præcipua differentia 42.27.1. num ſubſtitutio eod.2. quid ſit eod.3. quomodo diuidatur, & quot, & quales ſubſtitutiones, & quādo contineat eod.4
Reciprocè ſubſtituti quomodo vocentur in partes deficientium, an pro modo inſtitutionis, an in partes viriles 42.27.9
Recognitionem ſolam non ſufficere ſine ſolutionibus cenſus, ad probandum Dominum directum, duas poſſe probare 3.5.5
Recoller les teſmoins, quid 48.13.45
Re commiſſa delicta quæ 30.11.4
Re coniuncti qui eod.46.10. 6.& 7. num ſi legetur qualitas, tales ſint eod.7
Reconuentio facit iudicem non idoneum, idoneū 49.1.15
Recōuentio in criminibus locum non habet, quare eod.
Reconuentiones quando tantùm fiant, & mutuæ petitiones 48.6.9
Recreance quid 36.25.13
Recreance, ex cauſis nouitatis 21.9.13
Recredentia quid 23.5.2
Recredentia, latinis vindiciæ 21.9.14
Rectum feudum quid 6.2.15
non Rectum feudum quid item 6.3.5
de Recuperandæ interdicto 21.9.12
Recuperandæ interdictum cui competat 36.25.16.& 21
Recuperandæ poſſeſſionis interdictum pro qua videtur 36.25.14
Recuperandæ poſſeſſionis interdictum quid ab interd. retinendæ differat 17.20.7
Recuperatores iudices qui dicti, & quare 27.22.2
Recuperatorium iudicium 47.22.2
Recuſari an poſſit tota curia, & conſiſtorium principis 49.3.24
Recuſari poteſt etiam ordinarius iudex 49.3.22.& abrogata auth. ſi vero, de iudic. C. eod
Recuſator temerarius quemadmodum puniendus 49.3.21

Recuſare

Recuſare iudicem quid eſt 49.3.2
Recuſatio ab ijs quorum intereſt, tantùm proponitur 49.3.19. quãdo proponatur, & forma proponendi eod.20.& 21
Recuſatio fauorabilior appellatione 49.3.27
Recuſatio principis à principe impediri non poteſt 49.3.28
Recuſationis finis 49.3.29. rationes eod.30
Recuſatio iudicis, intra 20. dies facienda à vocatione 40.5.13
Reſciſion de contractz, lettres 36.25.11
Redargutio inter pœnas 31.12.1
Redhibent proximi omnes, ſi velint, ſi ſunt in eodem gradu, alioquin ordine proximiores 26.13.6
Redhibent proximiores, ſi velint, ab emptore: nõ tamen cogi poſſunt ab emptore redhibere, ſi nolint 26.13.8
Redhibere quid 25.20.1
Redhibere ne liceat, niſi poſt certum tempus, quãdo facit pactum vſurarium eod.5
Redhibere volens iure proximitatis, quid præſtare debeat emptori 26.21.1.& ſeq.
Redhiberi vitioſa, duo maximè ſuadent 25.21.9
Rehibendi facultas ad quem gradum extendi poſſit perſonarum 26.13.3
Redhibendi facultas à tempore venditionis incipit quæri tunc proximio eod.4
Redhibendi facultas pactitia extraneo etiam cedi poteſt 26.18.2
Redhibendi tempus, ſex menſes 25.21.16
Redhibitio ædilitia, ſeu magiſtratus authoritate facta, quæ 25.21.1
Redhibitio gentilitia fit de rebus tantùm venditis 26.3.1. num autem locum habeat in venditione conditionali eod.
Redhibitio gentilitia locum non habet in datis ex transactione 26.8.1
Redhibitio num locum habeat in litis æſtimatione eod.3
Redhibitio gentilitia, quando locum habeat in datis ob compenſationem: & in acceptilatione 26.9.1
Redhibitio gentilitia in donatis locum non habet 26.7.1
Redhibitio gentil. non fit de relictis inſtitutione, vel legato eod.3
Redhibitio gentilitia locũ non habet in venditione nulla 26.5.1
Redhibitio gentilitia locum non habet in mutuatis, commodatis, & in locatis 26.11.1.& 2
Redhibitio locum habet in datis in ſolutum eod.3
Redhibitio non habet locum in permutatis, niſi in fraudem fiat 26.12.1.& 2
Redhibitio num fiat à proximiore, facta venditione vni de genere 26.13.7
Redhibitio gentilitia non fit de rebus diuiſis 26.10.1
Redhibitio gentilitia quare tantùm habet locũ in immobilibus 26.2.1
Redhibitio gentilitia locum habet in vſufructu vẽdito eod.4. vectigalibus & portorijs eod.5
Redhibitio pactitia, temporalis, & perpetua, ideſt, 30. annorum in hæredes transfunditur 25.20.3
Redhibitio pactitia non eſt pactum vſurarium eod.4
Redhibitio legis duplex, emphyteotæ vna &c. eod.6
Redhibitio proximitatis præfertur redhibitioni, & prælationi domini eod.8
Redhibitionis gentilitiæ & ædilitiæ differẽtia 26.21.7
Redhibitionis gentilitiæ finis præcipuus, cõſeruatio familiarum 26.25.1
Redhibitionis pactum in emptione validum 25.17.14
Redhibitionis ſpecies 25.20.2
Redhibitioni rei venditæ quis præferatur, Dominus ne cenſualis, an proximus 26.6.2
Redhibitoria actio, ſex menſibus perit 40.5.19
Redhibitoria ædilitia quis agere, & contra quos poteſt 25.21.8
Redhibitoria ædilitia habet locum tantùm in emptione, & permutatione, non in alijs contractibus 25.21.12
Redhibitoria, & quanto minoris actiones, concurrunt eod.13
Redhibitoriæ actionis finis eod.15
Redimit ſe, vel ſuis numis, vel alienis 20.6.2
Redimere vendita poſſunt proximiores tantùm, qui emere poſſunt 26.17.1
Redimens ſuis numis alium, quibus cauſis non repetit pretium 20.6.2
Redimens ſuis numis alium, non eum habet vt mancipium, ſed iure pignoris eod.3
Redemptio captiuorum quid 20.6.1
Redemptioni captiuorum relicta quæ habent priuilegia eod.4
Redemptio captiuorum, & piæ cauſæ permittunt eccleſiaſticarum rerum alienationem 25.8.7
per Redemptionem res ab hoſtium poteſtate exeunt 20.5.1
Redemptores qui dicuntur 27.1.8
Reditus differt ab vſufructu 4.3.5
Reditus annui, & penſiones, quando inter mobilia, & immobilia 26.2.3
Referendarius idem quod Cancellarius olim 47.29.10
Referendarij qui 47.29.18
Referendarij cancellariæ 47.29.17
Referendarij gratiæ & iuſtitiæ qui dicti 15.42.18
Referendarij ſacri palatij 47.29.17
Reficere quid 4.27.3
Refectio eius rei, quæ debet ſeruitutem & vſumfructum, quãdo pertineat ad eum cui ſeruit vel eum qui debet 4.3.20
Refectio templorũ ad quem pertineat 15.31.3
Refectio loci ſeruientis, onus eſt eius, cui debetur ſeruitus 15.31.4
Refectionis nomine in ſeruitute quæ non liceat, & de actionibus pro iure hoc confirmando 4.14.8
Refectionem parietis communis ſoluere ſocius qui denegat pro parte ſua, amittit ius quod

fit in ſolidum reficientis 4.7.30
Retormare,& informare quid in conuentionibus 21.7.7.4
Refotmatio monaſteriorum ex quibus perſonis fieri debet 15.15.17
Refutãdo feudum nequit ligius homo à prima fide abire, & ſi in aliis vaſſallis diuerſum ſequatut 6.2.30
Regenetatio hominis ad vitam ęternam fit per ſacramenta baptiſmi & confirmationis 9.9.10
Rehabilitatio ad beneficium incõpatibile nõ cõceditur in præiudicium iuri regaliurum 17.8.15
Reintegrande in Gallia, quid 36.25.14
la Reintegrande, quale interd. 21.9.14
Relatio ad principem ſuſpendit officium iudicis referentis 50.1.21
Relatio ad principem quando per iudices facienda negotij 50.1.15
Relatio ad tem, facit certum quod aliâs incertum 25.13.1
Relationes medicorum & obſtetricum quomodo à iudicibus perpendendæ 18.25.11.& 13
Relatiuum debet æqualiter determinare extrema 42.27.6
Relegatio quid, & quomodo differat à deportatione 31.6.14
Relietz 6.15.18
Religio in caſtris obſeruata 19.10.9
Religio iuriſgentium,& naturæ: & ſi modus colẽdi alterius iuris 16.8.2
Religio peperit diuitias,quæ eam ſuffocant 15.3.13
Religionis cauſa præcipua apud omnes gentes 2.2.1
Religionis cauſas noluit aperto foro cognoſcere Auguſtus 2.2.11
Religionis cauſam quare noluit Octauius publicè audire 33.9.12
Religionis contentiones à ſenatu pacatæ 47.25.23
Religionis diuerſæ homini, Moſcouitarum lege, filia non nubit 9.13.8. hoc firmant D. Paulus, Sacra concilia,& leges eod.
Religionis ingreſſus quando tollat pupillarem ſubſtitutionem 42.23.9
Religionis ingreſſus patris quid relinquat filijs 45.2.10
Religionis ingreſſu purgatur ingratitudo in parentes 44.3.14
Religionis nouæ ſuſceptione ſponſalia diſſoluuntur 8.9.7
Religionis prætextu decepta caſtitas Paulinæ 36.11.11
Religionis prætextu plerique ad impietatem vtuntur 39.1.3
Religionis prætextu cœtus illiciti fieri non debẽt 33.17.2. & eos agere punitum 39.1.3
Religionis vel canonicatus ingrediendi cauſa aliquid petere vel conuenire, ſimonia eſt. 33.13.14. aut pro paſtu exigere eod.& 16
Religionem habentia oſcula 8.8.6
Religionem ignauiæ cauſa refugiendo labores ingreſſi,olim retrahebantur 39.6.16
Religionem ingredi inconſulto principe, aliquando non licuit in Francia,quare 33.13.15
Religionem ingredi quando poſſunt coniugati 9.15.18
Religionem ingrediens dare legitimam filio tenetur 44.5.38
Religionem profeſſi iure ciuili poſt mortem patris exceptis cordigeris, legitimam petere poſſunt: in Gallia nulli religioſi petunt 44.5.53
Religione pertractanda, duæ ſunt ſpecies perſonarum 2.2.7
Religione vita noſtra maximè conſtat 9.4.15
in duas Religiones non claudicandum 33.7.10
Religiones nouas & peregrinas inducere, capitale apud gentes 33.7.8
Religiones falſæ plures cur ſe compatiuntur: at vera cum falſa nunquam eod.10
Religioſus in feudo non ſuccedit 6.13.4
Religioſum quid ſit 1.14.5
Religioſa,& religio quid 33.14.5
Religioſo vel monaſterio data in ingreſſu monaſterij, imputantur in legitimam 44.5.42
Religioſum locum ſepultura facit 33.23.2
Religioſæ res quæ ſint 1.14.5
Religioſi, mendicantes validi ſunt, ſed non inertes ideo non continentur pœnis aliorum 39.6.17
Religioſi ordinis Sancti Franciſci non ſuccedunt parentibus 45.2.7
Reliquiarum ementitarum notio, muneris Epiſcopi eſt. Et quid ſi pœna capitalis imponenda temporalis 2.12.3
de Reliquiarum poſſeſſione controuerſia, & notio laici iudicis regis eſt 2.12.4
Reliquiarum ſanctitas & abuſus 2.12.1. earum impoſturæ gentilium ſacerdotum, & impiorum Chriſtianorum circa reliquias & imagines eod.2. Reliquiarum impoſtorum pœnæ 2.12.6
Reliquias mortui in mare conijcere, improbata conditio 42.7.2
Reliquias ſupponentes Sanctorum puniendi 39.1.9
de Reliquijs vbi ambiguæ probationes, vt ſe gerendum 2.12.4
Remam & Buſam caſtella circa Romam, per Perſiæ regem directa 9.14.4
Remeboth, quod genus Monachorum in Ægypto olim 15.14.9
Remedium in auro quid dicitur ab aurificibus 36.2.11
Remedium lege 2. de reſc. venditione C. non habet locum in tranſactione 28.2.28
Remedia magica aduerſus tempeſtates probat Cõſtantinus Cæſar 34.13.5
Remedia, quibus vicinorum damna reparari poſſunt 4.24.14
Remenſis archiepiſcopus morticinium non dat, ſed ſua retrofeuda amortiſat 6.5.6
Remenſis prouincia 17.8.18
Remiſſio fideicommiſſi quando valeat 42.30.7

Remiſſione expreſſa & tacita tollitur hypotheca 23.12.5
de Remiſſione iuramenti 50.12.15
Remiſſione nunciationis tollitur nunciatio & Remiſſio triplicites fit,à denũciante,à iudice, à lege 4.31.5
Remittenda, non omittenda grauia opera 39.2.6
Remunerationis nomine aduocatus ſalariũ accipit 49.8.12
Remunerationes aliam vim habent quàm ſimplices donationes 9.25.17
Remus,quod tranſcendere muros aut vallũ ciuitatis auſus fuerit,occiſus 2.19.5
Remuneratoriæ donationes &c. 46.8.13
Remus à fratre Romulo quare necatus 35.7.7
Renouatio precariarum expreſſa vel tacita 23.2.3
Renulphus Burgundus, primus dux Aquitaniæ factus 6.7.17
ad Renunciandum procuratio quomodo noctu fiat 17.17.25
Renuncians officium regale in Gallia, debet ſuperuiuere per 40.dies 17.18.8
Renunciantes quid iurans prius 17.18.5
Renunciaſe promittens,an poſsit cogi renunciare 41.14.5
Renunciare ſuo priuilegio, quando, & cui liceat 41.5.4
Renunciari quæ poſsint beneficia 17.17.15
Renunciari poteſt beneficium ante adeptam poſſeſſionem,& bullis non confectis eod.16
Renunciari vel permutari non poteſt beneficium vitium 17.17.18
Renunciare qui non poſſint liberè eod.
Renunciare non poteſt beneficium legitimè minor 17.17.17
Renunciatio beneficij ſine vi & metu fieri debet, & quis metus reſcindat eam 17.18.2
Renunciatio dolo facta corruit eod.5
Renunciatio fieri debet ſecundũ regulas cancellariæ, de infirmis reſignantibus, & de publicand. reſignatio. 17.18.6. de regula de 20. diebus renunciationis,& in quibus locum habeat, vel non eod.7.& 10
Renunciatio beneficij metu extorta, vt reparetur 36.25.29
Renunciatio cuiq; ſui priuilegij permiſſa 50.5.22
Remuneratio habet cauſam obligationis præcedentem aliquam 24.5.10
Renunciatio ſucceſſionis à filia facta, non firmatur iure ciuili iuramento 41.10.9
Renunciatio futurę ſucceſſionis à filia fieri poteſt, dum dotem accepit,& ante & poſt nuptias initas 41.12.7
Renunciatio iurium non extẽditur ad ea, quæ quis ignorauit ſibi competere 41.13.1
Renunciatio bonorũ paternorum,facta à filia fratribus viuente patre, non valet, eod.3. ſi fiat eiſdem mortuo patre, quando valeat, aut non valeat eod.4
Renunciatio & promiſſio de renunciando, à filia dotata facta,an equi parentur 41.14.1
Renunciatio ſucceſſionis, metu & vi facta à filia, non officit 41.14.2
Renunciatio filiæ dote contentæ, ex quibus cauſis iuramento non obſtante reſcindatur 41.15.4
Renunciatio legitima quid 17.17.13
Renunciatio de aliis, quàm de beneficiis fieri poteſt eod.14
Renunciatio cum ſeſeruatione penſionis, odioſa 17.17.20
Renunciatio quibus fieri poſſit eod.21
Renunciatio fit expreſſè & tacitè quibus modis eod.22
Renunciatio & ceſſio beneficij in quo differant eod.
Renũciatio expreſſa quid 17.17.23. eaq; expreſſa facta,non datur regreſſus ad beneficium ſine noua collatione eod.
Renunciatio quomodo valeat facta coram alio, quàm ſuperiore 17.17.24
Renunciatio expreſſa,vel ſimplex, vel cõditionalis eſt,& quid vtraq; eod.26
Renunciatio in fauorem quid 17.17.27. & quod nõ fiat coram ordinario,ſed purè eod.
Renunciatio in fauorem coram ſummo pontifice tantùm fit,& niſi ea admiſſa vacat beneficium 17.17.28
Renunciatio cum ſeſeruatione penſionis, & non alias eod.29
Renunciatio à morituro facta ea lege, vt ſibi reſtitueretur beneficium, ſi conualeſceret, conditionem habet implendam 17.17.31
Renunciatio ex cauſa permutationis, & non alia, & de eius natura eod.32
Renunciationis cauſæ legitimæ 17.17.19
Renunciatio beneficij fieri poteſt per ſe, & per alios procuratores 17.17.37
Renunciatio ſimmoniacè facta, quomodo improbãda 33.13.39
per Renunciationem in manus domini, extinguitur feudum 6.19.33
Renunciationes beneficiorum intra quod tempus publicandæ 17.12.15. & quomodo publicandę eod.16
Renunciationes cum acceſſu & regreſſu,quæ,& in Gallia improbatæ 17.17.30
Renunciationes beneficiorum coram quibus fiãt eod.36
Repaſſinnis lex improbata 35.10.4
Repentinæ feriæ quæ 2.16.22
Repeti non poteſt debitum à creditore ſemiſſum 21.18.14
Repeti nequit actio familiæ erciſcundæ 5.4.3
Repetita res, noua non dicenda, ſed potius executio primæ 6.6.14
Repetitæ dicuntur nuptiæ ſecundæ & plures 9.26 3. & quid à primis differant eod. 4. vide & nu. 19.23. & ſeq.
Repetundarum crimen, publicum eſt 36.28.5. eius capita, eod.nu.6.& 7
Repetundarum iudices conuicti, quibus pœnis damnati eod.nu.11.12.13.14.& ſeq.
Repetundarum leges, Iunia, Cincia, Iulia 36.28.8. duodecim tab.nu.12. Seruilij, 16. Glaucæ nu.18
Repetundarum legis alia capita 36.28.19.20.21.

Repetundarum tenentur aduncati, plus quàm liceat accipientes 49.8.6

Replicationes continet exceptio quomodo 21.17.2

Repræſentationis ius in ſucceſſione fratrum, non aliorum collateralium 45.11.7.& 8

Repræſentarionis ius in ſucceſſinnibus inteſtati quomodo conſiderandum 45.8.2

Repræhenſio publica eſſe debet, palam delinquentium 31.12.2

Repreſſaliæ à quo concedantur 47.27.20

Repreſſaliæ ad iniurias vindicandas inductæ 38.8.1.& 2 vnde autem dictæ, & quomodo, & pro quo fiant eod.nu.4

Repreſſaliæ quando legitimæ 38.8.6.& cauſa eod. nu.10

Repreſſalias quis concedere poteſt 38.8.11

Repreſſaliarum ratio 38.8.12

Repreſſaliarum iure captæ perſonæ, publicę cuſtodiæ tradendæ 38.8.15.& bona cum repertorio capta per iudicem læſis adiudicanda, quomodo eod.

Repreſſaliæ quando eſſe deſinunt 38 8.15

Repreſſaliæ quas perſonas, vel merces non afficiũt 38.8.16

pro Repreſſaliis, num capi poſſit, qui vectigalia ſoluit 3.3.7

Repudiare hæreditatem quid 46.6.1

Repudiare is poteſt tantùm qui adire potuit eod. 4. qui poſſunt repudiare eod.5.6.& ſeq.

Repudiatio hæreditatis quædam communia habet cum aditione 46.6.1

Repudiatio hæreditatis duplex, repudiatio, & abſtentio 46.6.2

Repudiatio hæreditatis dupliciter fit, & quomodo re & verbis 46.6.10

Repudiatio facta ſemel, tarò reuocatur eod.13. & quando reuocetur eod.

Repudiationis materia, hæreditas 46.6.3

Repudiationis permiſſæ rationes 46.6.16

Repudiatione vnius alteri ſuccedendi via aperitur 46.6.11. niſi duplici iure qui repudiat poſſit adire eod.

Repudiatione facta, geſta per illum quæ teneant 46.6.15

Repudiatio hæreditatis filijfa. adeunte patre an excludat ſubſtitutum vulgarem 42.15.3

Repudiatio legati antequam debeatur, non efficit, quin cùm debebitur peti poſſit 42.33.30

Repudiatio ſucceſſionis vel legati, antequam defeiatur vel debeatur, non officit, quin acceptari poſſit cùm defertur 41.10.7

Repudiationis cauſa hæres vocari debet coram iudice 46.2.9

Repudiatione, vel refutatione feudum amittitur 6.19.30

Repudium cur Deus permiſerit 9.16.1

Repudium in ſponſa 9.15.10

Repudium Iudæis cur permiſſum 22.3.20

Repudium iuſtum vxoris, quòd ea interfuiſſet ludis publicis 39.5.24

Repudij inſtar quid eſſet apud Cardienſes, 9.5.47.

pro Repudio aquam igni inijcere, abijt in prouerbium eod.

Requeſte ciuile en traictement d'arreſt, ou iugement 50.1.40

Requeſtarum iudices, recuperatores, & notio eorum 47.27.25

Res iudicata quæ dicitur 50.1.26

Res iudicata non retractatur, vel prætextu nouorũ inſtrumentorum eod.27. vel alio modo eod.35. Eius actio, & executio quomodo fiat eod.28

Rei iudicatæ exceptio 50.13.4

Rei iudicatæ retractandæ remedia, Supplicatio, Reſtitutio in integrum, Querela falſi eod.36

Reſpublica humano corpori comparatur 3.2.1.& in eius corpore ſunt & nerui qui nec plenitudine nec inanitione comeſtionis pati debent, ſi illa ſubſiſtere velit Nerui porro, pecuniæ publicæ, & vectigalia 3.2.2

Reſpub. omnis venere & cupiditate collabitur 36.28.4

Rei appellatio latiſſima 30.11.4

Rei alienæ donatio, in præiudicium Domini non fit 41.5.28

Rei appellatio quare generalis 1.1.1. eius etymon ex Græco & Hebreo eod.

Rei appellatio & patrimonij & non patrimonij continet corporalia & incorporalia eod.nu.2

Reipub. adminiſtrator de quibus tranſigere poteſt 28.2.23

Reipub. adminiſtratores pro quibus tenentur 29.4.1

Reipub. adminiſtratores, & magiſtratus vſque ad 20. annos conueniuntur de geſtis, & eorum hæredes eod.2

Reipub. ciuitatis, minorum, & eccleſiæ rebus vendendis eadem requiritur ſolemnitas 25.8.8

Reipub. conſtituendæ diſputatio adempta cum pœna philoſophis 35.6.17

Reipublicæ morbi, crimina 30.1.7

Reipub. quando obiici poteſt compenſatio 21.22.6

Rei vxoriæ actio tranſfuſa in actionem ex ſtipulatu 9.22.16

Rei vendicatio in quibus locum habeat 21.8.12

Rei priuatæ comes qui, & de quibus cognoſceret 6.8.17.& 18

Reipub. curatores qui & in quantum teneantur 23.12.10 & quando etiam pro collegis teneantur od.11

Rempub. non adminiſtrat Athenis ſcortator 10.2.32

Re diuidua, quæ 5.3.4

Re, & verbis ſimul cõiuncti quomodo, iure accreſcendi vtantur 46.11.11

de Repub. olim apud Gallos non licebat niſi cum conſilio loqui 6.20.6

Re qui contractus fiant 22.1.2

Res excellunt, ſi ſuis vſibus inſeruiant 39.6.1

Res hominibus accedunt, non homines rebus, 6.4.2

Res idoneæ contractibus, ſi non prohibeantur à natura, homine, lege 21.4.2

Res quatuor modis ſeruire intelliguntur 4.1.2

Rerum amotarum actio quæ,& pro quibus 37.11.1 & ſeq.
Rerum amotarum actio 4.quas habeat alias affines 77.11.2.pro quibus detur,& quibus eod.3. quando eod.4
Rerum amotarum actione repetitur ſubtractum ab altero coniugum 9.4.6
Rerum diuiſio 1.14.1
Rerum diuiſio,in communes, cõfuſas,& proprias 5.1.1
Rerum diuiſio in corporales & incorporales,& earum diſcrimen 1.1.3
Rerum diuiſio in liberas, & ſeruientes:& quomodo res ſeruire intelligantur 4.1.1
Rerum diuiſio quibus rationibus recepta, ijſdem, & alijs, rerum cuique facta diſtributio & conſeruata: & quare cuique libera rerum ſuarum diſpoſitio 21.1.1
Rerum naturæ confundi prohibentur 22.1.2
Rerum publicarum ætates,morbi,interitus, & reuolutio 47.15.22
Rerum publicarum diuiſio 3.1.1
Rerum publicarum ſubuerſiones ex adminiſtratione iuuenum & inexpertum virorum 47.9.17
Rerum ratio habenda pro more locorum 30.6.3
circa Res controuerſia feudalis 6.22.2
Rebus maior facultas ineſt,quàm verbis 6.14.5
de Rebus quàm de perſonis,quare prius author dicat,contra Iuſtiniani ordinem 7.1.2
Reſcinduntur in Gallia contractus dolo metu vi initi, impetrati codicillis regijs 36.25.11
Reſciſio venditionis quid efficiat 25.23.3
Reſciſio l.2.de reſc. vend. C. quibus competat 25.24.4.& reſciſio d.l.non fit authoritate propria, ſed iudicis eod.6.& præſcribitur 30.an.eod.7
Reſciſio emptione iure ſingulari & communi petitur, vario modo eod.10
Reſciſio contractuum ex quacunque cauſa,in Gallia proponi debet intra decennium, aliter reijcitur 25.24.11
Reſciſioni l.2.de reſcind. vend. C. renonciari poteſt expreſsè, & tacitè. Sed num cenſeatur renũciaſſe per clauſulam generalem, donauit pluris valorem 25.24.15
Reſciſionis d.l.2.rationes eod.19. & finis eod. 20. & num iuramentum de contractu ſeruando eam reſciſionem impediat 25.24.21
Reſciſio læſionis vltra dimidium iuſti pretij pro quibus non detur 25.24.14. Non dari contra venditionem iudicialem eod. 17. item re interempta eod.18
Reſcribendarij in aula Romana,qui 15.42.3
Reſcriptum principis, in alienandis rebus minorũ habere vim decreti iudicis 12.3.19
Reſcriptum principis ſine præiudicio tertij cenſetur conceſſum 45.7.7
Reſcripta immunitatis à triburis quando valeant 3.5.1
in Reſcriptis ad beneficia, horæ prioritas prodeſt 30.7.7
Reſeruatio beneficiorum quid,& à quo fiat 17.10.1
Reſeruationes beneficiorum generales, & ſpeciales ſummi pontificis,vel præter ius, vel in corpore iuris eod.2
Reſeruationes ſpeciales beneficiorum quæ 17.10.4.quæ abolitæ ſint,& permiſſæ eod.5
Reſeruationes in corpore iuris quæ ſint ſummi põtificis 17.10.6
Reſeruationes beneficiorum in Gallia ſublatæ 17.17.2
Reſiliendo ab emptione contrahentes, & reſoluendo contractum, ius prælationis impedire non poſſunt 6.16.4
Reſidentia iniuncta omnibus iudicibus in ſuis præfecturis 47.33.7
Reſidentia, ſeu aſſiduitas beneficiatorum in loco beneficij, requiſita 17.2.12. quando excuſata eod.13.& 14
de Reſiduis crimen in quo conſiſtit, quis teneatur & nomine eius condemnentur hæredes 31.20.2
Reſignare,& procuratorem ad reſignandum facere differunt 17.17.40
non Reſipiſcens ab inſolentia ſua vaſſallus, feudo priuatur 6.19.27
Reſortum vnde dictum 47.23.6
Reſoluto contractu tollitur hypotheca 23.12.8
Reſoluto iure dantis, reſoluitur ius accipientis 25.4.4
Reſtituere in integrum quid 13.3.6
Reſtituenda per ſubſtitutionem, à quo tempore incipiunt præſcribi 40.6.2
Reſtituendum in priſtinum ſtatum quid ſit 4.25.1
Reſtitutio ab exhibitione quid differat 29.7.2
Reſtitutio abſentiæ neceſſariæ cauſa, intra annum poſtulatur 40.5.21
Reſtitutio contra delictum quid contineat 36.21.9
Reſtitutio fideicommiſſi re aut verbis fit in Gallia die veniente & cedente 42.29..2
Reſtitutio fideicommiſſi quando ante diem fieri, vel non fieri poſſit 42.29.21
Reſtitutio in integrum contra ſententias quando detur 50.1.38.à quibus & intra quod tempus cõcedatur eod.39
Reſtitutio in integrum reorum quid operetur 32.23.11
Reſtitutio minorum & aliorum, in factum actione aduerſum geſta à falſo tutore vel curatore 13.10.38
Reſtitutio non datur, ſi alio remedio ordinario læſis ſubueniri poſſit 13.4.8. Nec datur contra patrem, vel patronos eod.9
Reſtitutio non competit de geſto, poſt impetrationem veniæ ætatis eod.11
Reſtitutio in integrum teperi non poteſt eod.12
Reſtitutio ſpoliati nõ impeditur,exceptione quòd ſpoliatus ſit prædo,non compenſatione, præſcriptione,authoritate iudicis, reſcripto principis,&c. 36.25.17
Reſtitutio ſpoliationis peti ab alio,quàm ab ſpoliato,& ſine eius mandato, contra ſpoliantem & alium qui iuſſit ſpoliari & deijci 36.25.18
Reſtitutioni ſubiecta quando dotis cauſa vendi poſſunt à grauato 25.4.3
Reſtitutioni in integrum minor iuramento rectè renunciat contrahendo 13.4.10
Reſtitutionis nomen quam latè pateat, & à quo

magiſtra-

magiſtratu fiat, remiſſiuè eod.15
Reſtitutioni res ſubiectæ alienatæ à fiduciario, an reuocari à fideicommiſſario poſſint 42.19.15
Reſtitutioni res ſubiectæ, quando rectè à fiduciario alienentur eod.13.& 15
Reſtitutioni ſubiecta quando alienari poſſunt 42.18.4
Reſtitutioni bona ſubiecta confiſcatis bonis poſſidentis, quomodo ad fiſcum pertineant, vel non 31.31.18
Reſtitutioni ſubiecta non poſſunt in teſtamentum grauati venire 42.7.5
Reſtitutioni res ſubiectæ, alienari non poſſunt 9.22.12
Reſtitutionem non petit qui maior factus, negotium in minori ætate factum ratum habuit 13.4.14
Reſtitutione fideicommiſſi facta, tranſeunt omnes actiones actiuæ & paſſiuæ in fideicommiſſariũ 42.19.14.& quæ alia etiam reſtituenda ſeq.
Reſtitutiones impetrantur à cancellaria, & examinantur apud iudices regios 13.4.17
Reſtitutione in integrum infans non eget, quare 13.4.1
in Reſtitutione in Integrum cõſideratur primùm, vt immodica ſit læſio eod.4
Reſtitutione vt fiat erectio beneficij 17.5.2
Reſtitutus minor quæ ipſe accipit, reſtituit 13.4.15
Reſtituuntur minores læſi ob ignorantiam legum ciuilium, non naturalium, & ob imprudentiam ætatis 13.4.3
Reſtituuntur in integrum non tantùm minores læſi, ſed & alij certis de cauſis 13.4.16
in Retentione iure prælationis Dominicæ iuſtum pretium eſt, quod ſolutum eſt 26.22.2
Retinendæ poſſeſsionis Interdictum & huius duo exempla duplexque via 21.9.10
Retinendæ poſſeſsionis interdictum quid ab interd. recuperandæ vel reſtituendę differat 17.20.7
Retractio num negetur proximis, ſi pactum appoſitum ſit, ne res veniat extra rectam lineam 26.17.7
Retractio proximi non mutat formam emptionis 26.22.4
Retractus gentilitius apud Romanos aliquando probatus iure Pontificio, & Gallico, & aliarum nationum 26.1.1.& 2
Retractos gentilitij ſynonima eod 3
Retractus gentilitius quid eod.4
Retractus gentilitius conſuetudinibus regitur locorum vbi res ſitæ ſunt 26.19.1.& lege conuentionis eod.2
Retractus gentilitius impeditur interitu rei 26.17.6
Retractus gentilitius non competit filio ingrato exhæredato 44.3.19
Retractus gentilitius anno expirat 40.5.21
de Retractu gentilitio 1.99
Retrahere qui poſsint ex pluribus, quibus ius eſt 26.17.8
Retrahere non poſſunt iure proximitatis affines, nec legitimi tantùm aut naturales tantùm filij 26.17.9
Retrahere qui non poſſunt quamuis ſint proximi 26 17.1.& ſeq.
Retrahere non poteſt tanquam proximus, qui vendidit ex nouo etiam iure 26.14.1
Retrahere rem venditam à patre num filiusfamilias poſsit eod.2
Retrahere rem venditam non poteſt hæres venditoris 26.15.1
Retrahere debetur proximiore mortuo eod.2
Retrahi ad proprias eccleſias diaconi poſſunt 16.7.6
Retrahi à proximis nequeunt, quæ venditor nuper quæſiuit 26.2.6. limitanea regni eod.8. vendita regi eod.10. Num confiſcata eod.11. non vendita ab eccleſia: contrà, ſi ei vendantur eod.12. non hæredibus vendita eod.14. Non vna ex pluribus rebus venditis, vel pars ex toto eod.15. Non vendita eccleſijs, vel ſcholis ædificandis eod.16. num feuda eod.17
Retrahi non poteſt à proximis res vẽdita cum pacto de retrouendendo. vel legis commiſſoriæ, vel addictionis in diem 26.4.1 Dummodo fiát in ipſa venditione, non ſi poſteà eod.2
Retrahendi in facultate proximior dicitur, qui tẽpore venditionis proximior erat, etiam ſi alius naſcatur poſteà proximior 26.16.1. niſi conceptus fuerit tempore venditionis eod.
Retrahendi poteſtas num cedi, aut vendi extraneo, vel proximiori poſsit 26.18.1
Retrahendi res venditas per proximiorem praxis & Methodus 26.20.1
Retrahendi tempus datum iure proximis, annus & dies à die iſina 26.24.1. Conſuetudines tamen locales potiores eod.
Retrahens iure proximitatis quomodo debeat offerre. & conſignare 26 23.1
Retraict lينager 26 1.3
pro Retrofeudis hominium à quo non præſtandũ 6.15.11
cum pacto de Retrouendendo, vel legis commiſſoriæ, & addict. in diem res vendita, à proximis retrahi non poteſt 26.4.1. Dummodo fiant in ipſa venditione, non ſi poſtea eod.2
Reuerentia nimia filij vel liberti, in patrem & patronum, metum reciſorium habet 41.14.8
Reuerentia paterna & mariti, metum iuſtum habet 44.6.4
Reuiniſcente & perennte re, extinguitur & reuiuiſcit ſeruitus 4 23.2
Reuocare ad animum iniuriam quid 38.7.12
Reus vnde dictus 24.8.2
Reus criminis factus intra annum nouos non accipit honores, quos habet retinet 47.10.5
Reus criminis quis donare, & de rebus ſuis diſponere poſsit 28.9.2
Reus ex actore quando fit 4.30.4
Reũs in Gallia nunquam à crimine non probato purè abſoluitur 48.15.21
Reus in iudicio quis dicatur 49.1.4. Reus forum actor ſequi debet eod.5
Reus patri fauore ac accuſator audiendus à Iudice

in

in defenſionibus & quomodo audiebantur 32.24.6.& 7.& 8
Reus ſtipulandi & reus promittendi quis 24.1.21
Reo criminis num ſolui poſſit 31.18.22
Reum criminis vi eripiens à ſatellitibus vel cuſtodia ſeu carceribus, quomodo puniẽdus 36.25.29
Rei criminum ex proprio ore reſpondere crimina 32.24.5
Rei criminum ſubmittebant capillum apud Romanos 16.1.20
Reis non licebat perpetua ſe oratione defendere 35.2.4
Reos criminum etiam peſſimorum non licet propria authoritate priuato necare 48.16.9
inter Reos quando quis dicatur receptus 32.5.5
Rex à quibus, & quomodo fiat 6.7.6
Rex confert in regalijs præbendas vnitas & ſuppreſſas 17.8.17
Rex Francorum aliquando ſolùm ſemel in anno calendis Maijs viſus 47.29.3
Rex in Areopago depoſita corona Athenis iudicabat 47.26.4
Rex malè iudicans, fame caſtigatus 47.20.15
Rex malus vnus melior, quàm plures magiſtratus imperantes per vices populo 47.15.27
Rex quas poſſit res regni ſui infeudare 6.6.16
Rex regum dici voluit Darius, & conſanguineus Deorum 18.1.11
Rex ſacrificulus cur introductus 15.3.9
Rex ſtatuit, formula ſolius cancellarij ſtatuentis eſt 47.27.22
Rex ſuperiorem non agnoſcit in regno ſuo in tẽporalibus 6.15.11
Regis curam circa quæ verſari voluit Romulus 47.14.16
Regis delinquentis modus punitionis 31.8.4. Et quid aquæ & ignis appellatiõe veniebat in illa, eod. 5
Regis domeſtici à collectis exempti 3.8.9
Regis filijs poſt primogenitum data quædam iure appanagij 6.6.23. limitata ſumma panagij liberorum regis Galliæ à Carolo 5. ad duodecim millia aureorum annui prouentus, cum honorario comitatus titulo, & octingentis milibus ſemel numerandis : Filiarum autem vltra dotem, limitatum pariagium ad ſexaginta millia librarum. Et pro his fiduciario iure datæ res regni in pariagium 6.6.24
Regis nomen exoſum Romanis 18.2.10
Regis ſeu principis propria, & ſoli competentia 47.20.18
Regis titulum qui ambit, quod ducatus in ſua ditione habere debeat 6.7.7
Regis veri facta quæ 6.20.10. & quid à Tyranno differat eod.
Regi vendita retrahi à proximis non poſſunt 26.2.10
Regem & imperatorem conſecrandi formula 6.14.20
Regem malum & tyrannũ quæ efficiant 47.20.17
Regẽ ſe eſſe nec dici, noluit Publius Scipio 6.7.18
Reginam reginarum ſe vocari voluit Cleopatra 18.1.12
à Rege, regula eſt in Gallia, omnia feuda moueri, & procedere à regis manu, & ad regem ſæpè redire 6.5.4
Reges alloqui liberè non licuit, niſi per admiſſionalem 47.40.13
Reges Aſſiriorum non omnibus viſi 47.29.4
Reges electione facti quomodo, & variè 18.2.3
Reges Romanorum qui, & quot eod.8
Reges Albanorum, Ægyptiorum, Alexandriæ, Parthorum, Latinorum, vt dicti eod.11
Regum duæ artes, militaris, & legum 18.2.14
Reges Ethnici aliquando ſacra tractarunt, & fecerunt 17.7.26
Reges iubebant cui vellent, reos occidere 47.14.2
Reges, iudices dicti 47.20.14
Reges per ſe qui iudicarunt eod.& 15
Reges Lacedæmoniorum ab Ephoris in carcerem duci poterant 47.14.13
Reges Chartaginenſium quotannis bini eod.14
Reges Laconici non erant ſui arbitrij 47.25.20
Reges & principes quomodo ſacri dicantur 33.14.6.& ſacra quæ eorum ſunt, vel fiunt eod.
Reges in Tyrannos quare degenerent 58.1.8
Reges & principes temporales, & annui eod.16
Reges bini annui Carthagine eod.
Reges multos eſſe reipub. non expedit 6.6.19
Reges Romanorum vbi ſepulti 33.23.5
Reges per ſe olim iudicabant populum 36.29.13
Reges olim vitæ & necis poteſtatem tantum habebant in bello 47.14.9
Reges ſua authoritate iubentes occidi malos, homicidæ non ſunt, ſed legis miniſtri 36.21.28
Reges Perſarum quos necari volũt, zona aptæhendunt 36.21.28
Regum admonitio de non vſurpandis priuatorum bonis 26.2.10
Regum authoritas in ſacra 17.7.25
Regum domus pro Aſylis 33.21.16
Regum poteſtas à Deo 47.14.15
Regibus poteſtas non eſt omnibus abſoluta & libera 47.14.0
de Regibus ſuis Perſarum dictum 3.5.9
Regia dignitas annua 47.17.4.& 5
Regia lex de imperio 47.26 9. Etruſci regni eod. 10. Medorum regis eod. 11. Iudæorum eod.12
Regiæ dignitatis finis, & rationes 47.20.16.& 17
Regiam poteſtatem ſpontè qui abdicarunt 6.20.8
Regij cuſtodes & ſtipatores 47.40.11
Regia crimina quæ 30.11.19
Regia iura quæ præſcribi poſſunt 40.2.6
Regale, Aleala oppidum dictum 35.35.10
Regaliæ ius regi ex duplici cauſa competit 15.38.3
Regaliæ iure quando, & quandiu fructus eccleſiarum capiat rex eod.7
Regaliæ ius durat, donec præſtetur fides regi à prælato eod.8
Regale ſeu regium feudum quid, & ſimplex 6.2.10
Regalis collatio publicanda 57.8.3
Regalia flumina quid, eorúmque vtilitates & vectigalia principis 3.14.4

Regalia principis non euaneſcunt ante conſecrationem epiſcopi 15.12.25
Regalia durant vſque ad adeptionem poſſeſſionis corporalem 17 8.1
Regalia eccleſijs remitti poſſunt, & in alios quam reges transferri nequeunt eod.8.& 9
in Regalia quæ vacationes incidant 17.8.10.11.12.13
Regaliæ beneficia non confert per præuentionem ſummus pontifex eod.7
Regaliæ quæ ſint beneficia eod.8
Regaliorum ſunt commendæ 17.8.2
Regaliorum iura rex confert etiam infanti 17.8.14
Regaliorum controuerſiæ ad curias tantùm ſupremas pertinet eod.16
Regaliorum priuilegia indicata eod.
Regaliorum iura in quibus eccleſijs regi non competant 17.8.18
Regaliorum ius non habet locum in eccleſijs, quæ curam habent animarum eod.20
Regaliorum iure quæ conferantur beneficia à rege 17.8.21
Regaliorum in beneficijs cauſæ quædam 17.7.23.
Regalia qui babeant 3.4.2
Regaliſta mortuo colligante ab ordinario prouiſo, in locum litigantis ſubrogatur 17.8.4
Regaliſtæ collatio non vitiatur omiſſa qualitate eius eod.6
Regaliſtam ſine aliqua exceptione tenetur capitulum admittere eod.5
Regimentorum ſupremus quis dictus 19.18.4
Rector Decumanarum quid 47.41.7
Rector eccleſiæ quis dicatur, & quare, & quid rectoria 15.24.10. eius nomen generale ad plura pertinens, & eius officium eod.11
Rectori vel vicario perpetuo congrua debita portio beneficij, & peti poteſt 15.24.19
Rector prouinciæ generaliter quis, & forma conſtituendi eundem, & inſignia 47.32.27
Rectoris prouinciæ nomen commune omnibus regentibus prouincias 47.32.3
Rectorum prouinciarum leges communes 47.42.30
Rectores prouinciarum ex approbatis eligendi 15.26.5
Rectoria quid 15.24.10
Regere alios non debet, qui ſe nequit gubernare 17.6.14
Regere ſe qui nequeunt, neceſſe eſt ab alijs ſe regi patiantur 11.2.1
Regio diuiſa in tres partes 6.6.6
Regnandi modus optimus, & quid dicatur rex 47.20 13
Regnandi ſpecies 47.14.9.10.& ſeq.
Regnandi calumnia & ambitionis cauſa perniſiosiſſima 35.2.6
Regnicolatus ius in Gallia quibus conceſſũ 42.8.25
Regnum bifariam ſumptum, ſecundum legem, & ſecundum genus 18.2.15
Regnum, nobilis ſeruitus eod.13
Regnum ciuitatis tanquam patrisfa. inter domeſticos 47.14.12
Regnum barbaricum quod dixit Ariſtoteles eod.13
Regnum Thebanorum temporale 47.14.14
Regnum, indiuiſibile 6.6.27
Regnum inter fratres communiter teneri non potuit 41.3.3
Regnum, nobilis ſeruitus 47.20.16
Regnum inter volentes heroicum 47.14.10
Regnum ſucceſſione delatum melius quã electione datum, quare 45.3.4
Regnum vi occupatum, vi tantùm retinetur, & infœlicem habet exitum 18.1.7
Regnum, nobilis eſt ſeruitus 35.8.5
Regni diuiſio bella habet 45.3.4
Regni fines maximè à regibus obſeruandum ne à priuatis periculosè teneantur 26.2.9
Regni limitanea non retrahuntur 26.2.8
Regni regimen non proximiori dandum, non regente ex cauſa rege 45.3.14. Num proximiori indigno, & ſi is ſe ingerat, num Tyrannis dicatur eod.
Regno depoſitus vt inutilis, Helenus rex Francorũ 45.3.7. Et vt luxurioſus Hildericus eod.11
Regna clientelaria non deferuntur nepotibus, deficiente primogenito 45.8.6
Regna duplici modo in feudum venire 6.7.6
Regna in Gallia plura 18.2.2
Regna Alemanorum ſublata eod.
Regna ex infeudatione in clientelam data eod.4
Regna & familiæ moriuntur 18.2.22
Regna generis, quæ ob genus interemptum defecerunt eod.
Regna in feudum regibus data à ſuperioribus 6.2.12
Regna inter liberos non diuiduntur ratione legitimæ, quare 44.5.18
Regna occupata magna latrocinia ſunt 18.1.6
Regna olim, quæ in ducatus conuerſa 6.7.15
Regna per gladium, prouincias per vexilium tradi quis ſcribat 6.14.20
Regna quædam ad fœminas quoque per ſucceſſionem deuoluuntur 45.4.12
Regnorum fatum, & morbi 28.1.14
Regnorum origo & ſucceſſus 18.2.18
Regula cancellariæ Roma. de publicandis reſignationibus 17.12.15
Regula de triennali beneficij poſſeſſore 40.5.24
Regula de 20. diebus renunciationis, & in quibus locum habeat, vel non 17.18.7. & 10. Et talis regula non habet locum in renunciatione facta coram ordinario eod.9
Regula de veriſimili noticia quæ, & quare ſit recepta in Gallia, & conſideratio per ſequentes numeros 17.12.3
Regula de veriſimili notitia locum babet in ordinarijs eod.4
Reymirius ex monacho rex Aragoniæ, & vxorem ducens ex diſpenſatione 9.14.9
Rhaconis erga iuſtitiam & filij delictum mirabile exemplum 32.16.8
à Rhacone quodam patria Mardo filius infandis iudicibus puniendus oblatus 11.5.12
Rhadamantus cancellarius Minois 47.29.12

Rhadamantus iureiurando cauſas decidebat 50.6.11
Rhadamentea lex repaſſionis 31.10.4
Rhaſtious domeſticorum comes 6.9.1
Rhea veſtalis, matris Romuli & Remi, inceſtus & mors 36.7.5
Rhemia lex 31.10.8
Rhetor quis 49.6.4
Rhetores qui immunes à muneribus 18.10.2
Rhetores vocati in ius, ſi populum orationibus commnuerent, aut malè inſtruerent 35.6.17
Rhinoceros ciuitas vnde dicta 37.2.11
Rhodiæ dictæ leges nauales 25.2.11
Rhodienſes leges vnde dictæ 29.10.1
Rhodienſes dicti hoſpitalarij D. Ioannis 15.34.11
Rhodus inſula à quo hoſpitalariis data, & quando inde pulſi 15.34.12
Rhodos conſtituit nauticas leges 29.10.1
Rhodij effigies æreas Harmodij & Ariſtogitonis in hoſpitium publicum inuitans 6.20.4
Rhodij victi ab Artemiſia Cariæ regina 6.12.7
Rhodiorum leges à quibus imperatoribus editæ 37.3.5
à Rhodiis leges de nauigatione latæ 1.3.5
Rhotarius dux Bergonum 16.1.23
Rica quod veſtimentum dictum 9.1.6
Rierebas 6.19.11
Ripa quid, & à littore quid differat 3.14.8
Ritus nuptiarum varij 9.5.1.19.21.22.40.& 46.& ſeq.
Ritus quid 4.15.16
Riui & fluminis differentia 3.14.2
Rixa occiſo aliquo obligantur omnes, qui erant cum occidente pugnantes 36.20.15
Robertus rex Galliarum reſponſum accepit à crucifixi imagine 33.12.4
Robertus dux Aquitaniæ 6.8.13
Robertus Flandrenſis comes Inuaſores bonorum eccleſiæ debellat 2.28.2
Robigalia 2.16.5
à Roboami imperio populus Iſraeliticus ob nimia tributa deſciuis 3.3.11
Roboam tyrannum Iſraelitæ eiiciunt 6.20.4
Roboam filium Salomonis perdiderunt iuuenum conſilia 25.21.7
Roboamum genuit Salomon in vndecimo anno 9.7.9
Rogari teſtes in quibus, & quando debeant 48.13.36
Roma à Gallis capta 47.16.22
Roma quando peſte vexata 31.25.4
Romæ ciuitatis curatores, rectores ciuium, viarũ, riparum, vicorum 13.12.3
Romæ homines, qui generationi filiorum vacarent 9.6.38
Romæ ſedem D. Petrus eligit 2.1.1
Romæ ſedem primam & apoſtolicam eſſe, & poteſtatum culmen docetur 15.5.4
Romæ vrbis corporati nec rus, vti nec Curiales, ſe poterant habitandi cauſa conferre 3.18.4
Romania occidentalis imperij Turcici pars, dicta 6.11.9
Romania patriarchatus Conſtantinopolitanus dictus 15.5.12
Romanus Argyrius impera. Orientis allelengiũ tributum abolet 3.8.17
Romanus, Imperator Orientis 26.3.2
Romana ciuitas iure prolationis in hypotheca datur 23.11.8
Romana eccleſia gaudet priuilegio centum annorum 2.28.5
Romani imperij limites duo, orientis & occidẽtis præcipui, &c. 6.9.15
Romanæ ciuitatis & eccleſiæ bona, tantùm præſcribuntur 100. annis 40.5.35
Romanæ cladis à Perſis ſuſceptæ, quæ fuerit cauſa 26.2.9
Romanæ curiæ de officialibus remiſſiuè 15.41.5
Romanæ ſedi qui ſua regna in feudum dederint, & apoſtolicæ ſedis beneficiarios ſe affecerint 6.2.12
Romanum ciuem cruce afficere non licebat 31.17.5
Romana in curia quæ beneficia dicantur vacare 17.10.3
Romani ciues qui fierent 14.7.8
Romani, impia virili commixtione notati 9.2.3
Romani res ſuas pro derelicto habentes aut illas non curantes, nota infamiæ afficiebant 17.9.26
Romani vſque ad tempora Tulli regis, ſuis ſumptibus militabant 6.6.4
Romanorum aquæ ductus inſigniores 4.15.55
Romanorum bellum cum Samnitibus 31.21.4
Romanorum generandi tempus definitum 9.7.5
Romanorum imperium variis modis datum 6.7.6
Romanorum legati cauſam diſceptãtium de agro ad Senatum reiecerunt 20.4.1
Romanorum mos in obſidionibus ciuitatum, euocare earum Deos tutelares 37.5.15
Romanorum mores etiã à vitij ſuſpicione alieni 42.35.5
Romanorum nuptiis qui ritus adhibiti, ex Plinio 9.5.19.& 22
Romanorum principes in poteſtate regia varij 47.14.16
Romanorum principum mos in óſculãdis ſenatoribus 8.8.12
Romanorum reges qui, & quot 18.2.8. eorum cõſules quando cœperunt eod. 9. apud eos nomẽ Imperatoris quando cœptum eod. 10
Romanorum reſpub. quoties, & quomodo variauerit 47.5.23
apud Romanos triplex formula vxorem ducendi 9.5.33
ex Romanis coloniæ quæ tranſlatæ 15.11.4
Romanis niſi cum Romanis, non vero cum peregrina, ex lege Cæſarum matrimonia inire non licebat 9.13.6
Romanis vxores præcariæ & conductitiæ 9.4.5
Romulus à ſacerdotio ſuarum curiarum quos reiecerit 15.26.7
Romulus clientelarum leges conſtituit 14.10.4

Romulus clientelarum primus Romæ author 6.20.4
Romulus ex duce rex factus 18.2.8
Romulus ex ſenioribus ſenatum compoſuit 47.9.20
Romulus in filios quam dederit parentibus poteſtatem 31.5.7
Romulus menſem quemlibet à noua luna incipiendum ſtatuit 22.3.30
Romulus patritios à plebeiis diſcreuit Romæ 6.4.3
Romulus populum in tres partes diuiſit 3.4.7
Romulus quam legem impoſuerit colonis pro educat one liberorum 9.20.14
Romulus ſenatum conſtituit Romæ 47.25.1
Romulus vt diuiſerit populum, & quæ ei permiſerit 18.3.3.& 4
Romuli lex de monſtroſis hominibus natis 7.2.11
Rotæ auditorium quare dicatur 35.42.15
Rotæ auditores qui, & quot 35.29.15
Rothomagenſe parlamentum 47.27.14
Roturiers, in Gallia, tenendi feuda capaces 6.4 8
Ruben priuatus à Iacobo, primogenitura 41.7.25
Rubinus Gallis, aliter gemma Pyropus, ſpecies eſt Carbunculi, & datur Marchioni pro ſymbolo cum talis creatur 6.9.4
Rufini Arcadij imperatoris tutoris ſupplicium 35.5.12
Rufinum Criſpinum Nero cur mari mergendum iuſſerit 6.7.10
Rumor, accuſationis vel excuſationis ſpecies 32.1.3
Rumor, accuſatoris inſtar eſt 32.6.7
Ruralis archipreſbyter quis 15.21.14
Ruſcij Capionis legatum ſenatoribus factum, cur improbatum 42.32 24
Ruſticana vxor Boërij 33.7.5
Ruſticus arma non debet deferre 36.26.5
Ruſticum in opus delata à portoriis exempta 3.9.5
Ruſtici qui 38.23.12
Ruſticæ quædam leges Græcè Iuſtiniani, de partiario fructus interuertente, non colente 18.23.38
Ruſticæ & vrbanæ ſeruitutis differentia quoad refectionem 4.14.8
Ruſticæ ſeruitutes quædam 4.20.4
in Ruſticis operibus non fit noui operis nunciatio 4.37.14
Ruſticitas excuſat 25.24.15.& 43 2.11
Rata furtiua felicius peruenit 37.1.1
Rutheni ſeu Moſcouitæ in azimis ſacram Euchariſtiam non concedunt, & ſub vtraque communicant 2.6.5.& 6
Ruthenorum ieiunium 2.18.32

S

SAbæus & Theodoſius aduocati Samaritanorũ morte addicti 33.7.9.& c.9.nu.4
Sabatius Saga creatus coritus à Iano 38.2.19
Sabandiorum ducum inſigne, annulus D. Mauricij 6.14.17
Sabbathum quid 2 16.1
Sabbathi diebus olim quæ prohibita 2.16.16
Sabbathi tempore, à pugna Machabæi abſtinebãt 2.16.21
Sabin, Deus fictitius Sabothæ ciuitati 2.22.5
Sabinus iuriſconſultus 38.11.5
Sabothæ ciuitati thus defertur 2.22.5
Sabothum thus ex Arabia deferebatur 16.8.24
apud Saccas imperium coniugum duello conſtituitur 11.4.3
Saccularij fures, qui, & pœna 37.14.7
Sacculus, crumena eſt 37.14.7
Sacellum vnde dictum 15.29.4
Sacer locus medius & religioſus ductum aquæ impedit 4.15.5
Sacer homo quid, & deuotus 31.9.3
Sacra res iuſtitia 36.29.18
Sacræ rei, & religioſæ ſeruitus nõ imponitur 4.21.3
Sacrum in ſacrilegio perpendendum 33.14.1
Sacrum propriè quid, & quomodo fiebat olim & nunc eod.
Sacrum latiori appellatione, idem quod ſanctũ eod.3
Sacrum locum priuatus quare nõ faciat ſua authoritate 15.29.7
Sacrum per tranſlationem, dici patrimonium principis 1.34.4
Sacræ nuptiæ, farracia dictæ Romanis 9.5.33
Sacræ res à ſanctitate eximi poſſunt 17.5.4
Sacræ leges generaliſſima appellatione quæ dicãtur 33 14 6
Sacra paterna, poteſtas paterna, quare 33.14.7
Sacra publica & priuata eo.
Sacræ res quæ ſint 1.14 2
Sacra conuiuia intermittere, capitale habitum 39.1.20
Sacra hoſtium occupatione an fiant profana 33.23.20
Sacra myſteria in priuata domo agere vetitum, vt ad conjurationem pertinens 39.1.4
Sacra nocturna paganorum 2.17.3
Sacra non venduntur, quibus autem modis prophana reddantur 25.7.3.& 4
Sacra olim in Lucis culta 2.1.5
Sacra loca antiquis vbi erant ſita eod.11
Sacra tractanda honeſtè 16.8.6
Sacrorum equitum, ſeu militum origo 15.33.1
Sacrorum hominum animas diis debitas Græci exiſtimabant 31.9.3
Sacrorum militum ordo vbi inſtituti 15.35.7.11
Sacrarum rerum commercium prohibitum 21.4.7
Sacrorum ad coemptiones faciendas conſtituti olim ſenes 25.7.4
Sacrorũ euocatio, quæ profanum reddebat lucũ 17.5.15
Sacrorum, ſpiritualium, & aliorum ratione commercij differentia 1.10.8
Sacris abutentes rebus qua pœna digni 34.15.8
Sacris diebus quibus pius Chriſtianus animum intendere debet, & quæ debebant ex abuſu recepta, reiici 2.16.27

à Sacris profani etiam apud Ethnicos arcebantur 16.3.5. à ſacriſque quibuſdam arcebantur mulieres innuptæ, ſerui, latrones, lentiginoſi, reuiuiſcentes, & alij eod.6
Sacerdos vnde dictus 15.21.1
Sacerdos ad benedicendum, non ad execrandum conſtitutus 50.7.11
Sacerdos ethnicis notabat offerendam hoſtiam prius 16.8.7. eius vel presbyteri officium eod.9. munus eod.16
Sacerdos generali appellatione quilibet dici poteſt eod.11. eius nomen continet epiſcopos omnes, & ſummum pontificem eod.13
Sacerdos Iudæorum & Ethnicorum nuptias non repetebat 9.26.10
Sacerdos ſummus inter Ethnicos vnus 15.3.2 item apud Hebræos eo.3
Sacerdotis filius ſpurius legitimari per reſcriptũ principis nequit 10.4.6
Sacerdotis quæ debet eſſe ſaltem ſcientia 16.10.10
Sacerdotis veſtes factæ quæ 2.6.10
Sacerdotes cœlibes in Palmaria 9.14.8
Sacerdotes cur ſub vtraque ſpecie panis & vini, quàm laici, ſacramento Euchariſtiæ communicent & quibus laicis permiſſum 2.6.6
Sacerdotes Ethnicorum ſolitarij 15.14.8
Sacerdotes, & miniſtri ſacrorum qui, & quomodo delecti apud Ethnicos 16.10.25
Sacerdotes expedit eſſe pauciores bonos, quàm plures indignos 16.10.5
Sacerdotes in exercitu inſtructo pugnantibus cur aderant apud Iudæos 19.2.6
Sacerdotes iudicaſſe, & habuiſſe iuriſdictionem etiam inter gentes, probatur 47.4.13
Sacerdotes Romanorum cenſum ſufficiẽtem habebant, antequam legerentur 15.26.7
Sacerdotes vnde nominati 16.8.8. eorum ſumma eccleſiaſtica dignitas eod.10
Sacerdotes publicæ perſonæ 16.8 17
Sacerdotes erant iudices eod.18
Sacerdotes in bellis eod.19
Sacerdotes in lege naturæ ex genere, non electiõe 16.8.21
Sacerdotes publici primi, Enos, Noë, Melchiſedech, primogeniti, pro quibus tribus Leui ſeruiuit Deo, Moſes 16.8.23
Sacerdotes Ægyptij ex publico alebantur, immunes à tributis, eod.25
Sacerdotes per vices officio in lege Moſis fungebantur eod.26
Sacerdotes curiones Ethnicorum Romæ 16.8.32
Sacerdorum legis Antiquæ initiandorum forma vmbra noſtrorum 16.8.27
Sacerdotum Ethnicorum varia farrago & nomẽclatura eod.29
Sacerdotum tituli quid ſint, & origo eo.34
Sacerdotum Chriſtianorum & gentilium gradus honoris 16.8.38
Sacerdotum Anubis caliditas in decipienda Paulina, & eorum pœna 36.11.11
Sacerdorum Ethnicorum electio à populo fiebat, & quales mutationes eius 17.12.36
Sacerdotum fornicatio, inceſtus eſt 36.7.3. & ibi de eius pœna
Sacerdotum 24. claſſes Dauid conſtituit 9.14.1
Sacerdotibus concubinæ ſublatæ 17.9.11. in eorum prædiis ſucceſſio ſublata 17.9.12
Sacerdotibus cur magiſtratus temporales non darentur 47.10.18
Sacerdotibus danda eſſe aliqua, rationes 33.13.11
ex Sacerdotibus reges Ægyptiorum electi 15.1.10
Sacerdotium apud Iuriſconſultos Romanorum diſſoluit matrimonium 9.14.6
Sacerdotium gradatim tantùm poſt alios ordines confertur 16.8.20
Sacerdotium dicitur, & dignitas ordinis, & prouentus eccleſiæ 16.8.37
Sacerdotium, beneficium, ſanctuarium, eccleſia, pro eodem eod.
Sacerdotium, ordinum omnium finis 16.7.1
Sacerdotium prælatum imperio etiam apud Gentiles 15.1.8. & 10
Sacerdotium, regale munus eſt 16.1.12
Sacerdotij munus 18.20.3
Sacerdotij cauſa impenſa pro filio à patre, num imputentur in legitimam 44.5.45
Sacerdotij Moſaici reditus vnde 16.8.24
Sacerdotia cum cura animarum, & ſine ea 15.24.1
Sacerdotia inter Chriſtianos primum diſtributa ab Euariſto Romæ, de hinc per vniuerſum orbem à Dionyſio ſum. pont. 16.8.33
Sacerdotia vel alia eccleſiaſtica, ſine ambitu & pretio concedi debent 36.29.12
Sacerdotiorum concedendi poteſtas quando, & quare adempta populo Romano 36.29.3
Sacerdotiorum fructuum mala diſpenſatio 4.3.8
Sacramentum militare duplex 19.4.1. hoc ſolui qui milites dicantur eod.7
Sacramentorum cauſa, & quid ſacramentũ, quòtve ſint 2.3.1. diuiſio, & finis ſingulorum ſacramentorum eod.2. Quæ iterantur, & quæ non eod.3. de quo, & à quo confirmentur eo.4. Quibus rebus formam & perfectionem accipiant ſacramenta, & quæ imprimant characterem 2.3.5
Sacramentorum exhibitio ad quos propriè pertineat 15.15.6
Sacramentis abutuntur & ſacris impiè magi 34.12.4
in quibus Sacramentis non contrahatur paternitas vel conſanguinitas ſpiritualis 9.9.10
Sacrarium quid 55.39.3
Sacrare caput cum bonis 35.1.35
Sacrificandi ius filiæ ſacrificio in perpetuum progeniei quæſitum 31.23.4
Sacrificare quid 16.8.4
Sacrificium Mercurij apud Samos, quare permittebatur illo tempore furtum 37.1.3
Sacrificia paganorum & magorum vetita, qua pœna 34.15.4
Sacrificia publica, & priuata, & eorum ſpecies 16.8.5

Sacrificiorum pretia à cenſoribus curabantur 47.16.19
Sacrificiis tria loca Ethnicis olim familiaria erant 2.1.6
Sacrificiis interdicere, maxima pœna 31.8.9
Sacrificulus rex cur introductus 15.3.9
Sacrificulus rex quando conſtitueretur 17.7.26
Sacrificulorum neceſſitas 16.8.6
Sacrificulorum Græcorum gentilia varia nomenclatura 16.8.30. Sacrificuli qui in lege naturæ eod.22
Sacrificulorum gentilium in locũ quomodo ſubrogati ordines eccleſiaſtici, per prouincias & loca vrbis eod.31
Sacrilegus à cane templi agnitus, & punitus 48.12.20
Sacrilegus habetur, qui infert iniurias eccleſiæ, aut eius miniſtris 33.18.1. item occupans prædia eccleſiaſtica, & de eius pœna eo. nu.2. item qui mandata principum contemnit eod.3
Sacrilega in vindictam diuinam, facta meretrix, alia incendio vſta 33.16.7
Sacrilego manus diuinitus excisæ 33.16.9
Sacrilegi à dæmonibus in vltionem cruciati 33.16.14. & 16.
Sacrilegi luminibus priuati 33.16.20
Sacrilegi ignes 1.7.3
Sacrilegi qui propriè 33.14.8
Sacrilegi ſuſpenſi diuerſi 33.15.6. Indulgentia indigni eod.7. duplum reddant eod.8. excæcati eod.12
Sacrilegorum vindicta ſumitur à Deo 33.16.1. exẽpla in exercitu Xerxis, & Scytharum, & Promethei eod.nu.2.3.4.5
Sacrilegij inſtar quę 33.14.6. & ſpecies eo.7
Sacrilegij crimen graue, & maieſtatis diuinæ eſt 33.15.1
Sacrilegij pœna quando nõ eſt arbitraria 33.15.14
Sacrilegij acrior pœna, non tam ratione rei quàm audaciæ 33.15.15
Sacrilegiis quæ, & quomodo iure ciuili pœna impoſita eſt 33.13.2. quæ iure pontificio eod.3
Sacrilegiorum & pœnarum eorundem leges gentilium 33.15.4. & iudicia eod.
pro Sacrilegio lapides templi in ædificia etiam monumentorum transferre 33.15.9
Sacriſta quis 15.39.3
Saddochus iudæus ſeditioſus 46.5.5
Sadducæorum ignorantiam reiecit Dominus noſter Ieſus Chriſtus 9.15.4
Sæpiæ cur in piſcatu emittant atramentum 21.13.2
Saga quid ſignificet 2.21.. & 34.6.3
Saga, quis dicatur 33.14.4
Sagittarum proiectarũ in biuio, diuinatio 34.3.17
Sagittarius Vapurgenſium epiſcopus 35.2.7
Salis vectigal, & eius origo 3.10.1
Salis fodinæ vbi eod.2
Salis vectigal, dictum Gall. *Gabelle*: & quando in Gallia inſtitutum eo.3
Salis Tragaſei mirum, eo euaneſcente poſt impoſitum ei tributum à Lyſimacho 3.10.4
Salaci rebellantes, victi à M. Terentio Varrone, in ſeruitutem reducuntur 14.3.16
Saladinus quando Chriſtianis ademit Hieroſolymam 15.35.3
Saladini decima, quæ dicta, & de ea & aliis ad liberandam terram ſanctam indultis, & qui illis reſtituerunt 2.20.3
Saladini regnum debellatum à Chriſtianis 6.11.16
à Saladino Turca omnia Chriſtianorum, qui in Syria erant, profligata 2.20.3
Salamandræ vbi habitent 7.3.2
de Salamina reperenda vt conſuleret Solon, dementiam ſimulauit 13.5.26
Salaminorum quare diruta ciuitas 35.1.19
Salarium quid, & vnde dictum 27.2.1
Salarium promiſſum, debitum etiam in ægritudinem incidenti ſeruiendo, & hæredibus officiarij morientis intra annum eod.9
Salariũ ex pacto, vel more regionis, præſtandum eod.10
Salarium vel ſtipendia retinere, vel minuere, ad ignominiam aliquando laborantis pertinet 27.2.14
Salarium aduocatis debetur quo nomine 49.8.1
Salarium quid eod. 4. quale, & quantum petatur eod.5
Salarium aduocati quale, & quomodo à clientibus petant 49.8.8. eius pactio non eſt interdicta aduocato eod. 9. contra in Gallia eodem 10
Salarium conſequitur aduocatus, etiam ſi non poſtulauerit, & per illum tamen non ſteterit eodem 9. quando eius nomine mobilia & immobilia promiſſa & data in eum tranſeant eo. cur debeantur eo.12. & ſeq.
Salarium debetur procuratoribus ad lites, ſed non ideo inſtrumenta clientum retinere poſſunt 49.4.20
Salarium ex publico quidam decuriones accipiebant 18.13.5
Salarium ex publico quando decurionibus conſtituere permiſſum eſt 18.14.4
Salarium procurator quando, & quale petere poſſit 27.5.32
Salarij iudicis taxatio & executio non impeditur appellatione 50.2.47
Salaria quomodo debeantur, & peti poſſunt 27.2.3
Salaria & in pecunia, & aliis rebus conſtitui poſſunt eod.8
Salezeburga quid 3.10.2
Salgamum quid 15.23.2
Salgamum, & alia militibus non præbenda 18.20.6
Salgama quæ hoſpitibus præbenda 19.8.6
Salica lex de excludendis ab inteſtato filiabus 45.4.7
Salica lex de proximorum coniunctione 9.11.16
Salica lex In colum minimè patitur haſtam Francorum victricem commutari 6.12.6
Salicæ leges 47.17.6

Salicæ leges à quibus latæ 45.4.7
Salinus iuriſconſ. tempore Adriani 6.8.25
Salinæ aliquando priuatis liberæ, quæ poſteà tributariæ: vt argenti aurive, & aliarum rerum fodinæ 3.10.5
Salinarum vallis 31.19.1
Salinariorum & antigraphorum cura & iuriſdictio in Gallia 47.38.5. & 6.7
Salinariorum officia apud quos abolita eod.6
Salij ſacerdotes 16.8.29
Salmacides vna Nympharum Naiadū, ex qua Androgynem factum fabulantur poetæ 7.2.7
Salmanzar à Samaria expulit Iudæos 31.20.1
Salomon ab altare Ioabum euelli iubet 33.22.1
Salomon Adoniæ primogenito, in regno prælatus 41.7.24
Salomon filius Dauidis rex 45.3.3
Salomon Dauidem patrem cum multis diuitiis ſepelit 2.14.16
Salomon in vndecimo anno genuit Roboamum 9.7.9
Salomon ligna ab Hiramo Tyberiorum rege petiit 3.16.2
Salomon modos adinuenit ad coniurandos dæmones 16.5.3
Salomon templum ædificat & conſecrat 2.1.7
Salomonis iudicium de puero occiſo 9.6.27
Salomoni ars data contra dæmones 34.11.8
Salomoni fuerunt 700. & 300. concubinæ 10.1.11
Salonitani baphij procurator 18.26.5
Salonius Ebroduni epiſcopus 35.2.7
Salonius tribunus militum 19.3.22
Salphaad filiarum de ſucceſſione petitio 45.13.1
Saltus Vicenarum ſancta capella 17.8.19
ex Saltibus & paſcuis prouentus principi, & pœna paſcentium in illis 3.15.2. Saltus quid eo.3
Saluianum interdictum pro quibus competat 20.10.14
Salutatio Romanorum dato oſculo 8.8.15
Salutationis loco Perſæ ſe mutuo oſculātur 8.8.8
Salua gardia perſonæ quando detur, & quomodo in ea caueatur 48.4.16
Saluagardiam vel ſaluum conductum violare, crimen maieſtatis 35.9.2. Saluagardiam generalem dat ſolus princeps eo.
Saluianum interdictum quid, & quale 23.10.11
Salui conductus 22.7.6
Salutabantur principes olim apud Romanos 18.1.10
per Salutem principis iuratum 50.8.27. ſuum, & filiorum eo.29
Samaria quæ olim, hodie Sebaſte 15.9.4
in Samaria famei quanta fuerit 31.23.5
Samaritani de religione cum Iudæis contendebant 33.7.9
Samaritanorum communionem vitabant Iudæi 31.9.1
Samius ſenator quare ſe occiderit 49.8.6
Samnea, dictæ ſacræ quædam ædiculæ in Ægypto ſitæ 14.14.8
Samnei à carnibus abſtinebant 15.15.11
Samorobrinenſibus ius regnicolatus in Gallia conceſſum 41.8.25
Samothes regnauit apud Celtas 34.1.7
Samuel arioloſ ſuſtulit 34.3.9
Samuel Iſrealitis decimas rege accipiendas prædixit 2.20.2
Samuel munera ſe non accepiſſe, populo oſtendit 28.12.1
Samuel quandiu vtrumque gladium habuit 15.38.14
Samuel vſus gladio in Agag rege 15.1.14
Sanchus rex Caſtiliæ fratrem à Luſitaniæ regno pellit 33.21.16
Sanctius rex Hiſpaniarum, cognomento deſideratus 15.35.7
Sanctum quid 11.5.13. & 33.14.4
Sancti Spiritus militum in Gallia equeſtris ordo quando inſtitutus 15.35.12
Sancto nihil radendum vel amputandum 16.1.18
Sancti legati 35.4.2
Sancti pro nobis deum orant 2.16.6
Sanctæ res quæ ſint 1.14.6
in Sancta Sanctorum ſemel in anno olim pontifex ingrediebatur 33.9.5
Sanctuarium, eccleſia, ſacerdotium, pro eodem 16.8.37
Sanctuarij Dei olim decem miracula facta 2.1.9
Sandalia in epiſcopo quid ſignificent 15.12.41
in Sandapila Veſtales viuæ ſepeliendæ efferebantur 31.26.2
Sangiarchæ qui dicantur apud Turcas 6.11.9
Sanguis homini necato quare emittatur, præſentia homicidæ 36.20.8
Sanguis floridus emittitur in ſubmerſis, ſi amici quidam adſint, dum aqua educantur 36.20.8
Sanguinis horrore vbi abigebantur grandines 16.5.12
Sanguinis emiſſio ex corpore vulnerati, indicium homicidæ 48.12.18
Sanguinis miſſio, pœna militaris 37.10.4
Sanguinis pœnæ non infliguntur ab eccleſia 49.1.13
Sanguinis ſententiam cur eccleſia non proferat 31.14.6
Sanguinolentus gladius, inſigne militum S. Iacobi de Spatha, & quare 15.35.9
Sanhedrin ius ſeu Sinedrij, apud Iudæos & Paleſtinos quid 3.7.5
Sanus filius Noachi 6.4.3
Saphiras punitur à D. Petro 15.1.14
Sapho inſculpta monetæ Mytileneorum 36.2.19
Sapientum apud Indos munus 18.5.2
Sapientum ciuitas magicis ſe defendebat ſolùm 34.10.13
Sapores rex Perſarum proditionem molitur in Romanos 26.2.9
Sara Abraamum maritum dominum vocabat 11.4.6
Sara ſuppoſuit ancillā Agar Abrahæ prolis cauſa 9.16.14
Sara in ſenectute filium habuit 9.6.10
Sara vxor Thobiæ iunioris, à Dæmone afflicta 34.11.16

Saraceni & Græci de quibus tantùm penſionem accipiant 3.8.19
Saracenis vxores præcariæ & temporariæ mercede conductæ 9.4.5
Sarcinator tenetur pro veſte el data ſarcienda, ſi mures corroſerint, vel ſi permutauerit 27.3.5
Sarcinatores qui, & ad quid teneantur pro rebus acceptis 18.26.4
Sarculum vel ligonem furatus, qua pœna puniendus 37.4.1
Sardanapalus Aſſyriorum rex, regno directus vt inutilis 41.7.24
Sardanapalus dictus Auitus Cæſar 18.1.9
Sardanapalus regno ſpoliatus 47.29.4
Sardi necant ſenes, 15.28.28
in Sardianos aſperrima lues 22.7.7
Sardorum geruſia 15.28.29
Sardoa lex de ſenibus occidendis 36.22.15
Satellites, vide apparitores 47.40.17
Satellitum varia nomina 47.40.nu.1.2.3.4.5
Satellitibus in carcerem ducētibus eximentes reum, qua pena puniendi 47.40.28
Satellorum curia Romæ quæ, & iuriſditio 47.35.4
Sathanæ conceduntur, qui extra eccleſiam fidelium ſunt 31 9.1
Satio in alieno, modus eſt acquirendi domino prædij 20.9.1
Satiſdare quid 12.3.11
Satiſdatio quid 24.1.9
Satiſdatio iudicialis quid 48.4.1.& 2
Satiſdatio quando augeat negotij naturam 4.35.9
Satiſdatio tutoria quid 12.3.11
Satiſdationes iudiciales 24.2.9
Satiſdationes iudicialea quæ, & quot exigantur 48.4.1.& ſeq.
Satisfactio duplex 2.8.14
Satisfiet à me vel ab allo, clauſula quomodo obligat 24.7.7
Satrapeia tributa à Dario in certam exactionem redacta 3.5.9
Satrapiæ equitibus Polonis à Boleſlao rege diſtributæ 6.6.6
Saturninus Trib.pleb.occiſus 47.23.7
Saturnus lector 16.4.5
Saturnus Romæ in templo per annum cur alligaretur, & quid illud denotaret 9.26.22
ob Saturni ætatis memoriam ſtrenæ datæ 3.6.3
Saturni temporibus nulli ſerui erant 14.1.23
Saturni temporibus omnia communia 3.2.5.in eius ædibus ærarium Romano.erat eod.11
Saturnalia perſonata inter ſeruos 59.11.10
Saturnaliorum dies quatuor 2.16.10
Satyrus ſylueſter, num homo, &c. 7.3.6
Saul rex ab Iſraelitis electus 18.4.1
Saul accuſat filium Ionatham 32.16.8
Saul iubet occidere ſacerdotes domini 31.38.3
Saul Pythoniſſam conſulens priuatus vita & regno 34.15.2
Saul perſequutor prophetæ 18.6.5
Saul vexatus à Dæmone 34.11.6
Saumarum nomine quid intelligatur 3.8.21
Sauuagardia quid 39.11.18
Sauuegarde, & aſſeurement formel 48.3.14
in Saxones imperium quando tranſlatum 18.2.28
Saxonum de adulterio ſupplicium 36.6.37
Saxonum lex ſucceſſionis ab inteſtato filiorum & filiarum 45 4 6
Scabini qui 47.36.10
Scabini ſub iudice ciuitatis 6.9.5
Scacharium quid, & quomodo Rothomagēſe cōceſſum 47.27.6
Scalæ Gemoniæ quid 31.33.13
Scalarum admotio ad parietem vicini quādo permittatur 4.7.17
Scalas vel ferramenta ſua commodans, furti tenetur 37.1.34
Scandaliſantis pœna 38.2.4.& 5
Scandalum datum quid 38.2.4
Scantinia lex de ſtupro puerorum 36.10.8
Scena quid 39.5.2. in Scenam prodeuntes, infames ſunt 39.5.1. qui excipiantur eod.3
Scena prohibiti quare apud Maſſilienſes, iuuenes 39.5 22
Scenaſcherib regis Aſſyriorum, ſerui blaſphemātes puniuntur 33.12.7
Scenici agones qui 39.5.4.& eorum perſonæ eod
Scenici ludi ad placandos Deos à Romania exhibiti 31.21.4
Sceptri apud Perſas & Medos vis & poteſtas 6.14.52
Sceptri eleuatio, iuramentum 5n.8.4.& 24
de Sceptro plura 6.14.9. Iuramentum firmum per ſceptrum en.12
Schachorum ludus ad vnum vſque ſolidum permiſſus, & quibus prohibitus 39.4.8. quis eum inuenerit eo.
Schach, quid ſignificet in ludo Schachorū 39.4.8
Scheda notariorum quid 47.42.5
Schemata & ſtemmata cognationum quid 9.9.25
Schiſma, crimen diuinæ maieſtatis 33.11.5. Schiſma quid, & quotuplex eod.2
Schiſmatici hæretici ſunt 33.11.2. Schiſmaticorū crimen, & pœna eod.3
Schiſma in pontificali authoritate abominabile 15.3.7
Schiſmata aliquot notata 15.3.15
Scholæ magiæ vbi publicæ, & quid ibi fieret 34.21.10.& 11
Scholarum magiſter Cancellarius factus 15.19.3
Scholas literarum quo prætextu Iulianus ademit Chriſtianis 47.1.10
Scholis vel eccleſiis pro ædificandis vendita non retrahuntur à proximis 26.2.16
Scholaris ſolus repertus cum ſola muliere, non præſumitur dicere, pater noſter 36.12.9.& 17
Scholaſticus cedens bonis retinet libros 22.9.7
Scholaſticus decennio alicubi habitans, incola fit 18.13.20
Scholaſticus in cancellaria poteſt recuſare doctorem ſibi ſuſpectum 49.3.23

Scho

Scholaſtico litigioſæ rei ceſſio quomodo fiat 21.20.11
Scholaſtici frequẽtantes mulieres, faciunt eas præſumi meretrices. Nec ij hoſpites à viduis quibus habitatio relicta, ſine nota recipi poſſunt 10.26
Scholaſtici qui gaudeant priuilegiis ſcholaſticorum 48.36.18
Scholaſtici qui non ſtudent, & malæ vitæ ſunt, priuilegiis ſcholaſticorum non gaudent 44.5.46
Scholaſtici tantùm qui dicantur & num immunes à vectigalibus 3.8.13
Scholaſticis legum tres iudices conceſſi 32.8.8
Sciens æquiparatur remittenti 25.24.15
Scientia beneficiatorum quæ requiratur 17.6.10
Scientiæ mercatores vt dicantur 25.2.9
Scientiæ ratione & cognitionis diuiduntur perſonæ 18.5.5
Scientiis ſpeculatiuis rationibus perſonæ vacantes 18.10.1
Scinnis latro inſignis, & eius ſupplicium 37.6.13
Sciomantia, quæ diuinatio 34.3.5
Scipio Africanus ciues Romanos crucibus affixit 31.17.3
Scipio Africanus de militibus ſeditioſis quale ſupplicium ſumpſerit 19.10.7
Scipio Africanus Numantiam obſedit, & quod ſupplicium de militibus ſumeret 31.11.15
Scipio agricola 18.23.2
Scipio caſtris expelli meretrices iuſſit 50.2.31
Scipio & figulus iuſſu Pont. ſummi faſces deponunt & poteſtate conſulari ſe abdicant 15.1.8
Scipionis apud Numantiam quæ militaris diſciplina 19.10.17
Scire, & ſuſpicari quomodo differant 48.11.1
Sciron Megarenſium inſignis latro, & eius ſupplicium 37.9.14
Scobem ex heroo excuſſiſſe, capitale habitum 39.1.23
ab Scolopendris Orrerietes abacti 4.5.16
ab Scolopendris Trerienſes abacti 31.13.2
Scopeliſmos in Arabia quid 36.18.18
Scopeliſmus, quale crimen & pœna 39.1.6
Scopeliſmi pœna 36.15.10
Scopeliſmum in Arabia committere, graue 30.6.3
Scorpionis mors 36.24.15
Scorpiones quæ flagella dicta 31.11.17
ab Scorpionibus in Æthiopia deſerta regio facta 31.13.2
ab Scorpionibus in Æthiopia regio deſerta facta, & gens ſublata 4.5.16
Scortationis actio, & ſcortatores à concionibus excluſos 36.9.6
Scortationis crimen turpius furto & vi cenſeri 10.2.16
Scortationis iuris diuini prohibitiones 10.2.35. Eius actus tandem natura in authoribus punit eod.41
Scortationes omni iure prohibitæ fuerunt 10.2.15
Scortator Athenis non adminiſtrat rempubl. 10.2.32
Scortum ſupprimens lege Fabia de plagiariis non tenetur 36.31.10
Scorto vt largiatur qui emit à vendente ſcienter, tutus non eſt, nec vſucapit 10.2.18. & 19
Scorta à caſtris pulſa 34.14.12
Scorta in exercitu non ducenda 19.12.8
Scortis comparati mercatores 25.15.8
Scoticum regnum in feudum ſedi apoſtolicæ datum 6.2.12
Scotis vxores pro opibus ex lege ducere nobilibus licebat: plebeis, communes 9.2.24. Eorum regi defloratio virginis nuptæ, prima nocte lege debebatur eod.25
Scriba, cui de facultatibus minorum commiſſa eſt inuentarij confectio, quando in ſubſidium tutorum & curatorum teneatur 13.10.34
Scribæ regis dignitas 47.29.14
Scribæ iudicum qui 47.41.1. ſynonima, & ſpecies eod.3. quales eligendi eod.4. vide amanuenſes. Eorum officia & munera per conſtitutiones indicata 47.41.10. qualia Athenis eod.11
Scribæ alijs perſonis quàm magiſtratibus neceſſarij 47.42.1. & ſeq.
Scribenda non eſſe quæ ſunt dubia notis, ſed literis conſequentibus 39.1.19
Scribebantur digniores primo loco 15.22.7
Scribens quod factum non eſt, falſarius eſt 36.5.1
Scribi nobis teſtamentum, prohibitum 42.4.4
Scriniorum magiſter quis 47.29.17
Scriptores aulæ Romanæ, qui 15.42.3
Scriptores archiuij, cubiculari, ſcutiferi aulæ Romanæ eod.4
Scripta vel compoſita ab alio ſibi arrogans, punitur vt plagiarius 36.31.13
Scripta etſi aurea acquiruntur domino chartarum & membranarum, & quatenus 20.9.11
Scriptura cur in quibuſdam exigitur nuptiis 32.7.4
Scriptura de emptione conſenſu facienda ſuſpendit emptionem 25.17.2
Scriptura in qua materia fiebat 43.3.1
Scriptura reperta in archa patris, inſtituens liberos ſine teſtibus, quando faciat teſtamentum validum inter liberos 42.5.11
Scripturæ, & ſcribarum finis, & cauſa 47.41.12
Scripturæ vis 46.3.24
Scripturæ diuerſæ materiæ 15.22.6
Scripturæ ordo quomodo in teſtamento pupillari ſeruandus, & in alijs 42.20.5
Scripturæ cauſæ recuſationis proponi debent 49.3.21
Scripturæ ex ruderibus priuatis erutæ, non probãt 48.10.5
Scripturæ publica & authentica quid, & priuata 48.14.3. & .4
Scriptura priuata, & effectus eius 48.14.6
Scriptura publica vel iudicialis ad aliam ſe referens, vel aliam referendo, an eam firmet eod.12
Scriptura cur probet, rationes adferuntur 28.14.21
Scriptura quæ neceſſario indigent eod.21
Scripturæ & inſtrumenta de quibus fiant 48.14.8

Scripturæ publicæ de qoibus fiant eod.9. Earum vnde diueſſa nomina 48.14.6
Scriptutæ conttariæ fidem ſibi abrogant 48.14.18
Scriptoræ priuatæ fidem quam faciant 46.14.20
Scriptutatij agri olim Romanis qui dicti 3.15.13
Scrutatoses electionis quomodo eligant 17.32.44
Scrutinium in ordinandis quid,& quale 16.11.2
per Scrutinium electio quomodo fiat 17.12.29
Sculnea olim quis dictus 23.3.5
Scultelus qois 47.24.6
Scutarius magnus quis primus creatus 6.8.15
Scuticæ quid 31.11.17
Scutum in acie qui amiſiſſens, à ſacris arcebantur apud Germanos 16.3.6
Scutum præ ſe ferre,pœna militaris 19.10.12
Scytharum iuramentum,quale 50.8.18
Scytharum mos in regum ſepultura 2.14.18
Scytharum ritus in nuptiis firmandis 9.5.46
Scytharum ſacrilegorum punitio pes Theliam morbum 33.16.4
apud Scythas quibus libare non liceret 16.3.6
Sebaſte,olim Samatia 15.9.4
Secabantur debitores ex lege 12.Tabul. 22.6.5
Seceſſionis in montem ſactum Romanorum cauſa 35.6.10
Secretarij 47.29.17
Secretarij regis 47.41.6
Secretarij non referunt vel conſultant codicillos in cancellaria,& quos ſubſcribant 47.29.26
Secretarij principis ordinarij à collectis immunes 3.8.9
Secretariorum apoſtolicorum collegium à quo introductum 15.42.9
Secretum quid dicatur 42.3.5
Secreta rei familiaris ne pandantur, intereſt noſtra 42.3.5
Secretorum exploratoses tempore Galli Cæſaris 32.4.6
Seculare feudom 6.5.1
Seculate interdictum, aut publicum aut priuatum 21.9.8
Seculari coriæ quando clericus reiicitur 31.30.6
Seculari poteſtate maiorem eccleſiaſticam docetur 15.1.4
Secundos philoſophus ioceſtum in ſe puniuit ſilentio 36.7.14
Secundi appellatio & nomen,ad 3. & 4. extenditor 6.5.3
Secundæ donationes,inter cooiuges prohibitæ,ne venalia fiant matrimnnia 9.25.12
Secundæ nuptiæ, vide, Nuptiæ ſecuodæ ſuptadictæ
Secundæ nuptiæ dictæ, & ſi plutes repetitæ ſint 9.26.3
Securi apud Romanos qui percutereotur 31.11.13
Secures & haſtæ prælatæ regibus Romanis in imperij ſignom 6.14.10
Sede vacante capitulum beneficia vacautia non confert, præſentatos tamen inſtituit 17.4.24
Seditionem mouens in exercitu miles, vt puniatur 19.10.7
Seditiones ob comitia magiſtratuum 36.29.4
Seditiones & tumultus concitaſſe, habet crimen maieſtatis 35.6.1
Seditio quid eod.2
Seditionis cauſæ tres præcipuæ 35.6.4
in Seditionis crimine quæ conſideranda 35.6.3
Seditiones militares & armatæ, acrius puniendæ 35.6.5
Seditio naſcitur, dum offenduntur rebus geſtis ſeditioſi 35.6.9
Seditiones variæ quæ Romæ contigeruot, & alibi 35.6.7.& ſeq.
Seditiooes concitatæ, dominandi cauſa 35.6.14.& ſeq.
Seditiones à tribunitiis legib. eod.7
Seditionis punitio admittit conſiderationẽ, num ſolum cooſilium, vel effectus ſequatur:& pœna ideo diuerſa 35.6.16
Seditionem quæ reddant acerbiorem, & pœnas eius maiores 35.6.21
Seditio vicit Græcos, Romanos, muodi victores 35.6.23
Seditionis vel diſcordiarum tempore, num alterutri parti ſit adhærendum, & ea de re Solonis lex cogitata 35.6.25
Seditionum triſtiſſimi fines 35.6.23
Druſiana Seditio 35.6.7
Seditionibos in principio occurrendum 35.6.24
Seditioſi ſtatim puniendi 35.6.17. Iure põtificio qoomodo puniantur eod.nu.18
Seditioſosum perſonę, quomodo in infligenda pœna, ennſiderandę 35.6.19
Seditioſæ factiones ex fame exurguot 31.23.5
Seditioſos Gracchos occidentes, liberati à pœna homicidij 36.21.24
σεισαχθεία 26.1.2
σεισάχθεια lex ſeu alleuatio debiti Solonis 22.14.3
Sehon rex Amorrhæorum iter prębuit Iſraëlitis 3.13.6
Seigneur,vnde 6.11.5
entre le Seigneur & le ſubiect, n'a point de Nouuelleté 21.9.13
σέλαι Græcis 48.10.2
Seleucas effigies æreas Harmodij & Ariſtogitonis Athenas repottandas curat 6.20.4
Seleucus Nicanos Aotiochiam ciuitatem condidit 15.7.2
Seleucus rex Syriæ ab Arſace in ſeruitutem redactus 6.4.6
in Sella Pont.ſum.electus cum poſt electionem ponatur 16.3.23
Selinootiorum cum Egeſteis bellum, vnde 26.2.9
Semei occiſos à Banaia 31.38.3
Semel malus, ſemper talis præſumitur, & ęcontrà 32.32.9
Semel meum, amplius meum fieri nequit 9.25.19
Semelles filia Cadmi à Ioue imprægnata 8.1.19
Semen generationis humanæ eiicieotes ne geoerent, qua pœna digni 36.15.29

Semen

Semen generationis num dæmonibus inſit 34.20. nu.25.26.27
Semen oblatum Moloch 34.20.19
ſine Semine naturaliter homo generari non poteſt 34.20.25.& 26
Semeſtria conſilia ex ſenatu Octauiano 47.28.2
Semipaganus quis apud Perſium 19.1.3
Semiplena probatio quid 48.9.3
Semiramis Syriæ regioni imperauit 15.7.2
Semiramis legem tulit, licere & cum matribus & aliis conſanguineis nuptias contrahere 9.11.6
Semiramidis geſta virilia 47.11.4
à Semiramide Eunuchi primùm facti 7.2.18
Semis quid 42.34.1
Semiſſes vſuræ quæ 22.3.38
Semita quid 4.14.5
Senaculum mulierum, & eius ridicula ſenatuſconſulta 47.25.5
Senaculum mulierum Romanarum inductum, & poſteà ſublatum 47.11.5
Senarchia de appellationibus quibuſdam cognoſcit 47.33.15. iuriſdictionis eius augmentum eod.17.& 18
Senarchi legitimi locorum toparchæ 47.33.2. intereſſe cur debeant in parlamento tempore cauſarum ſuæ ſeneſchalliæ eod.
Senarchi reſidere debent in ſenarchia 47.33.7
Senator vrbis Romæ quis hodie, & eius iuriſdictio 47.25.34
Senatori prodigo, vt pupillo, tutor à Tyberio datus 12.1.15
Senatores vnde appellati 47.25.1. qui dicti eod.4. à quibus lecti eod.8. ex quibus eod.9. ætas eorum eod.12
Senatores ex cenſu electi 47.25.10.& 11. Illis largitiones factæ eod.11
Senatores qui luxuria bona decoxiſſent, ſenatu moti eod.
Senatores lecti ex aliis magiſtratus 47.25.12. illis tria iuſſa eod.13
Senatores venire in curiam captis pignoribus coacti 47.25.13
Senatores abire Italia non poterant 47.25.14
Senatores qui primi in ſententia rogarentur 47.25.27
Senatores né ab vrbe abnoctent 47.27.5
Senatores viuus ſenatus in alio ſententiam dicere 47.27.15
Senatores à collectis eximuntur 3.8.9
Senatures cenſores legebant 47.16.9
Senatores magni conſilij clerici pro quibus beneficiis decimas non præſtent 2.20.10
Senatores manè, & in conſilio togati eſſe debent, & officiales 9.19.18
Senatores pedarij qui dicti 47.12.9
Senatorum examinandorum num idonei methodus, improbata 47.27.16.& ſeq.
Senatorum Romanorum inſignia, quæ 31.30.12
Senatorum ſuperbia, cauſa ſeditionis Romæ 35.6.10
Senatoribus curiam ingredientibus, legatum improbatum 42.32.24
Senatoribus maledici non licet, ſed remaledici poteſt 38.3.8
Senatoribus naues habere prohibitum 36.28.22
Senatoribus negotiatio interdicta 29.10.5
Senatorij ordinis homines, aliquando latrocinij cauſa in ius vocari non poterant 37.30.1
Senatus à quo introductus & auctus 47.25.1.& 2
Senatus vnus Romæ tantùm 47.25.5. Eum qui cogerent eod.6
Senatus quoties, & quando haberetur 47.25.15.& 16.& in quo loco eod.
Senatus in conſecrato loco tantùm habitus eod.16
Senatus legitimus, & extraordinarius eod.
Senatus tria fuerunt ſenatuſconſulta decreta iudicia 47.25.19
Senatus primi antiqua quæ poteſtas, & quod de iudiciis non cognoſcebat 47.25.20
Senatus Romani priſci tituli honoris eod.21. poteſtas eximia eod.22.& ſeq.
Senatus referentibus tantùm conſulibus ſtatuebat 47.25.25
Senatus non erat adſtrictus legibus eod.26.& 31
Senatus leges conſtituebat 47.25.30
Senatus authoritas quando iudiciis decernendis priuatorum applicata 47.25.30. ad eum appellatio eod.
à Senatu appellare non licet eod.31
Senatus quomodo ius, non legem facere poſſe dicitur 47.25.31.& 32
Senatus principis ex ſenatu magno eod.33
Senatus cardinalium Romæ eod.34
Senatus Dei 47.26.1
Senatus Moyſi datus à Deo eod.2
Senatus Athenienſium geminus, perpetuus, & annuus 47.26.4
Senatus Lacedæmoniorum 47.26.7
Senatus franciſcus primùm fuit apud regem 47.27.2
Senatus olim conſilium proximum principis 47.28.1
Senatum Adrianus in aulam tranſtulit in partem eod.
Senatus minor curialium 47.28.5
Senatus armorum tractandorum facultatem conceſſit 19.5.9
Senatus Romanus quare γερουσία 47.9.20
Senatus Athenienſis iudicauit de mercatoribus 47.57.3
Senatus eccleſiæ vniuerſalis cardinalium 55.4.2
Senatus comitabatur Adrianum Cæſarem, & equites 6.8.2.& 4
Senatus in templo Veſtalium non habitus Romæ quare 15.17.15.& non alibi quàm inaugurato loco habebatur curia eod.
Senatus iudices dat 47.22.7
Senatus conſulebatur à rege, & conſulibus 47.15.2
Senatus amanuenſes, & ſcribæ 47.41.6.& 7
Senatum filij cum patribus aliquando cur ingreſſi 47.9.24
Senatum habebant Conſules 47.15.18
Senatu motus iudicare prohibetur 47.10.1
Senatu moti propter excreſcentem nimium numerum

merum eod.3
Senatu moti cur L. Antonius, & Cornelius Rufi- 47.16.14.& Dutonius eod.15
Senatuſconſultum tantùm 47.41.6
Senatuſconſultum à decreto quomodo differat 47.25.19
Senatuſconſultum tantùm quomodo fieret eod. 28
Senatuſconſultum Turpilianum quando locum habeat 32.22.1. pœna eius, qui in illud incidit eod.2
Senatuſc. Macedoniano quando iuuetur filiusfa. & quando non 11.9.2
Senatuſconſulta à Tribunis plebis examinata & probata 47.34.7
Senatuſconſulta quo numero ſenatorum rata fierent 47.25.3
Senatuſconſulta quomodo fierent 46.25.24. duo vno die non fiebant eod.
Senatuſconſulta facta euulganda deferebantur ad Ædiles vbi, & per quos 47.25.29
aduerſus Senatuſconſulta reſcriptum impetrans, de ambitu tenetur 36.29.22
Senis in ſpecie dæmon Epheſi pulſus ab Appollonio Tyanæo 16.5.13
Senes qui dicti 15.21.4. eorum apud antiquos & Romanos honor, eod. 3. in eis ſapientia præſumitur eod.5.& 7
Senes in domo, vel vrbe, vel orbe, ſignum bonũ: mori, contrà eod.6
Senes apud Sardos & Ceos necati 15.28.28
Senes Derbices & Maſſagetæ trucidant & deuorabant 36.24.29
Senes rempub. & magiſtratus olim tantùm rexiſſe 47.9.10.& 21
Senes ſint duces exercituum eod.21
Senes conſulendi eod.22. Eorum conſilia conſeruant ciuitates, & mundum 47.9.23
Senes Ceorum facti inutiles reipubl. ſicuta ſponte accepta moriebantur 36.22.11
Senes vt otioſi inutiles, necati lege Ceorum 39.6.9. idem apud Sardos eod.10
Senum conſilium inquirendum & ſequendum 15.21.7
Senum conſilium præſtantius, quàm iuuenum 47.9.18
Senum delirorum occidendorum lex Sardoa 36.22.15
Senum noſocomium 15.28.26
Senibus nuptiæ quare permiſſæ 9.6.12
Seniores in iure feudorum qui, & inde vox, *Seigneur* 6.11.5
Seniores obſeruandi, vt patres 10.5.4
Senectutis mala 15.28.27
Senium à quibus muneribus excuſet 18.12.10
Seneſchallus, & ſeneſchia vnde nomen habuerũt 47.33.4
Seneſchallus de quibus negotiis iudicet 47.33.11
Seneſchallus recipitur iuratus in curia ſuprema ſui parlamenti 47.33.12. quare adeſſe debeat parlamento in diebus ſuæ ſenarchiæ eod.
Seneſchaulcees, & leurs lieutenantz 47.33.8
Senlona, ſedes Archiepiſcopalis in Ægypto ſub imperatoribus Græcorum Orientis 15.9.4
Senonenſis prouincia non exempta à iure regaliorum 17.8.18
à Sententia certa quomodo dicatur 25.13.1
Sententia contra non vocatum, non valet, pro eo valet 48.2.11
Sententia criminis & erronea num tranſeat in rẽ iudicatam 48.15.21
Sententia intra quot tempus admittat correctionem & appellationem 40.5.6
Sententia quæ non tranſeat in rem iudicatam 9.21.8
Setentia quando ex falſis inſtrumentis lata, ſit reſcindenda 36.5.8
Sententia venalis iudicis vel arbitri qoo pacto irrita 36.28.6
Sententia iudicialis quid 50.1.2. quotuplex, interlocutoria & definitiua eod.4
Sententia de quo, & à quo feratur 50.1.7. Et eam dandi in iudicio ferendo, plures antiquorum formulæ 50.1.19
Sententia quomodo ſtatui & pronunciari debeat 50.1.22
Sententia à perſonis & rebus de quibus actum eſt, ad alias non extenditur eod.23
Sententia ante deciſionem appellationis, vel eius deſertionem, non tranſit in rem iudicatam 50.2.1
Sententia interlocutoria quando non obſtante appellatione mandari poteſt executioni 50.2.44.& 47
Sententiæ quæ tranſit in rem iudicatam, effectus 50.1.26.& in quibus non tranſit in rem iudicatam eod.
Sententiæ præſidialis retractatio quomodo impetretur, & vbi 50.1.41
Sententiæ iudicum propter quæ impugnentur, & reprobentur 50.1.25
Sententiæ quæ ſine appellatione reſcindantur iure 50.2.23
Sententiæ adiudicatione nobis acquirimus 20.11.10
Sententiæ dicendæ cauſa in ſenatu pecuniam accipiens, repetundarum reus 36.28.20
Sententiam primus è collegio apud Romanos dicebat, qui plures liberos haberet, cæteróſque honoris ordine præcedebat 9.6.38
Sententiam quomodo in alieno territorio exequi liceat 47.21.31
Sententias mandari executioni iudicum, publicè intereſt 36.25.38
Seorſum ab vxore manentes, nolentes redire excommunicati 9.4.8
Separatum matrimonium tanquam nullum, non habet prohibitionem ſemper, quin alij nubere poſſint ſeparati 9.16.11.12.& 13
Sepeliebant cum defuncto Galli, quæ ipſe magis dilexerat, & in rogum inferebantur & animalia, & clientes, & alia 14.10.15
Sepeliebantur mortui olim in agris 39.13.16
Sepeliebantur viuæ Veſtales impudicæ 31.26.2
Sepelire in vrbe non licuit Romanis 33.23.4. nec

apud alios eod.nu.7.& 8
Sepeliri non debent ornamenta cum corporibus eod.nu.29.
Sepelire vxorem ſuis ſumptibus, num teneatur maritus 9.10.8
Sepeliendi ius quæ eccleſiæ habeant 2.13.9
Sepeliendi mortui 30.5.7
Sepeliri impunè pecunia non poteſt, niſi ob cuſtodiam 23.3.19
Sepeliri ſine loculo, & humari cur voluit Cyrus 33.23.30
Sepeliri impios etiam de gente ſua non paſſi in ſuo ſepulchro maiores eod.31
Sepeliri debet mortuus, antequam alius in eius locum eligatur 17.12.42
Sepeliri prohibitis, de facto ſepultis in conſecrato loco, pollutus locus ſit, & debet iis exhumatis reconciliari 2.13.11
Sepeliri laicos in eccleſia aliquando prohibitum eod.12
Sepeliri viuum, pro pœna 31.5.13
Seplaſiarij, & eorum lex 18.23.21
Septembris menſe beneficia vacantia quibus debeantur 17.6.44
Septimio Seuero militum electione contigit Romanorum imperium 6.7.6
de Septimo gradu hora, die, menſe, ſeptenario numero &c. & quid in iis acciderit 9.9.26
Septitiæ Trachalorum matris nuptiæ ſecundæ, & teſtamentum, ob contemptos priores liberos, improbata 9.26.36
Septuagenarius quare à tutela & cura excuſatur 22.6.10
Septunx quid 42.34.1
Septunces vſuræ quæ 12.4.39
Sepulchrum ædificare ex voluntate teſtatoris cogit hæredem epiſcopus 33.23.1
Sepulchrum vnde dicatur eod.nu.2
Sepulchri violati pœna duplex, ciuilis & criminalis 33.23.11
Sepulchra multis modis violari dicuntur 33.23.2. vt ſepeliendo in alterius ſepulchro inuito domino eod. in ſepulchro habitando eod.nu.13
Sepulchris qui inhabitarunt 33.23.13
in Sepulchris inhabitare cur prohibetur eod.nu. 14.& 15
Sepulchrum violatur, oſſa ſine licentia eorum qui permittere poſſunt, transferendo 33.23.17. vt etiam illud demoliendo eod.nu 19. Et demolientis pœna, & eorum qui ex lapidibus ſepulchrorum demolitorum ædificant eod.
Sepulchrorum defendendorum gratia magis pugnant Scythæ, quàm ob bona 33.23.23
Sepulchri violati ex legibus Salicis pœnæ 33.23.26. ex aliis eod.nu.22.24.28
Sepulchrorum violatores quibus vitiis impellantur 33.23.29
Sepulchrorum familiarium ius, ad quos non tranſeat 33.23.10
Sepulchri ius remanet penes inſtitutum reſtituentem fideicommiſſum 42.29.18
Sepulchro crines qui depoſuerint 2.14.10
ad Sepulchrum via non vtendo non amittitur 4.22.6
in Sepulchro ſuo filiam humari quod malè vixiſſet Octauius Cæſar teſtamento vetuit 10.2.29
Sepulchra qui fit, vt propria aliquorum ſint in eccleſiis & cœmiteriis 2.13.5
Sepulchrorum ædificandorum leges 18.22.6
de Sepulchrorum iure, edicta duo iuris ciuilis 1.14.1. quæ illa edicta, & de ſumptibus funerum, & contra quos qui impedit, agat eod.nu.3
Sepulchra ſpoliantes, crimen ſacrilegij admittunt 33.23.1
Sepultura denegata reis maieſtatis 35.1.17
Sepultura negatur ſeipſos occidentibus 36.22.7.& 9
Sepultura ſacra quibus denegatur 2.13.10
Sepulturæ loca, vbi condi ſolebant antiquitus corpora 2.13.4
Sepulturæ electio libera: alioquin ibi ſepeliendus vbi quis ſuſcepit ſacramenta 2.13.6
Sepulturæ electus locus à moriente, alij quàm ecliganti non poteſt concedi, niſi neceſſitatis cauſa 2.13.7
Sepulturæ Romæ, communes, aut priuatæ: & priuata, gentilitia vel familiaris 33.23.10
Sepulturæ tempore debitoris creditores non ſunt audiendi exequentes debitum 33.23.25
Sepulturæ qui non demandentur 33.23.32
Sepulturæ rationes quædam 2.14.9
Sepulturæ ſumptibus modus impoſitus 2.14.17
Sepultura priuantur tali lege 33.15.4.5.& 11
Sepultura priuari, inter atroces pœnas 32.29.1
Sepultura priuari pro pœna habitum & ſupplicio 31.27.10
ob non Sepultum cadauer peſtis immiſſa 31.21.4
Sepulti qui in vrbe Roma olim tantùm 33.23.6
Sepulti domi aliquando eod.nu.8.& 9
Sepultorum decreta ſcriptura per eccleſias facienda eod.
Sepultos non licere transferre, abſque authoritate ſuperioris 2.14.2
Sequeſter non poteſt liberè ſine iudice omittere ſequeſtratum 23.3.4
Sequeſter impenſas repetit, & ſalarium num petere poſſit eod.29
Sequeſtri & depoſiti differentia 23.3.25
Sequeſtri nomen quid, & vnde declinatum eod.5
Sequeſtri qui fieri non poſſunt eod.13
Sequeſtri ſtatuendi rationes 23.3.24
Sequeſtri officium quale eod.28
Sequeſtrum impedit & tollit ſatiſdatio 23.3.25
Sequeſtrum ſuſcipere num quis cogi poſſit eod.30
Sequeſtrari quæ res poſſint, & quid operetur ſequeſtratio 23.3.14
Sequeſtrari poſſunt pignora capta in cauſam debiti 23.3.32
Sequeſtraria actio 23.4.15

Seque-

Sequeſtratio iure pontificio contra contumacem 48.3.30

Sequeſtratio in interdicto retinendæ qualis, & quando 21.9.14

Sequeſtratio,& vindiciæ, duæ prouiſiones in interdicto poſſeſſorio 17.20.7

Sequeſtratio quomodo, & quibus, & quot committatur in praxi 23.3.12

Sequeſtratio beneficij quid operetur eod.14

Sequeſtratio perſonarum eod.15

Sequeſtratio temerè facienda non eſt,& quare 23.3.20

Sequeſtratio non fit pecuniæ ex contractu petitæ, eod.22. eius,& depoſiti finalis cauſa eod.23

Sequeſtrationem faciendam quæ præcedant eod.26

Sequeſtrationi rerum contumacis quæ obſeruanda eod.31

à Sequeſtratione incipiendum non eſt 23.3.22

Seræ populi Indiæ ſine litibus viuunt 47.8.11

Serapidis templum in Alexandria 2.12.2

Serapidis templum in Alexandria, dirutum 34.8.3

Serenus accuſatus à filio 35.2.2

Sergens,vnde dicti 36.12.29. & 47.40.4. & quot ſpecies eod.

Sergentz d'armes,& quando de hiis cognoſcat magiſter equitum 39.18.13

Sergius Galba quod ſupplicium de nummulario pecunias malè tractanti,acceperit 31.16.6

Sergius proconſul Paphi 16.4.3

Serica veſtis prohibita 9.29.25

Sericum fuit cum auro æqualis olim æſtimationis Romæ eod.26

Sericum à Barbaris in luxum mulieris inuectum eod.27

Sericas veſtes intextas auro prohibitum quibus apud Romanos olim eſſet 18.26.2

Sero quæ fiunt, & quæ poſteà proponuntur non perficiunt:vt de excuſatione tuteiæ dicitur 12.6.12

Seruis vti debemus & famulis ſecundum qualitatem & actionem rei,aliter abutimur 4.5.21

Serpens æneus Moyſis propter abuſum ab Ezechia extritus 2.32.1

Serpenti cur à Deo manus & pedes adempti 34.11.16

Serpentes igniti à Deo in Iudæos murmurantes immiſſi 31.20.1

Serpentes infeſti Ægyptiis 39.10.6

à Serpentibus in Italia Amiclæ deleti 4.5.16.& 31.13.2

Serra ſecari pœna 31.25.1

Seruientis loci refectio, onus eſt eius,cui debetur ſeruitus 15.31.4

Seruientis prædij dominus in ſeruitute ruſtica, non tenetur reficere prædium pro vſu ſeruitutis,contrà,in ſeruitute vrbana 4.14.8

Seruientes fratres Templariorum, qui 15.33.6

Seruire res quomodo intelligantur 4.1.1.& 4.modis ſeruire intelliguntur eod.2

Seruilius Cœpio conſul iudicia ſenatui & equitibus diuiſit 47.23.3

Seruilius Spurius Romæ primus cum vxore diuortium fecit,ob quod in perpetuum exoſus à populo 9.15.15. ſunt qui dicunt Spurium Carbilium, cui Ruga cognomentum erat eod.

Seruitus quid 14.2.1

Seruitus probata ſub lege diuina eod.2

Seruitus quomodo contra naturam, & non contra ius naturale eod.4

Seruitus duplex,animi & corporis 11.1.4

Seruitus quomodo iuris & iuriſgentium ſit eod.6. quomodo contra naturam, ſed non contra ius naturale eod.7

Seruitus iuriſgentium,& iuris ciuilis quomodo 11.1.10

Seruitus altius tollendi negatiua & affirmatiua quid 4.10.1

Seruitus aquæ ducendæ ex flumine per vicinum fundum,flumen inde recedens non ſequitur 4.15.11

Seruitus aquæ excipiendæ, non voluptatis, reuiuiſcens 2.4.4

Seruitus ex neceſſitate aliqua orta 14.3.11. & 12

Seruitus futura promitti poteſt,verùm ſtatim non dicitur debita 4.21.1

Seruitus in pœnam falſi 36.4.8

Seruitus,in pœnam furti 37.2.29

Seruitus iure gentium inducta 14.1.3

Seruitus ex diametro aduerſa libertati eod.7

Seruitus eſt vltimus gradus vtilitatis humanæ eod.24

Seruitus ne Solis radiis opponatur arbor vel aliud 4.10.8

Seruitus nobilis,regnum 18.2.13

Seruitus oneris ferendi,qualis 4.7.1

Seruitus pecoris appulſus ad aquam quid 4.18.1

Seruitus pecoris paſcendi,ruſtica 4.19.1

Seruitus proiiciendi, & protectus vrbana 4.12.1

Seruitus pro pœna impoſita, & quibus 31.27.8

Seruitus quibus modis perimitur 4.23.1. Et extinguitur & reuiuiſcit, re pereunte & reuiuiſcente eod.2. tacito etiam conſenſu, facto permiſſo & expreſſo remittitur eod.3. non vtendo quoque amittitur eod.4

Seruitus prædialis ex parte perſonæ quibus modis intereat 4.23.3

Seruitus quibus rebus imponi poſſit 4.21.3

Seruitus realis quid 4.1.3

Seruitus rei communis quomodo ab vno ex dominis imponi non poſſit 4.21.10

Seruitus tigni immittendi in parietem vicini quæ 4.8.1

Seruitutis debitæ à rebus perſonis, quinque ſpecies enumeratæ 4.2.1.
Seruitutis olim ſignum capillorum tonſio 16.1.23
Seruitutis vrbanæ tres ſpecies, ſtillicidium in ædes ſuas recipiendi, auertendi, vel non auertẽdi 4.9.1
Seruituti mors præponenda, & exempla eorum, qui mori elegerunt potius quàm ſeruire 11.1.13.ea nihil infœlicius eo.4
Seruitutem ad certum tempus vel ex tempore cõſtitui cum dicitur, vt intelligatur 1.4.4
de Seruitute arenæ fodiendæ, calcis eoquendæ, cretæ eximendæ: & quando hæc ſint ſeruitutes prædiales, & quando perſonales, &c. 4.20.1
Seruitute dirimitur matrimoniũ, quomodo 9.15.7
de Seruitute luminum 1.5.2
Seruitute nihil miſerabilius 14.1.11
Seruitute quomodo cognatio amittatur 9.9.8
Seruitute vtendi modus à domino tantùm & paciſcentibus conſtitui poteſt 4.21.8
Seruitute vti & per ſe & per alium nomine ſuo poteſt quis 4.23.7
Seruitutes aliquando fuerunt impræſcriptibiles: nunc contra 4.5.2
Seruitutes prædiales benè reſtituuntur reſtituto ædificio vel prædio, &c. & in hoc differt ab vſufructu 4.5.4. vide & aliam differentiam eo. nu.11
Seruitutes altius non tollendi, & luminibus non officiendi, imponi poſſunt & vicinis, & remotis ædibus, & quomodo 4.10.12
Seruitutes conſtitutæ ex rerum conſequentia 4.21.7
Seruitutes & iuriſdictio num poſſint, & quomodo præſcribi 40.2.17
Seruitutes indiuiduæ, & antinomiæ hac de re cõciliatæ 4.1.7
Seruitutes iura dicuntur 4.15.1
Seruitutes modi tot conſtituendi, quot acquiritur vſusfructus: & quomodo lege publica, & priuata, & pactis conſtituantur, & patientia 4.21.5 & 6
Seruitutes non præſcribuntur in Gallia tempore, vel vſu, ſeu poſſeſſione 4.11.5
Seruitutes prædiales ruſticæ, quæ 4.14.5
Seruitutes quædam prædiales reales, ne, niſi ex æquitate, ex tempore, ad tempúſue conſtitutæ, ſuſtineantur, prædiales perſonales quoque, iure ipſo 4.21.9
Seruitutes reales cur receptæ 4.24.13
Seruitutes reales locari non poſſunt 27.1.3
Seruitutes vrbanæ oppignerari nequeunt, aliæ poſſunt 23.9.8
Seruitutes reales prædiales, aut in ſolo, vt ruſtica: aut in ſuperficie, vt vrbanæ 4.6.1
Seruitutum iura quomodo indiuidua 5.3.15
Seruitutum quæ cauſa continuata, & diſcontinuata 40.4.5
Seruitutum cauſa, & poſſeſſio continua, quomodo diſtinguenda 40.4.6
de Seruitutum præſcriptione 4.21.6
Seruitutum quatuor genera, ſeruiunt namque perſonæ perſonis, perſonæ rebus, res rebus, & res perſonis 4.1.2
Seruitutum realium diuiſio 4.1.8
Seruitutum vſusfructus cõcedi poteſt, & quomodo ſeruitus ſeruitutis eſſe poteſt 4.4.2
Seruitutum in conſtitutione, res, perſonæ, modus conſtituendi conſiderantur: & quomodo prædium habere debet, qui debet, & qui habet ſeruitutem prædiorum 4.21.1
pro Seruitutibus actiones in rem negatoria & cõfeſſoria, & quibus competant 4.22.1
Seruitutibus conceſſis actus, viæ, & itineris, omnia in prædio agere licet, ſine quibus quis vti nequit 4.14.7
in Seruitutibus quis dicatur poſſeſſor vel quaſi ex contendentibus 4.22.2.4.& 7
in Seruitutibus retinendis & amittendis qualis vſus exigitur 4.23.8
pro Seruitutibus vtile interdictum, & vti poſſidetis quando detur 4.22.12. & quæ alia interdicta pro poſſeſſione ſeruitutum conſeruanda competant eod.13
Seruius Tullius 6. Roma. rex 18.2.8
Seruius Tullius Romanorum rex, quemadmodũ cenſum compoſuit 47.16.8
Seruius Tullius quòd conceptus ſit ex genitali ex cinere nato, & ex Ocriſia ancilla, fabula 8.1.20
Seruius Tullius ſubterraneum carcerem addidit 31.33.9
à Seruio prætore inducta ſeruiana actio 23.10.9
Seruiana actio quæ 23.10.9. quaſi Seruiana, & vtilis actio Seruiana eod.
à Seruiana actione differt Saluianum interdictũ 20.10.4
Seruius dimidius homo 14.1.25
Seruus ex pœna hodie nemo efficitur 9.15.8
Seruus fugitiuus non vſucapitur 40.2.4
Seruus furtum faciens, pro noxa dabatur 37.1.29
Seruus impius, qui ſe ob pretium venundari paſſus eſt 11.1.12
Seruus non poteſt eſſe aduocatus 49.6.27
Seruus poteſt nõ adeundo priuare dominum delata ſucceſſione 42.15.3
Seruus quomodo, & in quibus deteriorem conditionem domini facere poſſit eod.
Seruus quicquid quærit, acquirit domino 14.4.7
Seruus communis, vſufructuario & proprietario quæ quærat eo.8
Seruus quid vicario ſuo acquirat eod.9
Seruus communis pluribus pro indiuiſo quantum cuique quærat eo.10
Seruus inuitus poteſt fieri neceſſarius hæres eo.11
Seruus ſuo nomine vel alieno quando eſſe in iudicio poteſt 49.2.3
Seruus ſub conditione vt manumittatur, venditus ea veniente inuito domino liber fit 14.6.5
Seruus item liber inuito domino in caſibus, in quibus pro libertate pretium capit, & qui ſunt caſus eod.6

Seruus Chriſtianus à Iudæo emptus, fit liber 14.6.10
Seruus dente excuſſo, vel eluſcatus à domino, liber lege Dei eod.11
Seruus Hebræus poſt ſeptennium, erat liber 14.6.14
Seruus ægrotus eiectus domo à domino, fit liber 14.6.16
Seruus non poteſt niſi iuſſu domini adire hæreditatem 46.4.8
Seruus primus ob pœnam Chami filij Noachi 14.3.4. Ambactus Gallis dictus ſeruus eodem 15
Seruus venditus ne certo loco maneat, num pacto fieri poſſit 25.17.16. aliaque pacta ſeruorum venditorum eod.
Serua olim mulier fiebat coiens cum ſeruo ex Claudiano ſenatuſconſulto 14.3.5
in Serui debitis operis plus eſt, quàm in vſu debito ſerui 4.2.15
Serui & liberi actiuè & paſſiuè in iniuriis diſtinctio in pœna 38.3.11
Seruo hæredis quare legari non poteſt purè 42.33.8
Seruo ius deliberandi non competit 46.2.12
Seruo ſolutio facta quomodo liberet 31.18.26
Seruum proſtituens amittit ius poteſtatis, legéſque gentium de ea re 14.6.8
Seruum vnus ex dominis inuitis aliis reddito pretio manumittit eod.9
Seruum ſeruorum Gregorius 9. Pont. Max. ſe appellauit, & Iuſtinianus ſeruum 14.1.25
Seruum ſubtrahens, num mori debeat 36.31.12
de Seruo corrupto duplex actio, directa & vtilis, & quando datur 38.10.2
Serui corrupti actio in duplum eo.3. ſerui corrupti actionis finis eod.4
Serui accuſare dominos non poſſunt, at de iniuria illorum nimia rectè conqueruntur 32.17.1
Serui à ſacris quibuſdam arcebantur 16.3.6
Serui byrris & cuculis tantùm vti debebant 9.19.18. quid eis inhibitum ab Arcadio eodem 20
Serui aut liberi natura qui 14.1.8
Serui Chriſtiani Iudæis, Hæreticis, & Paganis eſſe non poſſunt 14.1.20
Serui à Vidio Pollione edendi murenis obiecti 14.1.18
Serui apud quos nulli olim eſſent eo.19.21
Serui Tholoſam ingreſſi, liberi ſtatim fiunt 14.1.22
Serui nulli temporibus Saturni eodem 23
Serui caſtigandi, ſed ſine contumelia 14.4.4
Serui communi iure inuitis dominis liberi non fiunt 14.6.12
Serui cur maſtygibus & loris afficerentur 31.11.16
Serui quando, & quomodo lege contrahere prohibeantur 21.5.10
Serui fiſcalini & eccleſiaſtici in Francia qui olim 14.2.3
Serui fiunt, & naſcuntur 11.1.11.& 15
Serui & liberi quidam natura, quidam ciuili iure, & vtile ſeruire aliquibus eo.16
Serui fiunt, aut naſcuntur, fiunt pœna neceſſitate, captiuitate 14.3.2
Serui ex quibus criminibus fierent rei, veluti ingrati, latrones, raptores, victi, vltimo ſupplicio damnati eo.7
Serui ſine ſpe libertatis, qui ſe vendi patiebantur quando eod.8
Serui fiunt captiuitate, quare, & qui huiuſmodi 14.3.16
Serui vnde naſcuntur eod.20. eorum ex aliis qualitatibus diſtinctio eod.21
Serui, famuli, liberi homines, bona fide ſeruientes qui eod.22
Serui operis, & ſerui glebæ qui, & aliæ ſpecies eo.24
Serui inſidiati dominis, comburendi aut capite plectendi 36.15.11
Serui fiunt pœnæ, damnati vltimo ſupplicio 32.27.3
Serui liberantur à poteſtate dominica volentibus, vel inuitis dominis, volentibus manumiſſione iudiciaria, teſtamentaria, legitima, voluntate alia 14.5.1
Serui pileati incedentes cum cadauere defuncti, liberi, & pro manumiſſis eo.18
Serui manumittuntur vniuerſitatis vel collegij eo modo, quo priuatorum eo.21
Serui militare non poſſunt 19.3.8. eorum bella & rebelliones eod.9
Serui moribus iudicare vel arbitrium dicere prohibentur quare 47.11.18
Serui liberum hominem capitali iudicio Athenis non accuſabant 47.11.18
Serui non fiunt hodie Chriſtianis ab hoſtibus capti 20.4.3
Serui natura omnes homines ſunt, etſi liberi ſe putent 11.1.17
Serui non puniti cum dominis delinquentes 35.1.34
Serui non teſtantur, quare 42.8.5. & quibus teſtari conceſſum eod.
Serui olim notis vt plerunque ſignati 31.35.3
Serui pœnæ iure ciuili qui fiant 31.27.8
Serui pœnæ qui fiebant 31.36.1
Serui quando ordinari poterant 16.10.14
Serui tutores vel curatores non dantur 12.4.6
Seruorum dominos accuſantium pœna 32.17.2
Seruorum inſolentiæ non fauendum 14.4.3
Seruorum iniuriæ audiendæ quoque legibus humanis & diuinis eod.6
Seruorum operis non vtendo, vſusfructus nihilominus remanet quod aliter eſt in aliis 4.5.13
Seruorum vſu conceſſo, quid conceſſum videatur 4.2.14
Seruis feſta ſtatuta in Cydonia 2.16.10

Seruis

Seruis ne liberi coniũgantur, lex Hebræa & Francia 9.13.2

Seruis olim comam nutrire prohibitum 16.1.23

Seruos propria authoritate ad beſtias dare interdictum, & poteſtas necis adempta 36.17.1

inter Seruos quare iuſtæ nuptiæ non erant olim, hodie ſunt 9.1.3

Seruos quomodo pœna fecit 14.3.3

in Seruos ob famem & miſeriam Ægyptij & Galli ſe vendebant ditioribus eo.14

in Seruos ſæuire ſine cauſa prohibitum 14.4.2

Seruos ſeuerius tractás, quàm par ſit, vendere cogebatur 14.6.12

Seruos ob malè habitos Lacedæmonum ciuitas terræmotu diruta 14.6.13

Seruos vendere non licebat, vt ad beſtias depugnarent 25.11.8

Seſac rex Ægypti 15.39.6

Seſtertium quantum valeret olim 47.10.16

Seſtius Baculus 19.3.22

Seuerianus Cæſar 19.10.18

Seuerianus iuſſu Adriani occiſus 31.33.10

Seuerus Apher Pertinacis nomen ſumpſit 36.4.4

Seuerus Cæſar mercatoribus Romam venientibus vacationem munerum dedit 3.8.25

Seuerus Cæſar prouinciarum rectores vt probaret 16.10.21

Seuerus Imperator nominatur 18.1.4

Seuerus in ſacrum ærarium noluit inferri lenonũ vectigal & meretricum 10.2.27

Seuerus Pertinacis mortem vindicauit 35.5.5

Seuerus ſyluarum ligna in vſu thermarum deputauit 3.16.2

Seueri & Antonini iudicium de iuuene ſacrilego 33.15.3

Seuilla ciuitas, quæ olim Hiſpalis dicebatur, capta à rege Vandalorum 33.16.13

Sexagenarius ſenator in curiam venire non cogebatur, nec prohibebatur 47.25.14

de Sexagenariis & quinquagenariis non coniungendis lex lata 9.6.3. poſtea abrogata eodem 9

Sexagenariis num adoptio liceat, & quare vetita 10.6.8

Sex menſes quibus peragendis negotiis conſtituti 17.9.29

Sex menſes conferendorum beneficiorum à quo tempore incipiant eodem 30.31.32.33. & 34

Sextans quid 42.34.1

Sextantes vſuræ quæ 22.3.34

Sextus Ælius quas actiones ſcripſerit 21.8.2

Sextus Cecilius 28.10.4

Sexus differentia in quibus ſublatata 32.13.10

Sexus diſtinctio in quibus facienda 32.15.10

Sexus maſculini & fœminini in quibus ſit ſublata differentia 42.22.22

Seyri filij victi ab Amaſia, & præcipitati 31.19.1

Siagrius epiſcopus 16.1.4

Siagrius pugnat cum Clodoueo rege Franco. 19.10.18

Siagrius victus à Clodoueo rege Galliæ 16.1.21

Si alteri, reſcriptum 17.15.28

Sibaritæ quare deleti 35.4.5

Sibylla Eritbrea filios ingratos igne damnandos admonet 11.6.3

Sibylla mortua adhuc diuinat in ſortibus 18.6.7

Sibyllæ creditur eod. 8. eius nomen quid ſignificet eod 9. numerus earum eod.

Sibylla prima à Muſis educata 18.6.7

Sibyllini libri tempore peſtis conſulti Romæ 31.21.4

Sibyllina oracula cuius ſint 18.6.6

Sibyllini libri Romæ cuſtoditi, & conſulti publicè, & quando eod.10

Sibyllinorum librorum combuſtorũ hiſtoria 18.6.9. iis libris Chriſtiani fidem non adhibebant eod.11

Sibyllinorum oraculorum fides, & quæ fuit illa quæ ea edidit 47.11.10

Sica quid, & de ſicariis lex quid contineat 36.15.3

Sicambri poſteà dicti Franci 15.14.8

Sicamnes iudex, excoriatus 31.24.2

Sicarij qui Romæ 15.32.5

Sicelech ſpoliarunt Amalechitæ 20.4.6

Sichem habitantes Abimelechem odio habẽt 34.11.16

Super Sichem deletam ſal diſperſum ab Abimelech 4.5.15

Siciliæ regnum clientelare ſedis Apoſtolicæ Romanæ 45.8.6

Siciliæ regnum quando datum à ſum. pontifice duci Andium 34.10.12

Siciliæ rex hominum ſummo pont. debet 18.2.4

Sicionitarum ritus in nuptiis firmandis 9.5.46

Siculi aduenarum in teſtatorum bona fiſco deferunt 3.12.14

Sicyonij feſtum in honorem Arati celebrabant 2.16.7

Sigerus cubicularius domitiani 18.1.8

Sigeth quid 3.10.2

Sigibertus rex Galliarum in Auſtraſia adoptauit Hildericum filium Grinualdi 10.6.29

Sigillum Montiſpeſſuli 47.29.26

Sigillum quam authoritatem habeat 48.14.5

Sigilli Montiſpeſſulani debitum, quo tempore præſcribatur 40.5.26

Sigilli regij ſeu Montiſpeſſulani executio admittit tantùm tres exceptiones debitorum 23.6.9.

Sigilli Montiſpeſſulani executio non fit contra hæredes debitoris mortui 23.6.10

Sigillorum regiorum in cancellaria ſenatores cuſtodes 47.29.24

Sigillorum regiorum ſubmiſſio, & iuriſdictio 49.1.7
Signatura in beneficiis quid eſt 17.15.11, eius forma eo.12. ſignaturæ gratiæ triplex forma, per fiat, per conceſſum, per placet, & de ſingulis eod.16
Signatura per fiat, cæteris paribus, præfertur ſignaturæ conceſſum 17.15.17
Signatura ad effectum gratiæ bullas exigit eo.18
Signaturæ ſumptum de regiſtro fidem non facit eod.
Signatura ſola beneficij an det ius adipiſcendæ poſſeſſionis beneficij, niſi bullis expeditis 17.15.19. & 20
Signaturæ gratiæ & iuſtitiæ vnde habent nomen 15.42.17
Signo prohibitio in paſcuis vt fiat 3.15.5
Signa, quibus mutus proprius vel communis probatur & docetur 4.7.21
Signare quid 42.4.3
Signata in teſtamento, reſerari non debant vſque ad apertionem 42.4.6
Silæ electio 17.12.28
Silentiarius quis dictus 3.8.9 & ſilentiarij à collectis eximuntur eod.
Silentium monachis vbi indictum 15.15.2
Silentium corporum exempla 1.9.2
Silentium perpetuum pro pœna inceſtus 36.7.14
Silentium quomodo, & quando firmet donationes filiusfa. factas, & coniugibus 28.11.3
Silueſtro ſum. pontif. Conſtantinus magnus baſilicam dedit 17.9.10
Siluius Poſthumus 3. Albanorum rex 18.2.11
Simia cur parricidij pœnæ adhiberetur 36.24.8
Simile nullum, idem 26.10.2
Similitudo formarum, erroris cauſa 36.6.17
Similitudinis tranſpoſitione, nominis alterius vſurpatio fieri poteſt 1.12.7
Simon Magus 25.7.3
Simon Magus ob quam rem punitus 1.10.8
Simonis de columna eremitæ mirum 15.14.13
Simonis magi impoſturæ, & prodigia 33.13.2
Simonis Magi præſtygia admiranda 34.16.8
Simonia 1.10.8
Simonia, crimen læſæ maieſtatis diuinæ, & hæreſis 33.13.1
Simonia, inter crimina grauiſſimum eod.4. Simonia quid, & duplex, mentalis & realis eod. 7. in in Simonia quomodo res conſiderandæ eod.8
Simonia in quibus committatur 33.13.9.10.11.12. & ſeq. num.
Simonia non eſt, aliquid ex laudabili conſuetudine pro ſpiritalibus ſacerdotibus porrigere, alia tamen cauſa, quàm nundinationis 33.13.11
Simoniam faciunt, pro ſpiritualibus dare munus, fauorem, pretium, preces 33.13.25
Simoniæ commiſſæ plures pœnæ 33.13.31. excommunicatio, ſacramentorum priuatio, collationum vel ſimoniaci facti nullitas eo.32. priuatio ipſo iure beneficij eod.33
Simonia in ingreſſu religionis commiſſa, quomodo puniatur 33.13.37
Simonia quæ locum non habet in curia Romana, & quæ habeat 33.13.43
Simonia ipſo iure priuat beneficio poſſeſſorem 17.18.4
Simonia vtroque iure prohibita 36.19.12
Simoniacus num ſit, qui pro officiis regis dat finantiam 36.29.13.14.15
Simoniacus qui emit res ſacras 25.7.3
Simoniacum iuſtitiam vendere 36.29.18
Simoniaci qui, & à quo dicti 1.10.8
Simoniaci vnde dicti 33.13.3
Simoniacus eſt, qui in beneficio litigioſo corrupit iudicem, qui dedit quid habendi nominationes cauſa, qui pecunia accepta renuntiat nominationi vel electioni 33.13.21. recipiens à publico pænitente, ne pœniteat, vel à pœnitente vt ſoluatur eo.22. homagium pro ſpiritualibus faciens, &c. eod.23
Simoniacis in perſonis quid conſiderãdum, & de eorum intentione 33.13.24
Simoniacis in beneficiis, à quibus diſpenſari poteſt 33.13.41
Simoniaca duplici modo, vel quia ſimoniaca, ideo prohibita: vel quia prohibita, ideo ſimoniaca 33.13.30
Simoniace beneficium poſſidens, quomodo purgare poſſit ſimoniam 33.13.36
Simoniacè data vel accepta non reſtituuntur dati, nec remanent apud accipientem: ſed dãtur eccleſiæ, in cuius iniuriam ſimonia fit 33.13.38
Simoniacè beneficium viuentis aſſequutus, vt puniatur 33.13.46
Simoniacè ordinantis, & ordinati pœna 33.13.47
Simoniacè renũciatio facta, quomodo improbãda 33.13.38
Simplæ & duplæ pro euictione pacta in emptione 25.17.17
Simplariæ res quæ, & non redhibentur 25.21.7
Sinedrij ius, ſeu Sanhedrin, apud Iudęos & Paleſtinos quid 3.7.5
Si neutri, & ſi nulli, reſcriptum 17.15.28
Singularis petitio vel actio quid contineat 47.5.7
Si non nupſerit, conditio, reprobata in virgine, non in vidua 42.32.47
Sinueſani 19.3.12
Sipontinis negotiatoribus quale priuilegium datum 22.7.7
Siſanis rex corruptus, excoriatus 50.2.49
Siſamnes excoriatus 36.28.14
Siſbertus Toletanus epiſcopus, maieſtatis damnatus 35.2.9
Siſebutus rex Gotthorum 33.4.10
Si ſine liberis clauſula, an perpetuò fideicommiſſum indicat 42.28.21. ſuſceptis liberis deficit fideicommiſſum, ſiquidem extent tempore mortis inſtituti, non aliter eod.22
Siſtendi iudicio cautionis formulæ 48.4.10
Sitomerræ 18.20.1
σιτῶναι, ἐλαιμετρόροι &c. 13.12.8
Sitonæ 18.20.1
Si, verbum 28.7.9

Sobolem ſuam poſtponere alienæ poteſt quis ſi velit,ſed non præſumitur 42.1.22
Sobtini qui dicantur 9.9.25
Socer quis,& vt ſic dictus 9.10.4
Societas quid 27.4.1. diuiſio bonarum & malarũ rerum eod.2. alia diuiſio, ex contractu, & ſine contractu eod.3
Societas perſonarum,vt in matrimonio,& rerum eod.5
Societas quid eod.6
Societas conuentionalis eod.8 & illa conuentionalis,vel ſingularium rerum, vel bonorum vniuerſorum eod.9
Societas damni & lucri,induſtriæ:induſtriæ & pecuniæ 27.4.10
Societas quibus modis contrahitur, & vſque ad quod tempus eod.13
Societas quibus modis ſoluitur eod.17
Societas iuſta illa, quæ contributionem pecuniæ cum perſonæ induſtria admittit 3.2.5
Societas omnis,collegium non facit 15.32.4
Societas in matrimonio, diuinæ & humanæ domus 9.4.1
Societas legitima,in qua alter pecuniam,alter induſtriam tantùm contribuit 8.7.28
Societas viri & vxoris pro ſucceſſione 45.14.13. & 27
Socratis reſponſum ad Alcibiadem de iurgioſa muliere 9.20.20
Societatem quæ perſonæ inire poſſint 27.4.31
Societatis contrahendæ finis, quæſtus eſt eodem 16
Societatis fraudulenta renunciatio non officit ſociis eo.18
Societatis intempeſtiua renunciationem habet eod.19
Societatis diſſoluendæ iuſtæ cauſæ eo.20
Societatis pactum non valet, ne omnino diuiſio fiat eod.21
Societatis actio cum aliis quibuſdam concurrit aliquando eod.26
Societati vniuerſarum fortunarum quæ conferâtur 27.4.25
à Societate ad matrimonium argumentatur 9.4.1
in Societate generali dos non cenſetur communicata 15.24.15
Socius liberalitatis imperialis præfertur fiſco in ſucceſſione inteſtati ſocij 45.15.3
Socius quando partem ſocij præſcribit, non ſoluentis expenſas 40.5.18
Socius,qui contumax eſt in ſoluendo refectionẽ parietis communis,amittit ius quod fit in ſolidum reficientis 4.7.30
Socij ſplendor iuuat ſocium minus ignobilem 48.13.9
Socij hæres in ſocietate non remanet: niſi in locatione vectigalium 27.4.12
Socium fallere turpiſſimum eod.23.ideo actio famoſa eod.
pro Socio actio quãdo,& pro quibus datur eo. 22
Socij qui ſint 27.4.2
Socij criminũ ab accuſatione remouẽtur 32.12.10
Socij criminum ſibi idonei non ſunt teſtes 48.13.35
Sociorum quæ culpa conſideranda 27.4.24
Sociorum condemnatio, in quantum facere poſſunt eod.27
Socrates in actiua philoſophia excelluit 18.7.3
Socrates luſit inter pueros 39.2.5
Socratis iuramentum per canem,platanum, anſerem,quare 50.8.22
Socrati venenum datum 31.27.1
Sodalitia quæ,& cur prohibita 1.8.3
Sodomitarum filij à Deo puniti 31.4.4
Sodomiticæ ſeptem ciuitates igne conſumptæ 31.15.1
Sodomorum peccatum in filiis vindicatũ 35.1.27
Sol,luminare maius 15.1.4
Sol & Luna in ſigna & tempora conſtituta 30.7.3
Solis ante ortum,& poſt occaſum ſenatuſconſulta fieri non poterant 47.25.24
Solis radiis ne opponatur arbor vel aliud, ſeruitus apud Solem in delubro depoſuit pecuniam Alexander 23.3.18
Solarium, tributum ob locum publicum poſſeſſum 3.10.14
Soldata quid in feudis 14.10.17
Soldatæ feudum quid 6.3.7
Soldatz de bonne voye 19.3.24
Soldurij Gallorum qui 14.10.14
Soldurij differunt à ſoldatis & ſolidariis eod.16
Solemne iuramentum quid habet 50.8.2
Solemnes venditiones,quæ dicantur 12.3.16
Solemniorum comes, Gallis magiſter Ceremoniarum 6.8.21
de Solemnitate quod eſt, oportet probare interueniſſe 28.13.18
Solemnitatem remiſſio in vendendis rebus eccleſiaſticis quando fiat 25.8.19
Solicitatores alienarum nuptiarum puniti 39.1.2
Solicitatores alienorum matrimoniorum puniti 36.12.8
Solicitatores apoſtolici qui 15.42.4
Solicitatores & inſtitores litium 49.5.11. harpyæ eod.& mala eorum nn. 12
Solicitatores expeditionum aulæ Romanæ eodem
Solicitatores aulæ regiæ cur aula abire iuſſerit eũ pœna mortis Franciſcus primus rex Galliarũ 49.5.12
Solidarij milites à ſolduriis quid differant 14.10.16
Soliduri apud Gallos qui 6.2.27
Solidus in iure quid 28.13.7. Et quando aurei ſolidi eo.9
Solidus Langobardorum quot Veronenſes & Turonenſes valeat 37.12.12
Solidus nummus quid 36.2.15
Solidi debiti ſolutio facienda, & quando fieri dicatur 21.18.10
Solimanus 12. Turcarum impera. quando Rhodon inſulam Chriſtianis ademit 15.34.12
Solitudo per ſe ſine Dei contemplatione ad rabiem ducit,& perículoſa 15.14.4

Solitudinis non otioſæ præconium, & vtilitates 35.t4.6. in eam ſapiétes etiam Ethnici ſe côtulerût, vt Pythagorei, Plato, Pyrrho, Eleus, Sylla 15.14.7
Solomulki inſula vbi 15.14.35
Solon cur non tulerit legem de parricidiis 41.6.1
Solon inſaniam ſimulauit 13.5.26
Solon negotiatus quare aliquando 47.10.7
Solon vitæ humanæ quem terminum præfinierit 12.6.10
Solonis de alleuatione debiti lex 22.14.3
Solonis de ſeditione lex 35.6.25
Solonis lex de decoctoribus 22.11.11
Solonis lex de diſtinctione ciuium ex cenſu 47.10.15
Solonis lex, qua permiſſum vxori mariti propinquos admittere 30.1.13
Solonis leges de frigidis & contra frigidos 9.12.10
Solum ſponte qui verterunt 31.6.12
Solum vertere quid, & quare verterent antiqui 31.6.11
Solum cum ſola inueniri, facere præſumptionem coniunctionis venereæ 36.12.9
Solam mulieré aliquo ire, meretricis nota 10.2.5
Solutio opponitur ex diametro obligationi, & quid ſolutio 21.18.2. eius loco quæ ſunt eod. 3. in ea quæ conſideranda eod. 4. in eaque quomodo valor pecuniæ numeratæ æſtimandus eod. 6
Solutio ſolidi debiti facienda, & quando fieri dicatur 21.18.10. quomodo pignora cedant ſolutioni debiti 9
Solutio partis an pro parte liberet ab obligatione eod. 11
Solutio quibus fieri debet 21.18.20
Solutio cui ex pluribus reis ſtipulandi facienda eſt eod. 23
Solutio procuratori facta quomodo liberet eod. 25. ſeruo quoque facta eod. 26. matri pro filio quoque eod. 27. & ſeq.
Solutio ex iuſſu creditoris facta liberat 21.18.29
Solutio in alternatiua ſtipulatione quomodo liberet eod. 30
Solutio quomodo facienda eſt eod. 31. num ante diem conſtitutam fieri poſſit eod.
Solutio debitoris ex pluribus cauſis, in quod debitum imputentur 21.18.33. & 35
Solutionis effectus, liberatio eſt ab obligatione eod. 36
in Solutione euictionis cauſa promitti intelligitur eod. 37
Solutione facta chirographi condictio competit eod. 38
Solutionem factam fuiſſe quæ faciant præſumptionem 21.18.40
in Solutione vnum habet, alternatiua dandi plura promiſſio eod. 41
Solutio & impedimentum matrimonij in quo differunt 9.15.1
Solutio matrimonij bona gratia 9.15.6
Solutionis particularis non minima incommoda 9.22.3
Solutionis matrimonij quæ cauſæ legitimæ iuris ciuilis, & diuini 9.15.21
Solutione vna amittitur priuilegium non ſoluêdi decimas 2.24.9
Solui aliud pro alio non poteſt, quando 21.18.5. 6.7.8
Soluere qui poſſint, & debeant eod. 12
Soluitur res omnis iiſdem, quibus inducta eſt cauſis 6.19.1
Solutum indebitum in quibus caſibus non repetitur 22.17.1
in datis in Solutum locus eſt iuri retractus 26.11.3
Sophiſta philoſophus 18.7.2
Sophiſta dictus mercator ſcientiæ 25.2.9
Sophiſtæ nomen quando in deſuetudinem abiit, & immenſum cœpit eſſe 18.7.3
Sophiſtæ qui eod.
Sophiſtæ apud Indos 18.5.2
Sophiſtæ Indis vates 18.6.1. olim philoſophi dicebantur eod. 2
Sophocles ſtudiis vacans negligebat res ſuas, nec tamen ideo vituperatus 13.6.9
à Sophone rege ſumptas láceas aureas Dauid Deo dedicat 15.39.6
apud Sopithas dotes nullæ ſunt nuptiarum 9.18.13
Soronatus Tyrannus in Aruernia 16.1.23
Soranus aſtrologus necatus 34.14.17
Soror fratris appellatione continetur 9.10.9
Sororé ducere lege Perſarum nô licebat 9.11.10. apud quos autem liceret eod. nu. 11
Sorore de non ducenda vxore, vel filia ſororis, & pronepte, lex 9.11.13
Sorores vendere prohibuit Solon, niſi coeuntes virgines inuentæ fuiſſent 31.8.15
Sors, capitale dicta 18.24.2
Sortem, debitum vocat Papinianus 22.3.35
per Sortem fit diuiſio 5.4.15
Sortes ex carminibus 34.3.19. & 20
Sortes ductæ ex ſacris bibliis, improbatæ 34.3.21
per Sortes, eligendi formula 37.12.34
Sortium iudicium an permiſſum 47.4.5
Sortium vſus quomodo adiaphorus 34.5.1
Sorte quæ res dirimantur in iure ciuili licitè 34.5.1.2.3.4.5. & ſeq. nu.
Sortium & vrnæ antiquorum iudicia gentilium 34.5.9
Sorte magiſtratus veneti electi 34.5.13
Sortes, quibuſcunque generis interdictæ chriſtianis 34.5.15. & quando permiſſæ eo.
Sortibus deprebenſa delicta 48.12.19
Sortiarius, ſortiaria, quid 34.1.11
Sortiatiæ & Lamiæ an ſint, & an operari poſſint quæ fatentur 34.9.1. probatur poſſe eod. nu. 2.3. & ſeq.
Sortiariarum maleficia 34.20.32
Sortiariarum vel ſagarum, ſeu lamiarum duæ ſpecies 34.20.3. differentia earum eodem num. 10
Sortilegum ſeu diuinãtium technæ & fraudes 34.8.1. & ſeq.
Sortilegia per literas vetita 34.3.19

Sorti

Sortilegiis conſentientibus quæ pœna impoſita iure pontificio 34.15.6
Sortilegiis ſuper rebus deſeruientibus preſbyter miſſam celebrans, punitur 2.6.12
Sortilegus, & ſortilegia, quid 34.1.11
Sortilegi Delphici ſacerdotes 34.3.22
Sortilegæ mulieres Germanæ 34.3.23
Sortitio ad mortem militum ſeditioſorum 35.6.5
Sortitio ad pœnam, militare ſupplicium 19.10.12
Sortitio & delectus ſenatorum Auguſti 34.5.10
Sortitio iudicum, & per quem fiebat 47.23.6
Sortitio iudicum, & reſortitio quomodo fieret 47.23.7
Sortitione delecti ad pœnam milites, & ſacerdotes Idolorum 34.5.12
Sortiti iudices qui & ſubſortiti 34.5.14
Soſipolis Athenienſis 19.3.11
Sotades Cretenſis in mare demerſus quare 38.6.8
Soter papa nonus ſedit anno Domini 163. 2.6.10
Souchet, quale tributum in Gallia 3.6.6
Sozimus ſum. Pont. 16.6.4
in Sozimum 2. Pontif. ſummum, ſchiſma Dioſcor. 15.3.15
Spadacim 6.10.8
Spado quid 7.2.18
Spadones qui dicantur 7.2.27
Spadones in Perſide regnarunt olim 7.2.23
Spadonum nomen quid contineat 36.16.1
in Sparta immunitas vectigalium 3.8.27
Spartacus & Chryſus bellum ſeruile in Italia mouent 19.3 9
Spartanorum geruſia quid 25.28 30
Spartiatæ excubiis liberabant tres dantem filios reipubl. 9.6.39
Spartiatæ mulieres & in priuatis & publicis negotiis damnantur 47.11.2
Spartiatarum reges Ephoris ſubditi 6.20.15
apud Spartiatas lege aliquando emere & vendere inhoneſtum 25.4.2
Spartiatis dotes etiam nullæ. 9.18.17
Spartiatis vxores præcariæ & temporariæ mercede conductæ 9.4.5
Spatulamantia, diuinatio 34.3.5
Speciei debitum à debito generis & quantitatis, cùm de mora agitur ſeparandum 21.14.10
Spectabiles qui dicantur Speculatori 47.12.14. aliis 17
Spectacula virio dantur frequentare, & facere 39.5.1
Spectaculorum fines, virtus, & voluptas, quæſtus 39.5.6
Spectaculis probandis vel improbandis quæ inſpiciendæ res 39.5.19
Spectaculis perſonæ eccleſiaſticæ intereſſe non debent 39.5.19. nec laicæ eod.20
Spectrorum cauſæ 34.19.1. & de ſpectris, in ſeq. numeris.
Spectra immittentium pœna 34.19.10
Specula inficiuntur ex viſu menſtruatæ mulieris 34.11.11
Spes actionis & ſucceſſionis quomodo veniat in pactum 41.5.3
in Spe quæ ſunt certa, poſſunt donari 28.8.3
Sphætus 15. Babylo. rex 18.2.19
Sphinx, num mooſtrum humanum, an animal 7.3.7
Sphragilli terræ noſcendæ cauſa in inſulam Lemnon Galenus nauigauit 31.6.3
Spicarum fures vt puniantur 37.7.5
Spinea virga contra maleficia 34.22.14
Spirenſes monachi, quando canonici facti 15.23.19
per Spiritus Sancti inſpirationem electio 17.12.28
S. Spiritus in Sicilia, beneficia, non ſolent in commendam dari 17.15.39
Spiritus dæmonici familiares hominibus viſibiles 34.20.14. & 15
Spiritalis conſanguinitas prohibet nuptias inter tales conſanguineos 9.11.18
Spiritualis res, quæ: & ibi ſpiritus acceptiones 1.10.2
Spiritales filij quid conſequantur ex ſucceſſione inteſtati parentum ſpiritualium 45.5.3
Spiritualis cognatio quid 9.8.5
Spiritualis & temporalis poteſtas quando ſimul laicis conceſſa fuit 15.38.14
Spiritualis militiæ diuiſio 19.1.7
Spirituales filij qui dicantur 10.5.5
Spiritualia corporeis præſtantiora 15.1.5
Spiritualia difficilius deſtruuntur, quàm conſtruuntur 31.30.9
Spiritualia facilius naſcuntur, quàm deſtruantur: contrà, corporalia 1.10.10
Spiritualia, ſacramenta, & ſimilia nundinationes non recipiunt 1.10.8
Spiritualia vbi tractentur à iure 1.10.3
in Spiritualibus minor 25. annis filiusfamilias in iudicio eſſe poteſt 1.10.9
Splanchnoſcopia, diuinatio 34.3.5
in Splẽdidè viuentes apud Corinthios inquirebatur, num facultates illis ſuppeterent 9.19.13
Spolia hoſtium quæ dicantur 20.4.4
Spoliationis vi factæ pœna quæ imponatur 36.25.16. & 22. ſi armis & ſine armis fiat eod.
Spoliatoribus ceſſio bonorum denegatur 22.9.14
Spoliatus quando ante omnia reſtituendus 36.25.16. cum omni cauſa eod. & quando minimè eod. nu.19
Spondere propriè, eſt pacta libationibus ſancire 8.2.4
Spondere & deſpondere quis in ſponſalibus dicebatur eod.6
Sponſus, ſponſa, ab ſpondendo, & quare 8.2.3
Sponſa an poſſit pro ſponſo, vel contrà, teſtari 48.13.16
Sponſa Moſconlæ, non videtur, priuſquam à parentibus ſponſalia firmata ſint 8.3.3
Sponſa quantum temporis cogitur expectare ſpõſum 8.2.9
Sponſa de præſenti & vxor tenetur omni tempore expectare virum abſentem, donec certum nuncium de morte eius habuerit 8.2.10

Sponſa de præſenti an ſuccedat marito, & contrà maritus ei 45.14.22
Sponſa ne iniurioſè aſpergatur, lege Langobardorum cautum 38.4.4
Sponſa quando mutet domicilium 18.1 3.25
Sponſi vel ducentes vxorem à bello per annum immunes 8.3.6
Sponſam temerè repudiaſſe cenſorio iudicio caſtigatum 47.16.13
Sponſi de futuro quando non poſſunt cogi nuptias inire 8.2.8
Sponſalia quid, &c. 8.2.2. quare vini propinatione fiant eod.4
Sponſalia ſolo conſenſu perfici poſſunt, & pacta in illis facta recipiuntur 8.2.5
Sponſalia aliquando alia quàm nuptiæ, interdum ſponſalia & nuptiæ ſine medio: ſic ſponſalia vera per verba de futuro, ſponſalia nuptiæ per verba de præſenti: illa diſſolubilia, hæc minimè eod.4
Sponſalia per ſe & alios contrahunt ſponſi 8.4.1
Sponſalia promittuntur filiarum plerumque à patribus, & diſſoluuntur: niſi ſint emancipatæ 8.4.3
Sponſalia pro impuberibus vel filiisfam. à parentibus facta non valent, niſi adulti conſentiant ipſi eod.4
Sponſalia fiunt inter abſentes per nuncium, procuratorem, epiſtolam eod.6
Sponſalia non faciunt affinitatem eod.7
Sponſalia diſſoluendi formula 9.35.13
inter Sponſalia & nuptias quod medium detur 8.2.7
Sponſalia præcedunt matrimonium primùm, vt habeatur parentum coniungendorum conſenſus 8.3.1. ſecundò, vt interim probent mores viciſſim coniungendi, num ſimul conuenire poſſint eod.4. tertiò, vt interim ſe parent coniuges ad onera eod.5. quartò, vt vxoris deſiderium indatur, & charior ſit eod.7. quintò, vt interim dotis pecunia colligatur, in nuptiis ſoluenda eod.8. poſtremò, vt denuntiatione facta in eccleſia nuptiarum impedimenta, ſi quæ ſint, opponantur eod.9
Sponſalia inter puberes & impuberes quomodo, & quando contrahi poſſunt 8.5.1
Sponſalia contrahi poſſunt à quolibet maiore ſeptem annis, ſed ſine ſacris ritibus vſque ad 13. annum mulieres, & 14. viri eod.2
Sponſalia quæ impediant ex regula generali eod. 4
Sponſalia de futuro non faciunt matrimonium, ſed obligant ad contrahendum 8.6.1
Sponſalia aut ſimplicia, aut firmata eod.2
Sponſalia iuramento firmata eod.4
Sponſalia impunè facilè diſſolui nequeunt 8.9.1
Sponſalia ſoluuntur morte eod.2. mutuò diſſenſu eod.3. alterius concubitu 4. Superueniente lepra, vel inſigni morbo eod.5. non impletis conditionibus eod.6. Nouæ religionis ſuſceptione eod.7. ſponſa facta aliundè prægnante, & ſi ea adulterata fuerit eod.8
Sponſalia diſſolubilia ſunt tantùm, quæ futuram, non quæ præſentem habent promiſſionem 8.9.15
inopia autem Sponſalia non diſſoluit 8.9.9
Sponſalia quando propter religionis vel ſectæ diuerſitatem diſſolui poſſint 9.4.15
Sponſalia hodie quid à lege ſponſalium antiquorum differant 8.2.7
Sponſalibus diſſolutis quomodo repetantur data 8.9.10
ex Sponſalibus non naſcitur affinitas, ſed proximitas publicæ honeſtatis 9.10.6
Sponſalitia largitas duplex 8.7.14. eius & archarum ſponſalitiarum differentia eod. 13. item ſponſalitiæ largitatis munera, quæ eod.13. item Sponſalitiæ largitatis munera, quæ eod. 15
Sponſalitia largitas quæ 28.7.58
Sponſatio oſculo firmata valdè nuptiis accedit 8.2.5
Sponſio quid, & ab ſponte dicta 24.1.2
Sponſio ante litem certæ pecuniæ inter litigantes quæ 48.4.3
Sponſio ſequeſtri ſpecies, & quando permiſſa 23.3.6
Sponſio litis cauſa, & de his quæ inde capiebant iudices eod.7
Sponſio ſuper mulieribus prægnantibus prohibita eod.6
Sponſio interdictorum cauſa, quæ eod.7
Sponſionis libatio, erat vini propinatio 8.2.4
Sponſor quis dicatur 24.3.6
Spontaneæ debent eſſe conuentiones 21.1.2
Sportulæ iudicum nimiùm graues 36.29.11
Sporus eunuchus Neronis 7.2.20
Spuere in ſinum, irrita facere maleficia 34.22.21
Spurius Coruinus primus diuortium Romæ cum vxore fecit 9.15.15
Spurius filius quare ita dictus 10.3.18. & cur non teneatur nutrire patrem eod.20.
Spurius filius ſacerdotis legitimari per reſcriptum principis nequit 10.4.6
Spurius Iugurtha 41.4.4
Spurius Melius quare iure necatus 36.21.22
Spur. Tarpeius & A. Aterinus CC. Aterinam legem tulerunt 31.3.9
Spurij Caſſij affectantis dominationem, pœna 35.5.9
Spurij Mellij rei maieſtatis pœna 35.1.9
Spuriæ alimenta, ex æquitate canonica debentur 41.11.7
Spurium eſſe, opprobrium eſt 10.3.21
Spurij, & naturales filij quomodo differant 42.24.19
Spurij filij non admittuntur in beneficio paterno, nec nati ex illis, etiam legitimati & diſpenſati ad beneficia 17.6.34
Spuriis quis diſpenſat ad beneficia eod.35
Spurij non ſuccedunt ab inteſtato patribus 45.6.3
Spurij turpes, parentibúſque dedecori eod.4. Non ſunt de eorum agnatione, non fuerunt iure arma domus, non ſuccedunt eod.5

Spurij in Gallia non ſuccedunt patribus, eorúmque agnatis, nec ſunt liberorum nomine compræhendendi 45.6.9

Spurij quando ad decurionatum admittantur 18.13.5

Spurij quibus collateralibus ſuccedant ab inteſtato quiue eis ſuccedant 45.11.10. ſed quid, ſi illi inceſtuoſi ſint vel adulterini vel matris illuſtres eod.11. In Gallia non ſuccedunt, nec illis ſucceditur ab inteſtato eod. 12. & qui illorum bona habent eod.13

Spurij quomodo ſuccedant matri 45.2.4

Spurij ſeu baſtardi non poſſunt hæredes inſtitui à patribus directò, vel per fideicommiſſum 42.35.6.7.8.& 9. quomodo ab alio quàm à patre inſtitui poſſint eod.9

Spurij nepos naturalis & legitimus an inſtitui ab auo, & quomodo poſſit 42.35.12

Spuriorum nomen ad omnes illegitimos pertinet 8.1.14

Spuriis ab inteſtato decedentibus ſuccedit princeps, vel dominus loci qui iuriſdictionem habeat loci 3.12.10.& 13

Spuriis & adulterinis alimenta pro modo eleemoſinæ relinqui iure pontificio 42.29.5

Spuriis naturalibus tantùm ſubſtitui non poteſt pupillariter 42.22.5

Spuriis inteſtatis decedentibus qui, & quando aſcendentes ſuccedant 45.9.14

Spuriis non poteſt ſubſtituere exemplariter pater, ſed benè mater 42.24.9

Spurios filios an teneatur pater dotare, & remiſſiuè 9.20.17

Stadium Olympicum ſexcentorum pedum, metatum ab Hercule 39.5.10

Stagnum quid 4.15.8

Stare, pœna militaris 19.10.12.& 15

Stantes pueri in conſpectu regis, & ad hoc enutriti, vbi 6.3.9

Statim maritus non debet venire cum ſacco paratus 8.3.8

Stationis & portus differentia 3.14.7

Stationem relinquere, capitale 19.10.13

Stationarij delatores 32.4.3

Stationarij milites 1.3.7

Statua aurea erigenda Delphis à corruptis iudicibus, in pœnam 36.28.4

Statua, cædis damnata iudicio 36.15.9

Statuæ decidentes & loquentes in Alexandria ob Mauritij imperatoris mortem 2.12.5

Statuæ principis qua in veneratione fuerunt, & de crimine maieſtatis in eas 35.7.1.& 5

Status liberis qui 14.5.15

Status conditionis error non adimitur præſentia perſonæ 9.12.3

Status quæſtio præſcribitur quinquennio 40.5.26

Status qua ratione rerum & perſonarum mutetur captiuitate 20.5.2

de Statu ſuo dubitantes à militia reiecti 19.3.30

de Statu ſuo dubitantes, qui teſtari non poſſunt 42.8.6

de Statu filij Tectio poſt mortem patris nô paſſus eſt queri Auguſtus Cæſar, ſed illum licet exhæredatum, in bona paterna reſciſſo teſtamento ire decreuit 10.3.6

Stata ieiunia quæ 31.7.3

Stamium annuum coodere ad quem pertineat 47.21.12

Statutum querelæ & de nonis diſſaiſinis quid in praxi 36.25.14

Statutum querelæ de nouis deſſaiſinis, pro interdicto recuperandæ poſſeſſ. 21.9.14

Statutum quo lucratur vxor donata, monilia & veſtes, intelligitur de non pretioſis 9.25.21

ex Statuto dos lucrata à marito, vel incrementum ſeu augmentum lucratum ab vxore, illis tranſeuntibus ad vlterius matrimonium, reſeruatur filiis ſolis illius matrimonij, vnde lucratum, poſt mortem parentum 9.26.57

Statuta municipalia quoad fieri poteſt iuri communi concilianda 9.25.21

Statutorum verba ſtrictè accipienda 28.10.24

in Statutis extenſio non fit, vel quæ ſtricti iuris ſunt ad ſimilia 42.22.16

Stellæ militum ordo equeſtris in Gallia 15.35.12

Stellatæ teſſeræ 14.10.18

Stellatura quid 36.30.16.& 39.14.2.& 4

Stellatura dicta annona, quæ loco pecuniæ in ſolutum militibus dabatur 14.10.18

Stellio animal, quale 39.14.2

Stellionatus crimen in pignore 23.10.5

Stellionatus crimine quando quis experiatur 21.8.22

Stellionatus iudicium, quale, & quod generale vbi ſpéciale deficit 39.14.1. quando detur eod.3. pœna eius eod.4

Stemmata cognationum quid 9.9.21. tipus diuiſionis ſtemmatum aſcendentium deſcendentium, & collateralium 9.9.20

Sternomantim Pythonem Sophocles vocat 46.6.1

Stephanitæ qui 39.5.9

Stephanus libertus Domitianum occidit 18.6.12

Stephanus 11. ſum. Pontif. imperium à Græcis in Germanos tranſtulit 15.1.11

Stephanus papa Conſtantinum & Leonem ab imperio amouit 6.20.13

Stercoris & ſterquilinij agriculturæ vtilitas 37.4.7

Sterilitas non eſt cauſa ſufficiens dirimêdi matrimonij 9.12.8

ob Sterilitatis cauſā non diſſoluitur hodie matrimonium 9.16.13

Sterilitate quando remittatur penſio conductori 27.1.23. Sterilitas fructuum quomodo metienda eod.

Sterquilinium non licet habere iuxta vicini parietem vel iuxta communem, nec in ſuo quod noceat vicino 4.7.28

Ex fœtidum Sterquiliniū vel cornua, non poſſunt iuxta vicinis poni, ſi odor offendat vicinos 4.7.29

Sterqui

Sterquilinij furati actio 37.4.6
Steſichorus poëta priuatus oculis ob maledictum in Helenam 38.7.4. poſteà & viſus reſtitutu. eod.
Steſichori cæcitas, & curatio 34.22.14
Stichi ſerui vt ferè, quare omnes dicantur 31.35.3
Stigmate notati ſeu punctis in facie 35.1.35
Stigmata corporibus aliorum quam delinquentium, quare, & quomodo impreſſa vel inſcripta 31.35.2
Stigmata delinquentibus quare adiiciantur 31.35.1
Stillicidium quid, & à flumine quid differat 4.9.2. Quid item ſtillicidij ſeruitus à ſeruitute aquæ recipiendæ differat eod.3
Stillicidij modus eſt tantùm duorum pedum in aream vicini productio. Idē in impluuio quod recipit, & quomodo forma mutari poſſit 4.9.4
Stillicidij non auertendi ſeruitus, qualis 4.9.7
Stiliconis tutoris Honorij ſupplicium 35.5.12
Stilus curiarum quid 47.6.6
Stipendium vnde 27.2.2
Stipendium militibus olim per annonam vt diſtribueretur 14.10.18
Stipendia quid 24.1.3
Stipendia militum veſtes, annona, tergora boum, arma 19.7.2
Stipendiaria prædia quæ, & tributaria 6.6.2
Stipendiatij milites apud quos 6.6.4
Stipendiatiæ populi Romani prouinciæ quæ dictæ. Et Italicorum & ſtipendiariorum & tributariorum prædiorum differentia ratione proprietatis 3.5.8
Stipes quid 24.1.3
Stipulam alienam furantes, quomodo puniantur 37.7.5
Stipulandi correi quid, & quantum petere poſſunt 24.8.5
reus Stipulandi, & reus promittendi, quis 24.1.25
Stipulandi forma eod.22. antiquæ formulæ eod.23
Stipulari nemo res ſuas poteſt 24.1.16
Stipulari quæ poſſumus eod.
Stipulari quæ perſonæ poſſint eod.18
Stipulatio vnde 6.14.15
Stipulatio continuo actu fieri debet 40.5.4
Stipulatio contractus ſtricti iuris 24.2.8
Stipulatio damni infecti quando committatur 4.26.8
Stipulatio quare dicta verborum obligatio, quid ſtipes, & ſtipendia 24.1.3
Stipulatio quid, & num contractus 24.1.4. diuiſio in conuentionales, & non conuentionales eo.
Stipulatio rei quæ in commercio non eſt, quid operetur 24.1.15
Stipulatio iuris ciuilis eſt eod.19
Stipulatio alteri aut abſenti facta, quando valet eod.20
Stipulatio quando, & in quibus pro facta ſuppletur eod.24
Stipulatio abſenti an fiat eod.26
Stipulationis actio certam, vel incertam rem petit 24.2.2. pro quibus detur, & contra quos eod.5
Stipulatione quando agi poteſt, & de forma agendi eod.6
de Stipulatione alternatiua, vel adiectionis perſonæ diſſoluenda 21.18.30
Stipulationes ex Pegaſiano ſenatuſconſulto, quæ 41.3.4
Stipulationes iudiciales, vide cautiones 48.4.15
Stipulationes quando admittant ius accreſcendi 46.11.5
Stipulationes ſua natura omnes cautionales 24.1.31
Stipulationes certæ vel incertæ quæ 24.2.2
Stipulationes non conuentionales, prætoriæ iudiciales communes quæ 24.1.6
Stipulationes prætoriæ, rem ratam haberi, iudicatum ſolui eod.7
Stipulationes cautionales quæ 24.1.10. communes item quæ eod.11. duplæ ſtipulationes, & ædilitiæ eod.12
Stipulationes tranſeunt in hæredes 24.1.27
Stipulationum prætoriarum communia 34.1.13
Stipulationum conuentionalium ſubdiuiſio, in principales & acceſſorias, & quæ illæ ſint, quidue in his conſiderandum eod.14
Stipulationum vtilitas eod.25. earum duo fines, ad dandum & faciendum: & hinc alia ſtipulationum diuiſio 24.1.28
Stipulationum formulæ & pacta obſeruari debēt 24.2.10
Stipulationum aliæ purè, aliæ in diem, aliæ ſub conditione fiunt, & effectus 24.2.11
Stipulationum aliæ diuiduæ, aliæ indiuiduæ quomodo eod.14
ex Stipulatu actio, pro incerta ſtipulatione 24.2.3
Stoicorum error, peccata eſſe equalia exiſtimantes 21.10.8
Stolo lege ſua damnatus 25.11.4
Stolonis lex de agris comparandis, 25.11.4
Strabo orbem peragrauit 31.6.3
Stractura, quod vectigal 3.8.21
Stratonices regis Aſſiriorum vxor 7.2.24
Streble, pœna quæ nautica 31.37.7
Strenæ calendis Ianuarij dantur 2.16.29
Strenarum oblationes quando, & qua de cauſa fierent 3.6.3. quando dentur eod.
Stricti iuris in contractibus, non habetur ratio eius quod intereſt: exceptis quinque caſibus 21.10.11
Striga quid 39.11.6
Striges quid, & quare veneficæ eo nomine appellatæ 34.20.34
Striges vnde dictæ lamiæ 34.20.3. transformatio earum eod.nu.4
Studendi in academiis ante gradus, quantum eſt tempus 49.6.20
Studendi facultas adempta, in pœnam 31.37.2
Studiorum cauſa abſentes canonici quid ex prabendis percipiant 15.23.25. & 26
Studiorum cauſa impenſa in filium non conferuntur 46.8.6. rationes eod.7.8. & 9

Studio-

Studiorum cauſa filio data, ſi is in alia impenderit imputantur & conferuntur eod.6.& ſeq.
Studiorum cauſa in filios impenſa, quando imputantur in legitimam 44.5.46
Studiorum collegia 15.32.6. eorum loca noo ſunt beneficia, nec ea perpetua, niſi preſbyterorum eod.8
Stulticia qoid 13.5.7
Stultorum diuiſio, & gradus 23.5.12
Stuprans puerum vel fœminam, lege Iulia de vi publica tenetur 36.9.2.& de eius pœna ioibi.
Stuprum quid dicatur 36 9.1
Stuprum proprie, io virgioe deflorata 36.9.5
Stupri pœna 36 9.5.& ſeq.
Stuprum maſculorum maius ſcelus adulterio, & inceſtu 36.10.2. pœoa pontificia eod.3. diuina eod.4. Athenienſium eod.5. ciuilis eod.1.& 6
Stuprum inferens iure cæſus declaratus 36.10.7
Stuprum & adulterium in quo differant 36.6.4
Stuprum filiæ ſeuerè à patre vindicatum 10.2. 34
Stuprum, non matrimonium, in maſculos turpitudinem leges vocaot 9.2.9
Stuprum virile turpius adulterio, & ſtupri acceptiones 9.2.9
Stupri accuſatio quinquenoio noo præſcribitur 40.2.12
per Stygem paludem deierasio magna 50.8. 23
Suarij immunitate donati 18.24.5
Suauia, libidinum ſuns 8.8.4
Subcognitoribus regiis quæ mandata, & quod eorum munus 49.7.15
Subdiaconus quis, & officium 16.7.8
Subdiaconatus eſt gradus præcedens diaconatum 16.7.14
Subdiaconatus officium eod.16
cum Subditis matrimonium contrahere prouinciarum admioiſtratoribus olim non licebat: in Gallia tamen magiſtratibus licet 9.12.13.& 14
Subhaſtationes quare dictæ venditiones publicæ 47.24.9
Subiectionem nom deooses tributi præſtatio, & vt intelligatur 33.4
de Subiectione ſpirituali non licet tranſigere 28. 2.18
Subiiciendi partus techna ex Ariſtophane 9.6. 28
Sublatum Latinorum oppidum 15.14.15
Submeoianæ vxores ſunt meretrices 10.2.39
Submerſionis pœna 31.19.2
Submiſſio capilli quare 16.1.20
Subrogationis reſcriptum 17.15.29. & ſubrogatio intra annum & diem in curia peti debet eod. 34
per Subrogationem res corporales perpetoæ 8. 1.4
per Subrogationem quæ res ſtatum eundem habeant 15.38.5
Subrogatus in locum beneficiarij præmortui non eſt damnandus ad reſtitutionem fructuum indebitè à prædeceſſore perceptorum 17.15.32
Subrogatus tantùm à die ſubrogationis ad expenſas damnandus quando, & ad prædeceſſores eod.33
Subrogati io ius litigatoris per prouiſionem, quomodo procedant in Gallia 17.15.30
Subrogatum non ſapere naturam eius cui ſubrogatur, vide caſum 9.22.18
Subſcribere quid 32.11.2
Subſcribere accuſatiooi oon poſſunt, qui nequeũt accuſare 32.11.2
Subſcriptio libelli vel aliarum ſcripturarum, ratum magis facit antè ſcriptum 32.11.1
Subſellia fori Athenienſium, funes 47.40.11
Subſidiaria actio quaodo ob tutelam vel curam competat cootra magiſtratus, qui tutores & curatores dederunt 13.10 31
Subſidiariæ actiones qoæ 21.8.22
Subſtantialis, & non ſubſtantialis quis ordo 48. 1.3
Subſtituo, verbum, eſt propriè directarum ſubſtitutionum, noo fideicommiſſi 42.27.7
Subſtituens pupillariter debet eſſe idoneus ad teſtandum 42.20.1
Subſtitutus pupillaris an excludat matrem 42.19.1. & ſeq.
Subſtitutus per fideicommiſſum liberis, an oporteat expectare mortem omniũ liberorum, an verò ſi aliquis illorum decedat, admittatur remiſſiuè 42.28.39
Subſtitutus vulgaris num præferatur coniuncto 46.11.26
Subſtituti excluduntur in bonis damnati ob crimen perduellionis 35.1.38
Subſtitutio quid 42.10.2. ſubſtitutus, quandiu locus eſt inſtituto, non admittitur eod.
Subſtitutio quomodo pura & conditionalis dici poteſt 42.10.3
Subſtitutiones in Gallia non admittuntur vltra quartum gradum 42.10.5
Subſtitutio compendioſa quid contineat 42.11.1
Subſtitutio quæ, & quando poteſt fieri hæredi primogenito, io pactis matrimonialibus vocato 41.7.17.& 18
Subſtitutio vulgaris num in Gallia locum habeat 42.12.6. quando locum habeat eod.7
Subſtitutio vulgaris tacita quando non continetur ſub pupillari expreſſa 42.11.3
Subſtitutus vulgaris præfertur venientibus ab inteſtato 42.16.3
Subſtitutus vulgaris ſuccedit immediatè teſtatori noo inſtituto eod.4. non tranſmittit præcedẽs inſtituto eod.5. ſuccedit in id quod ſucceſſurus erat inſtitutus eod.6. & iure accreſcendi eod.7. expellit cooiunctum eod.8. quando conſequatur pupillarem hæreditatem eod.9
Subſtitutio pupillaris contra ius commune 42.17. 1. finitio eod.4. diuiſio eod.5. & ſeq. vide, pupillaris ſuprà
Subſtitutio in re particulari quando trahatur ad vniuerſa 42.18.1
Subſti-

Subſtitutio directa in fideicommiſſariam, quando teſtamentum iure codicillorum ſuſtinetur, tranſit 43.1.18. quando non eod.22
Subſtitutio vulgaris quando contineat tacitam pupillarem 42.16.10
Subſtitutio vulgaris quibus modis expirat 42.16.11. Et expirat repudiatione inſtituti, morte ſubſtituti, deficiente conditione, ſi ſubſtitutus necat inſtitutum eod.16
Suſtitutionis caſus expreſſus an porrigatur ad omiſſum 42.12.4
Subſtitutionis vulgaris effectus 42.16.1. & ſeq.
Subſtitutiones num ſint Acquiliana, Velleyana, & Iuliana formulæ 42.11.9
Subſtitutionum prior diuiſio, in ſimplices, & duplices, & quæ ſint 42.11.1. alia in directam & indirectam eod..2. alia in ſex ſpecies, in vulgarem, pupillarem &c. eod.9
Subulcis omnibus apud Ægyptios templa interdicta 16.3.6
Succentor & ſuccentoratus 15.22.14
Succeditur alicui inter viuos, vel poſt mortem 6.17.1
Succeſſio aliquibus communis tantùm fuit ab inteſtato, ſi filij eſſent 44.2.24
Succeſſio certa quæ dici poſſit 42.1.10
Succeſſor, & ſucceſſio quid 41.1.5
Succeſſio defertur hæredibus, quomodo 41.1.6
Succeſſionum ex voluntate morientium quatuor ſpecies, ex contractu, epiſtola, teſtamento, codicillis 41.1.7
Succeſſio & inueſtitura, præcipui modi feudi acquirendi 6.14.2
Succeſſio per bonorum venditionem quæ 45.15.10
Succeſſio pacto & lege, diuerſo modo defertur 41.6.3
Succeſſio in ſtirpes, & in capita quæ 45.8.4
Succeſſio in prædiis ſacerdotalibus ſublata 17.9.12
Succeſſio inteſtati ſubſidiaria, in defectum hæredis ex teſtamento 42.1.3
Succeſſione regno & imperia contingunt 18.2.1
Succeſſorij edicti tempus quomodo differat ab aditione 46.2.25
Sueuos per colonias Teutonum diſtribuit. Carolus Magnus 15.11.4
Sueſſonum regnum 18.2.2
Suffraganeus aduerſarij recuſari index poteſt 39.3.12
Suffragia populi petere magiſtratibus futuris quando liceat 36.29.5
Suggrundia quid 4.12.4
Suillius aduocatus præuaricator 49.8.6
de Sulcis aquariis in agro faciendis 4.17.11
Sulphure expiata maleficia 34.22.11
Sulpitia Lentulum Cruſtulionem virum ſuum proſcriptum in Siciliam proſequitur 11.4.19
Sulpitianus cum Iuliano auctioni exponunt Romanum imperium 18.1.4
S. Sulpitij Byturigum abbas triennalis 15.36.2
Sulpitij Rufi ſeruus præcipitatus iuſſu Syllæ 32.17.2
Sultano Caliphæ ſimilis Coneſtabulus 6.8.6
Summariè & de plano cognoſcere quid 47.6.8
Summariè & de plano Latrunculatores iudicant 19.18.10
Summariè in dotis actione procedendum 9.24.11
Summarij homines æſtimarores qui 18.23.20
Summiſtæ Apoſtolici qui, & eorum munus 15.42.11
Summus pontifex ſolus contra concilium diſpenſat 9.11.22
Summus pontifex quæ beneficia iure proprio confert 17.7.9
Summus pontifex ſolus in gradibus prohibitis diſpenſat, & poteſtatem nubendi dat: in certis tamen non in omnibus 9.11.23
Summus pontifex rex ſeculi à Tertuliano dictus 15.1.13
Summi pontificis Inſignia à conſtantino Magno conceſſa 45.3.3
Summum pontif. cardinalatum qui conferant 17.7.3
Summi pontifices, & ſacerdotes num vtantur gladio materiali 15.1.14
Summi pontifices quare mutent nomen 36.4.3
Sumptuariæ leges, quæ viuendi modum conſtituebant 39.7.12
Sumptuum petitio poſt terminatam litem non admittitur 21.15.3
Sumptuum condemnatio quare nominatim debet contineri ſententia 50.1.24
Sunamitis mulier vt dicta 28.10.8
Supellex quid 42.33.12
Superbiam filiorum pater vt adimere poſſit, ſimilitudine perpulchra oſtenditur 9.3.29
Superbiendum non eſſe, quomodo admoneatur ſummus Pont. 15.3.24
Superbi, animoſi dicti ab Auguſto 4.27.2
Supererogationis opera quæ 2.9.1
Superflua reiicienda 22.1.2
Superilluſtres qui ſunt Speculatori 47.32.12
Superindictum, Gall. *Tailles extraordinaires & emprunts* 3.7.3
Superior ager & ſuperius ædificium, quod dicatur 4.13.4
Superioris authoritas requiritur in conſtitutione penſionis 15.27.1
Superioris dominij ius & iuriſdictio præſcribi nullo tempore poteſt 47.21.24
in Superiores num liceat manus iniicere, reſoluitur quæſtio 6.20.17
Supernumerarij ſecretarij, & iudices non ſunt immunes à collectis 3.8.9
Superſtitione, ſuperſtitionis inducta perſuaſio curata, 34.22.1
Supplementum & repletio legitimæ quomodo obtinetur 44.5.25
Supplices ad aras vel eccleſias confugientes, non violandi 33.21.3
Supplicium confugientium ad eccleſiam apud Anglos lex 33.21.5
Supplicans pro reo maieſtatis, infamia eſt 35.1.23

Suppli-

Supplicare contra ſententiam quando non liceat 50.1.42
Supplicatio aduerſus ſententias, ſeu rem iudicatã quando admittatur 50.1.37
Supplicatio iudici poteſt præſentari die feriata quare 48.2.2
Supplicium crudeliſſimum ex inuentione Mezentij 31.27.6
Supplicium damnati, vt habeatur de eo aduerſus ſocios ſceleris tortura, ſuſpenditur 32.28.4
Supplicium iuſſu principis dictum, debet ſuſpendi per 30. dies eod.5
Supplicio damnatos eripere, capitale 35.7.6
Supplicia æqualia peccatis quando dicantur 31.10.4
Surceance quid 48.3.9
de Surditate ſuperueniente, & naturali, curabili, & incurabili 47.9.4
Surdus conſenſu contrahit: non ſi quæ obligationes auditum exigant 21.5.6
Surdus in quo feudo ſuccedit 6.13.7
Surdus pro hærede ſe gerere poteſt 46.4.19
Surdus quando ad tempus, & quando in perpetuũ iudicare prohibetur 47.9.3
Surdus, ſurdaſterque qui dicantur 47.9.4
Surdo quando exemplaris ſubſtitutio fiat 42.24.25
Surdi natura, quare & muti ſimul ſint 47.9.6
Surdi & muti non iudicant, nec teſtantur eod.7
retineot tamen dignitatem morbo ſuperueniente eod.
Suria nunc dicitur, quæ olim Syria 15.7.2
Suſannæ iudicium per Danielem 30.6.3
Suſcriptio & ſignatio in teſtamento ſolemni teſtium requiritur 42.4.3
Suſpendens ſeipſum qua pœna afficiendus 36.22.2.& ſeq.
Suſpendi ob quæ maleficia quis debeat 31.17.1.& 2
Suſpenditur quando nunciatione opus ædificantis 4.30.3
Suſpenſio ab officio aut beneficio quid 31.30.5
Suſpenſio eccleſiaſtica ab officijs & beneficijs quæ 31.8.12
Suſpenſio epiſcopi non deuoluit eius iuriſdictionem ad ſuperiorem 17.9.35
Suſpenſion d'armes, induciæ dicuntur 20.5.8
Suſpicio quid 48.11.2
Suſpicio quæ reijciat iudicem eod.4
Suſpicio in iudicijs & litigantium & iudicum cauenda 49.3.1
Suſpicio ſiniſtra in adminiſtratione & cura pupilli tollenda 12.1.11
Suſpicio ſola Hæreſeos infamat 33.8.12
Suſpitione criminis maieſtatis damnati 35.7.3
de Suſpitione quiſquam non damnandus 30.2.7
Suſpicioſi qui valdè 48.11.3
Suſpectus nobis quis dicatur 49.3.3
Suſpitionis cauſæ Iudicis quæ legitimæ eod.4.& ſeq.
Suſpectus non dicitur iudex, ſi non recuſetur eod.8
Suſpectus tutor à tutela remouetur 12.15.8
Suſpectus tutor quis, & de eo 12.5.1.& ſeq.
Suſpectum tutorem quando mulier, & quæ accuſare poſſit 32.13.9
Sutor retinere poteſt veſtem pro mercede futuræ 18.26.4
Suus Hæres quis dicatur 42.13.2
Sua res quando Domino legari vel donari poteſt 42.34.22
Sui Hæredis exiſtentia tollit ſubſtitutionem vulgarem 42.16.13
Suæ rei emptio non valet 25.11.2
Suæ rei legatum non tenet 9.25.19
Suum cuique tribuere, poſtremum & ſummum iuris præceptum 47.1.1
in Sua tutela qui ſint 12.1.3
in Suo ædificanti non poteſt nũciari nouum opus, niſi certis de cauſis 4.27.3
Suo liberè prohibitus vti, liberè vim pati dicitur 36.25.12
Sui & neceſſarij Hæredes qui, & quare ita dicti 42.35.23
Sui filij dicuntur qui in poteſtate parentum 11.5.12
Sui qui dicantur 45.8.2
Suorum fauor ſumma 32.12.8. & 14. & c.13.2
Suis potius, quàm extraneis benefacere quando quis teneatur 33.13.28
Suitatis tranſmiſſio quæ 46.2.19
Suitatem non tollit ſubſtitutio vulgaris 42.18.3
Sybaritarum & Mileſiorum ciuitates hoſpitio fuiſſe coniunctas 15.28.35
Sycomorum in Ægypto ſuccidentis pœna capitalis 37.6.10
Sycophanta inter delatores annumeratus 32.4.10
Sycophantæ vnde dicti 37.7.9
Sydera horrida quæ 31.13.3
Sylla conſtituit maieſtatis crimina in fauore Carbonis ac Norbani 35.7.10
Sylla contempta tandem proſperitate ſe in ſolitudinem recepit 15.14.7
Sylla cur cremari voluerit 2.14.18.& 33.23.27
Sylla dictator perpetuus 47.17.12
Sylla legem Cnei Domitij ſuſtulit 17.12.36
Sylla leges criminum quas mutauerit 36.1.1. Se Cornelium dixit eod.
Sylla pediculari morbo interijt 31.25.2
Sylla phthyriaſi morbo interijt 33.21.9
Sylla poteſtatem depoſuit 6.20.8
Sylla principatum vſurpat 18.1.15
Sylla proſcriptus denuo non alia ratione, quàm quòd alias fuiſſet proſcriptus 49.3.1
Sylla rata habuit facta erga proſcriptos 32.23.14
Sylla Romæ primus morte multauit 31.3.15
Sylla cur cremari voluerit 33.23.27
Syllæ crudelitas in Athenienſes 31.27.4
Syllæ crudelitas ſumma 31.16.7
de Sylphis 7.3.2
Syluæ vſus vſumfructum continet 4.2.13

Sylnam alienam cædens, qua actione, & quando teneatur 37.6.2
Syluarum ius regium 3.16.1.& 3. Earum compendia olim Romanis fuiſſe eod.4. & ad cuius rei vſum deputarit Alex.Seuer. eod.2
Syluestres, vbi habitent 7.3.2
Syluestres vel Marini homines, non propriè homines 7.3.3
Syluij dicti Albanorum reges 28.2.11
Symbola in taberna facere prohibitum 39.7.5
Symbolica agnitio poſſeſſionis bonorum 20.10.16
Symbolica feudi inueſtitura quando æquè bona, ac quæ verè fit 6.14.6
Symbolicè promiſſa non tantum ius dare, ac illa quæ realiter fiunt 6.14.5
Symnacht caput viſum Theodorico homicidæ mortem attulit 48.12.13
in Symmachum ſum.pont. Laurentij ſchiſma 15.3.15
Synallagma contractuum quid 25.18.1.duo genera eius eod.2
Synallagma qui contractus habeant 22.1.1
Synagogæ priuatio, maxima Iudæis pœna 31.9.1
συνθήκη quid 47.26.3
συγγένεια & affinitas & conſanguinitas eſt 9.9.5
Syngrapha, & vt ab apocha differat 24.13.5
Synodus tota an recuſari poſſit 49.3.24
Synodi per prouincias vt celebrarentur, quando ſtatutum 17.9.15
Syndicus quis 15.40.4
Syndicus quis dicatur 49.5.1. eius munus eod.5
Syndicus ne quis bis fiat, ne queſtum inde aucupetur 49.5.3
Syndicus num defenſori reipub. antiquo comparandus 49.5.6
Syndici patriæ, dicti *Syndic du pays*, officium & munus 49.5.6
Syndici locorum piorum 49.5.7
Syndicus quis dicatur, & quomodo differat à procuratore 27.5.10
Syracuſani baphij procurator 18.26.5
Syracuſanorum victoria in Tyrannos 20.4.8
Syracuſij per ignem accenſum iurabant 50.8.9
Syrenes, quæ animalia 7.3.5
Syria, nunc Suria dicta 15.7.2
Syriam à Phœnice ſeparare voluit Adrianus 15.7.3
ad Syriam liberandam ab infidelibus vota facta 24.10.3

T

T. litera in ſenatuſconſultis quid ſignificabat 47.34.7
Tabellaria lex iudiciorum apud Mileſios à quo lata 50.1.20
Tabellio conſcribens contractum venditionis feudi ſine voluntate Domini, qua pœna afficiatur 6.19.23
Tabellio non poteſt eſſe aduocatus 49.6.27
Tabelliones 47.42.3. eorum munus eod.10
Tabellionum & notariorum in Gallia alteratio eod.11
Tabernam vel cauponam exercere vel frequentare clericis ſynodo inhibitum 39.7.5
Tabernæ argentariæ publicæ vbi, & à quibus extructæ 22.9.11
Tabernaculum primus Moſes Deo conſtruxit deinde Salomon 2.1.8
Tabernaculorum feſtum quando inchoabatur 2.16.5
Tabithi, Veſta dicta à Scythis 15.2.13
Tabula conſecrata ſupplet locum eccleſiæ 17.5.12
Tabulæ, pro teſtamento 43.3.1
Tabularum ludus vſque ad vnum ſolidum permiſſus 39.4.8
Tabularij qui 18.8.2
Tabularij, & tabelliones 47.42.3. tabellionum munus eod.10
Tabularij quibus ſubſunt 3.2.14
Tacens per centum dies, videtur approbare nomine ſuo geſtum 40.5.17
Tacitè obligata eſt domus pro pretio refectionis eiuſdem 23.8.3. alia tacitè obligata eod.5.6.8
Taciti pacti exempla 21.6.2. Et tacitum pactum in inuectis ex locatione eod.4
Tacitum ſenatuſconſultum 47.25.28
Taciturnitas nocet 6.19.29
Tactus illicitus mechiæ præludium 36.12.13. punitus eod.14
Tailles ordinaires & extraordinaires quid 3.7.3. & 3
Talaris lex prohibebat ludum in conuiuijs 39.3.11
Talaris toga 16.1.33
Talea, collecta & coactio idem, & quomodo fiebat 3.7.1
Talea Pinarij vxor prima aduerſus Gitaniam eius ſocrum diuortium fecit 9.15.15
Taleæ contributio, quæ debetur pro maritandis filiabus, debetur tantùm pro filiabus in primo, non in ſecundo matrimonio 9.26.15
Taleæ à quibus imponantur hodie 3.7.9. & illas quando, & quomodo Domini clientelares poſſunt ſubditis imponere eod.11
Talio in iniuria legis 12. tab. abolita 38.3.33. & in diuina lege 34
Talio num in deſuetudinem abierit 31.10.3. Improbatio legitima à monoculo eod.4
Talionis pœna quid, & leges diuinæ de ea 31.10.1. Lexque 12. tabularum eod.2
Talliæ nomine qui non pendebant 5. ſolidos, exempti erant ab onere excubiarum 6.3.19
Tallias Dominus captus, poteſt ſubditis pro redemptione ſui imponere 42.29.25
à Talpis ciuitas in Theſſalia ſubruta 4.5.16
à Talpis in Theſſalia ſuffoſſum oppidum 31.13.2
Talpinati franci qui milites dicti 19.3.17
Tamburlanus Scytharum imperator 6.4.6
Tanaôzares filius 45.3.5
Tanaôzares, filius Cyri minor 42.7.5
Tanaquillis Caia Cæcilia dicta 9.5.19

Tanauſius rex Gotthorum 9.3.2
Tangaſt ciuitas in finibus Indiæ 16.1.20.& 33.23.13
Tanquam filium aliquem habere promittẽs, quid promittat 41.6.6
Tantalus ſiti & fame apud inferos cruciatur 31.23.4
Taprobana inſula vbi 31.8.4
Tarentini baphij procurator 18.29.5
Tarentini 26.2.9
Tarentinorum ritus in nuptijs firmandis 9.5.46
Tarentinorum ſepeliendi intra vrbem mos 39.13.16
apud Tarentinos legati à Romanis miſſi, nihil de iniurijs conqueſti 32.15.4
apud Tarentinos mortui vt ſepelirentur 33.23.7
Tarpeiæ proditricis arcis Romanæ, mors 35.5.23
Tarquinius Priſcus ex mercatore rex 47.10.4
Tarquinius Priſcus Hetturiæ rex 47.20.10
Tarquinius Priſcus 5. Romano. rex 18.2.8
Tarquinius Priſcus ſenatum numero auxit 47.25.2
Tarquinius Superbus ob tyrannidem à Romano imperio expulſus 6.10.4
Tarquinius Superbus occidit Tullium, patrémque & fratrem Iunij Bruti 13.5.26
Tarquinius Superbus propter adulterium Lucretiæ, imperio priuatus 36.6.35
Tarquinius Superbus vltimus rex Romano. 18.
Tarquinij ſuperbi vitia 18.1.14. regno priuatur eod.
ad Tarquinium Priſcum libri Sibyllini delati 18.6.9
Tartari magicis artibus vſi 34.10.1
Tartarorum imperator tempore Innocentij 4. ſubegit Syros, & multas alias nationes 34.3.21
Thaſſilo dux Boioariorum fidelitatem regibus Gallorum promittit 6.11.6
Tatiani Hæretici error 2.6.3
Taurunum vulgò Belgradum oppidum apud Pannonios, quando à Turcis captum 15.34.12
Taxatio vſurarum, ſeu æſtimatio, eas licitas facit 22.3.24
Taxillarum puellæ nupturæ publicè ſe exponunt tuba, & venienti poſteriora primùm, poſteà anteriora denudant, & ſi placita illic nubit 9.5.20
Taxis Hungatorum rex in Italiam cum exercitu venit 3.5.12
Tectoſages qui in lingua Occitana 47.27.10
Tectum Gallis, quid dicatur 15.19.1
Telephanes ex auriga Lydorum rex 6.4.6
Telonenſis Galliarum baphij procurator 18.26.5
τέλος quod tributum apud Græcos 3.4.9
Teli appellatio quid contineat 36.26.3
Temerè facta ex bono ſucceſſu metienda non ſũt 6.20.17
Temerè non fidendum 21.3.5
Tempeſtas calamitoſa fluminum, ſturnorum, graculorum 36.25.3
Tempeſtates exorciſmis ſedari 16.5.10
Templarij decimas non ſoluunt 2.24.7
Templarij milites vnde, ordo, habitus, profeſſio, crux, eorum primi authores 15.33.6. opes, & ſuperbia, & in eos odium ante ruinam eod.
Templarij Hoſpitalarij, fratres, & religioſi eod.8. quando approbati in Italia eod.9. quando ſublati, & quare: eorum ſimulachrum & idolum eod.10.& 11. quos prodiderint eod. 12. Eos qui dicant odio Gallorum regis ſublatos 15.33.13. & quando ſublati eod.
Templariorum ſedes vbi 15.9.4
Templum à tuendo 2.1.3
Templum Cereris non ingrediebantur non initiati 2.2.10
Templum ingreſſi immunitate gaudebant 33.21.7
Templum Iouis ingreſſus vinctus ſoluebatur 33.21.6
Templum quare Græcis ἱερὸν & ναὸς 1.14.3
à Templi aditis olim populus pellebatur 33.9.5
Templi tres partes apud Iudæos 2.2.9
in Templo promiſſa, rata maximè habita 50.8.16
Templa etiam hoſtium ſpoliare prohibitum 33.15.13
Templa adulteris mulieribus ingredi prohibitum 36.6.40
Templa Ethnicorum quomodo ædificabantur, & ſacris inaugurabantur 17.5.50
Templa Græcis κυριακά. Item ἔνναιον ἱερὸν: & σηκὸν τέμενον. Item & Baſilicę, & quare delubra ſacella &c. 2.1.4
Templa quandoque deſinunt eſſe ſacta 1.14.4
Templa, quare olim dicta fana 1.14.3
in Templis cacaſſe vel meiiſſe, capitale 33.10.1
Templis hoſtes Ethnici, nec iniuriam, nec rapinam inferebant 33.15.15
Templorum antiquæ immunitates 2.1.13
Templorum refectio ad quem pertineat 15.31.3.4.& 5
Tempus quid, & vnde conſtituatur 30.7.3. quare in criminibus conſiderandum 4.& 5
Tempus & ſpatium in rebus perficiendis cur detur 8.3.4
Tempus in criminibus & pœnis diſtinguendis, vt eſt conſiderandum 30.7.2
Tempus iudicibus, & alijs obſeruandum quomodo ſit 30.7.1
Tempus nullum definitum epiſcopo, inſtituendi præſentatos digniores 17.9.45
Tempus quare in pleriſque conſiderandum & diſcutiendum 30.7.7
Tempus ſiſtendum 39.6.7
Tempus ad petẽdam bonorum poſſeſſionem quãtum detur 43.2.10.& ſeq.
Tempus triplici modo malè teritur, nihil agendo, inutilia, vel mala agendo 39.6.6
Tempus non eſt ludendum, quod valdè neceſſarium in breui vita hac ſit 39.4.10
Tempus belli & pacis in excubiarum oneribus conſideratur 6.3.17.18
Temporis curſus, qualis in vſucapionibus 40.5.2
Temporis diuerſi in vſucapionibus ratio 40.5.35
ex Temporis diuturnitate omnia præſumuntur ſolemniter acta 11.10.11
Temporis lapſus, initium bonum præſumere facit 40.7.13

Temporis vſucapionum vnde ſumendum initium 40.6.2
Tempus ſolum non eſſe modum inducendæ obligationis 51.4.26
ad Tempus certum quid valet, quod in perpetuo non recipitur 5.3.16
ad Tempus num precaria poſſeſſio fieri poſsit 23.2.10
Tempus opportunum tutores & curatores in vendendis fructibus & mobilibus minorum obſeruare debent 12.3.22
Tempore res fiunt, & pereunt 48.8.2
Tempora tria in donationibus inter coniuges inſpicienda 9.25.2
Tempore tutori conſtituto finitur tutela 52.15.7. & ad certum tempus; & ex certo tempore &c. tutores dantur eod.
Tempora ſcire & momenta, noſtrum non eſt 34.7.6
Temporalis non eſt vxor, nec filius 9.4.3
Temporale feudum & amouibile, quomodo factum perpetuum 6.2.20
Temporalis, & perpetui vicarij differentia 15.24.17
Temporales actiones, quæ 21.8.21
Temporalia ad agendum, ſunt perpetua ad excipiendum 21.17.9
Temporalia quæ bona licitè habeat Eccleſia 2.28.1. Hiſtoria & tempora ſucceſſus, quomodo ad eccleſiam pertineant illa: & de conſtitutionibus, quibus bona eccleſijs conſeruata ſunt, & de bellis eorum cauſa 2.28.2
Tenarenſes ſerui ex genere Eilotarum 14.6.13
Tentorij erigendi vel deponendi in caſtris lex 19.8.2
Tergiuerſari quis dicatur, & quid tergiuerſatio 32.22.1
Terminus quid in finibus agrorum 39.13.5.& 6
Terminos antiquos transferre, iure diuino prohibitum 39.13.1
Terminos occultans vel tollens, ſacer Deo 39.13.6
Termini vſurpati pœna vel tranſlati Romuli eod. 7. Conſtantini eod. 8. aliorum iuriſconſ. 9
in Termini moti iudicio quæ conſideranda 39.13.10
Termini moti accuſatio, publica eſt cuilibet eod. nu.17. & an crimē quoque ſit publicum eod.18
Termini moti crimen, ex quo ad finium regundorum peruenitur iudicium 5.5.14
Terminalis ſigni formam mutare, pœna dignum 39.13.9.
Terra cur dicta à Beroſo Noachi vxor 15.17.7
Terra mater omnium rerum 2.14.17
Terra pura quid 1.2.1. Nonalis quæ, & integra eod. nu.2
Terra pro regione & territorio 1.2.3
Terrarum diſcriminia ex Georgicis 5.2.1
Terram dictam, inſulam ab Strabone, cur 1.3.5
Terram vel lapides in fundum vicini iacere, altius tollere, ſeruitus ruſtica 4.20.4
Terracinæ oppidum, olim Auxur dictum 6.6.4
Territorium iuriſdictionis eſt inſpiciendum 47.22.32
Territorium nullum certum latrunculatoribus 19.18.7
Territorio iuriſdictiones quædam non adhærent 47.21.33
Teſſera Hoſpitij Chriſtianorum 15.28 36
Teſſeræ frumentariæ 36.30.15. & annonariæ eod. 16
Teſſeræ ſtellatæ 14.10.18
Tertium & Dangierum, ius regium 3.16.3
Tertullianus malè ſecundas reprobat nuptias 9.26.1
Tertyllianum ſenatuſconſultum 45.9.5
de Teſtamentaria tutela 12.8.1. & ſeq.
in Teſtamentis quot modis falſum committatur, & pœna committentium 36.5.2
Teſtamentum ne falſificaretur, cautiones antiquorum 36.5.2
Teſtamentum continuo actu fieri debet 40.5.4
Teſtamentum quid 42.2.2. quomodo mentis teſtatio eod.3
Teſtamenti factio duplex, actiua & paſſiua, & quæ vtraque 42.2.5
Teſtamenti vis & robur, à quo tempore incipiat 42.1.5
ex Teſtamento, actio ciuilis & naturalis oritur 42.1.7
Teſtamenti & contractuum differentia eod. nu.10
Teſtamentorum priſcorum tria genera, in comitijs, in procinctu, per æs & libram 42.3.1
Teſtamentum per æs & libram 42.3.3
Teſtamenta noſtra non cognoſci ante mortem, quare noſtra intereſt 42.3.4.& 5
Teſtamentorum hodiè tres ſpecies ſolemne, nuncupatiuum, & militare eod.6
Teſtamentum coram principe factum vel apud acta, non eget ſolemnitate eod. nu.7. 8.& 9.&c. 5.nu.17
Teſtamentum amiſſum poteſt probari per inſtrumentum, & duobus teſtibus quomodo eod. 10
Teſtamentum imperfectum duplici modo, ſolemnitatis vel voluntatis ratione eod.1
Teſtamentum in ſcriptis & ſolemne quid 42.4.1. & ſolemnia eius eod.
Teſtamenti ſubſcribendi formulæ 42.4.2
Teſtamentum in quacunque materia ſcribi poteſt eod.4
Teſtamenti tabulæ quomodo aperiendæ eod.nu.7
Teſtamentum ſolemne difficulter effectum ſortitur 42.5.1
Teſtamentum inter liberos, duobus teſtibus, ſuſtineri poteſt quomodo 42.5.5. quomodo agendum ſi in eo præteritus filius eod.6. ſi non relinquatur titulo inſtitutionis filio eod.7. valere tantùm inter liberos naturales & legitimos, nō in naturalibus tantùm 8. Quid ſi de ſucceſſione matris agatur, ibi diſtinctio. ſi de legitimat s eod.9. Si de teſtamento in ſcriptis facto inter liberos eod.11
Teſtamentum inter liberos etiam minus ſolemne conditum, non reuocatur poſteriori, niſi ſolemni & expreſsè 42.5.12

Teſtamentum

Teſtamentum ad pias cauſas, quomodo minus ſolemne valeat 42.5.13.& in fauorem etiam relictorum laicis in eod.15
Teſtamentum ruſtici,& cæci peſte affecti, & tempore belli, quot teſtes exigat eod.18
Teſtamentum militare ſolutum legibus communibus 42.5.19
Teſtamentum coactè factum, nullum 44 6.1. qui coëgit, punitur eod. nec qui non coëgit ex eo ſuccedit inſtitutus eod.
Teſtamentum mutari vel fieri prohibens, non ſuccedit 44.6.2
Teſtamentum caduci cauſam quot modis accipiat 44.6.
Teſtamentum metu factum, nullum eſt eod.4
Teſtamentum ex priuilegio conceſſum 45.1.5
Teſtamentum feciſſe aliquem dicens, probare debet 45 1.3
Teſtamentum, lex priuata 4.21.5
Teſtamentum militare quid 42.6.2. eius priuilegia eod.3. quo priuilegio in caſtris & extra caſtra, diſponentes vtantur diuerſo eod.4. fieri debet in expeditione 5
Teſtamentum militare poſt annum amiſſione expeditionis non valet eod.5
Teſtamentum filijfa. militis de caſtrenſibus non iure militari, ſed communi, extra expeditionem fieri debet 42.6.6
Teſtamentum militare pro parte valere poteſt, ſine iure accreſcendi, ſupra dodrãtem legat eod. nu.10
Teſtamenti relicta & mandata, debent eſſe ſecundum ius & bonos mores 42.7.7
Teſtamenti factio, duplex 42.8.2
Teſtamentum qui non poſſint condere 42.8.3.& ſeq. ob nullam corruptam, vel non liberam voluntatem
Teſtamentum muti, ſurdi, cæci quando valeat 42.8.20
Teſtamentum, nec per nuntium, nec per procuratorem, nec per alium fit eod.nu.26
Teſtamenti inſtrumentum ad omnes pertinet, quibus aliquid relinquitur 42.10.2. Partes eius, ſecundæ tabulæ, Codicilli eod.
Teſtamentum deficiente primo gradu, à ſecundo vires accipere poteſt 42.10.4
Teſtamentum in procinctu 47.14.3
Teſtamentum celans vel accuſans de falſo, priuatur omni eius commodo 42.33.30
Teſtamentum deficiente inſtitutionis gradu, quando à ſubſtitutione vires capit 42.16.2
Teſtamentum ex cauſa exhæredationis, quando in totum, & quando iure in parte irritum fiat 44.45.21.22.22
Teſtamentum falſum qui accuſat, nec obtinet, priuatur relictis in eo 17.9.5
Teſtamentum nullum quando intra 30. annos à præterito dici poſſit 44.2.22
Teſtamentum patris, & filij pupilli vnum 42.20.1
Teſtamentum in quo pater ſubſtituit pupillariter, perfectum debet eſſe eod.2
Teſtamentum prius ſibi patrem quàm filio facere debere, quomodo intelligatur eod.3
Teſtamentum patris & filij vno contextu & ſeorſum fieri poteſt 42.20.5
Teſtamentum quot modis inutile, ratione eiuſdẽ 44.1.3. ex parte legatorum teſtatorum eod 4. facto teſtatoris eod.5
Teſtamentum deletum quando inutile 44.1.5
Teſtamentum quomodo inutile reuiuiſcat eod.4
Teſtamentum quomodo expreſsè vel tacitè dicitur reuocatum à teſtatore 44.1.6. per lapſum 10. annorum, vel voluntate ſimplici eod. vel poſteriore teſtamento eod.7.& 8
Teſtamentum inter liberos, quomodo poſteriore non reuocetur 44.1.10.& 15
Teſtamentum viui corrumpentis aut reſignantis, pœna 36.3.4
Teſtamentum viui reſerans, qua pœna puniatur 41.4.3
Teſtamenta comitijs calatis fieri cur deſierint 41.4.3
Teſtamenti cauſa præfertur cauſa inteſtati 44.1.1
Teſtamenti derogatoria clauſula ad ſequentia quid operetur eod.11
Teſtamenti protinus inualidi legata non debentur. 42.32.33
Teſtamenti tabulæ quomodo videndæ, & aperiendæ 46.2.11
Teſtamento apud Spartiatas tantùm aliquando relinquere vel donare licuit lege Lycurgi: illa poſteà ſublata 42.32.29
Teſtamento res in pignus dari poteſt 23.7.1
Teſtamento tutores qui dari poſſunt 12.8.4
Teſtamento duo vel plura nemo validè relinquit, quare 43.1.15
Teſtamenta impleri debent & principales, & pontificali authoritate 42.1.5
Teſtamenti factionem prohibere matri, cauſa ingratitudinis 41.1.4
Teſtamentum iuris publici, lex firmiſſima voluntas eod.
Teſtamenta præter iuris & naturæ ordinem videntur recepta & permiſſa, & quare 46.1.2
Teſtamenta nuncupatiua quare ſcribantur 42.5.25. eorum ſolemnitates communes cum ſolemnium ritibus eod.24 eod.24
Teſtamentorum forma immutabilis 1.11.2
Teſtamentorum tractationis vniuerſæ finis 42.36.1
Teſtamentorum executor à quibus fit eod.6
Teſtamentis cum duobus vel tribus, quando quis dicatur decedere 42.24.6
cum Teſtamentis duobus paganus decedere non poteſt, miles contrà 44.1.8
Teſtamentis duobus vel pluribus commorientibus, quod poſterius in dubio præſumatur eod.9
Teſtamentarius executor eſt in poſſeſſione bonorum hæreditatis, conſuetudine regni Galliarum 20.10.15
Teſtamentariæ ſucceſſionis materia, cur proponatur quæſtioni ſucceſſionis ab inteſtato 42.1.1. & ſeq.
Teſtamentaria ſucceſſio ex lege etiam defertur 42.1.8.& intelligenda eſt ex teſtamento ſubſiſtente eod.nu.15

Teſtandi antiquæ formulæ, quare emendatæ 42.3.4
Teſtandi, vt vellent Domini, facultas reſtricta 42.3.7
Teſtandi forma, publici iuris: ideo pactis mutari nequit 41.4.15
Teſtandi interpellatio triſtis, vt mortis futuræ memoriæ 41.4.1.& 2
Teſtandi voluntatem quæ improbare videntur, diſſoluta 42.1.5.& ſeq.
Teſtandum ſecundum conſuetudines loci, vbi teſtamentum fit 42.5.20
Teſtari quid 48.13.1
Teſtari de bonis quomodo iure ſingulari permiſſum dicatur 41.4.13
Teſtari de quibus liceat 42.7.1.& ſeq.
Teſtari non poſſunt mero iure clerici 42.7.3. nec ad pias cauſas pupilli, furioſi, prodigi 42.8.3
Teſtari non impediunt vitia corporis: dummodo mens ſana ſit 42.8.22
Teſtari an duo poſſint ſimul in eadem charta & teſtamento 42.9.2
Teſtari facultas, quare permiſſa 42.1.2.3.& 4
Teſtari non poſſunt monachi regulares, eremitæ poſſunt 15.14.11.& 29
Teſtator efficere nequit, vt tutor ſit alogiſta, id eſt non teneatur reddere rationem tutelæ 12.3.7
Teſtator quare mutare poſſit liberè ſuam diſpoſitionem 42.33.22
Teſtator relinquens vſumfructum vxori, non poteſt remittere ei cautionem 4.3.11
Teſtatoris qualitas in primis conſideranda, in teſtamentis condendis 42.8.1
Teſtatoris voluntas præfertur in vltimis voluntatibus 42.28.34
Teſtatorum legandi vti vellent lege 12. tab. data poteſtas reſtricta legibus, Furia, Voconia, falcidia 4.34.2
Teſtati cauſa potior quàm inteſtati 43.4.1
Teſtati cauſa quomodo pereat 44.1.3
Teſticuli virorum, vxorum ſunt &c. 7.2.19
Teſtimonium quid 48.13.1
Teſtimonium de quibus feratur eod.3
Teſtimonium ferre poſſunt qui non prohibentur nominatim; & qui prohibentur 48.13.4.5.& ſeq.
Teſtimonium potentiorum contra tenues ſuſpectum 48.13.26. eiuſque qui habet ſimilem cauſã eod.27
Teſtimonium qui in ſumma dicere non poſſunt 48.13.35
Teſtimonium Hæreticorum quando valeat 33.8.15
Teſtimonium non poteſt dicere periurus 50.11.4
Teſtimonium ſponte in Dominum dicens vaſſallus, feudo priuatur 6.19.15
Teſtimonia diuerſa & dubia ad falſum accedunt 36.4.8
vt Teſtis denuncians crimen poteſt à iudice examinari 32.6.6
Teſtis de ſuo crimine interrogatus, non tenetur reſpondere 32.2.8
Teſtis ſuſpectus ob amicitiam 30.3.10
Teſtis ſingularis fidem non facit 48.13.5
Teſtis vnus in quibus probet eod.6.& 8. In criminalibus nec ſemiplenè eod.7
Teſtis pro vtraque parte dicere non poteſt teſtimonium 48.13.31
Teſtis in ſua cauſa nemo eod.32. an in cauſis communibus & vniuerſitatis eod.33
Teſtis dubiè deponens, iterum examinandus 48.13.48.& 49. an examinatus coram vno iudice vel arbitro coram alio examinari debeat eod.49
Teſtis vnus cum fama quando probet matrimonium contractum & factum 9.21.4
Teſtis vocatus, non tenetur expectare examinationem vltra 15. dies 40.5.12
Teſtis falſi crimen, & pœnæ 36.4.8
Teſtes inſtrumentis adhibiti an poſſint probare contra tenorem inſtrumenti 48.14.16
Teſtes quinque ſaltem iure ciuili, omni vltimæ voluntati adeſſe debent 41.18.3
Teſtes teſtamentarij, omnibus actibus teſtamenti adeſſe debent 42.4.5. Idonei cenſentur, habita ratione conditi teſtamenti, & ſi poſteà non ſint eod.
Teſtes 7. iure communi in teſtamento nuncupatiuo, vt in ſolemni adeſſe debent 42.5.4. & quales illi eſſe debent eod. Fauore, neceſſitate, vel conſuetudine plures vel pauciores eod.5
Teſtes duo iure pontificio, cum presbytero parochiæ, teſtamento ſufficiunt 42.5.21. num in Gallia & alibi ad pias cauſas, idem eod.
Teſtes in omni vltima voluntate ſaltem 5. requiruntur, in teſtamentis ſeptem 42.5.23. & quales 25
Teſtium adhibendorum teſtamentis, Leonis Cæſaris ſanctiones 42.5.22
Teſtes probationem faciunt 48.13.1
Teſtes qui dicantur, & vnde eod. eorum alij idonei, alij non: eorúmque ſpecies eod.2
Teſtes quando dicuntur idonei, & primùm vocandi à iudice eod. 4. Eorum examinatio quando committatur delegato à iudice eod.4
Teſtes duo probant plenè, ſi omni exceptione maiores vel vnus illorum talis 48.13.9
Teſtes plures quàm duo quæ neceſſariò requirant eod.10
Teſtes domeſtici non probant pro domeſticis, 48.13.11. Nec contra eod.12
Teſtes mutuo qui ex Iudæorum præſcripto eſſe ſibi nequeant 48.13.13
Teſtes Domeſtici in inſtrumentis adhiberi poſſunt eod.18
Teſtes affidati quando probent contra obijcientem eod.20
Teſtes plures de vna domo in alieno negotio eſſe poſſunt, & pater in filij teſtamento, & contrà, quare eod.21
Teſtes pretio redempti non probant, & reijciuntur 48.12.24. item pauperes eod.25
Teſtes reijciuntur per exceptionem & obiectionem criminum quomodo 48.13.30. Eorum producendorum, & examinandorum forma eod.36

eod.36
Teſtes in iudicialibus negotijscitandi eod.37. Si non veniant, coguntur venire eod. qui non coganiut eod.38
Teſtes in iudicinm vocasi debent teſtimonij cauſa, & quando non citandi 48.13.39
Teſtes, cùm tecipiuntur, adeſſe debet aduerſarius citandus, & quando non vocatur 48.13.39
Teſtes vocantur & recipiuntur tantùm ordinario iure poſt conteſtationem litis 48.13.40. & qoando antea eod.
Teſtes oon examinantur, niſi iurati 48.13.42. Eosum examinationi vel inrationi faciendæ vocatus, quid, & quomodo proteſtari debeat eod. 43
Teſtes plus quàm decem pro vno probando articulo non ſunt amittendi eod.4
Teſtes quomodo examinandi eod.44
Teſtes falſi quomodo puniendi 48.13.53
Teſtibns relegi neceſſariò debent depoſita eod.45
Teſtibus vtrinque à litigantibus pro ſe productis, & probantibus quid iudici ſtatuendum ſit 48.13.47
Teſtium examinatio cuius ſumptibus fiat, & quando poſt concluſionem 48.13.46
Teſtium finis, probatio eod.49. Rationes eod.50
Teſtium receptioni datur vna citatio aduerſario tantùm, vt compareat ſi velit 48.3.12
Teſtibus dicentibus, minus vel plus dictum quàm ſcriptum, quomodo credatur 47.42.26
Tetartereus numus 36.2.16
Terberga vxos Lotarij Lotharingiæ regis repudiatur ab eo 9.16.15
Tetragrammaton nomen Dei 33.13.10
Teuca regina Illyriorum 38.8.10
Textores artifices, & eorum leges 18.26.2
Thales quare mercaturam exercuit 47.10.7
Thales vnus ex 7. ſapientibus 18.7.2
Thales vnus ex ſeptem ſapientibus, eius dictum de fideiuſſione 24.3.2
Thamar pro concubitu cum Iuda quid petierit 8.7.3
Thargelia 2.16.5
Thapſia herba contra maleficia 34.22.15
Tharſe auditus quid 47.9.5
Thaſſilio dux 35.1.32
Theano vtraque mulieres eruditæ 47.11.7
Theathrales ludi Romæ, Circenſes, Equeſtres, Seculares 39.5.17
in Theatro aliquem nominari, iniuria vindicanda 38.5.13
Thebani in ſeruitutem sedacti 14.3.16
Thebani prædæ partem à Lacedæmonijs petunt 20.46
Thebani in ſeruitutem redacti ab Alexan. Magno 2.28.2
Thebeorum faſcinatrix natio 34.11.15
Thebanorum lex, ne mercatores niſi per decem annos à mercatura deſtitiſſent, ad rempub. adminiſtrandam vocarentur 47.10.4
Thebanorum tegnum temporale 47.14.14
apud Thebanos qui ad reipub. adminiſtrationem admitterentur 25.15.8
pro Thebanis ſe deuouit Menæceus 24.10.1
Thebion quæ lex eſſet de imperio 18.1.66
Θεασμὸς quid 34.6.7
Thelonea vectigalia apud quos 3.9.
Themiſtocles viarum publica. curam habebat 1.2.5. Fuitque idem curationi fluminum Athenis præfectus 1.4.2
Themiſtoclis de litigando reſponſum 49.3.29
Themiſtoclis dictum de vicino 4.24.8
Themiſtoclis refugium ad regem Perſarum 33.21.16
Theobaldus Marchio caſtrauit Græcos victos, vnde malè audiuit à mulieribus 7.2.19
Theodobertus Francorum rex 3.3.18
Theodericus Elſatius Flandriæ princeps & legiſlator 36.15.13
Theodericus rex Mediomatrix maleficiatus, ne rem cum vxore legitima habere poſſet, cum pellicibus poſſet 34.9.7
Theodericus rex Gotthorum regem Herulorum in filium adoptat 10.6.3
Theodericus Gotthorum rex poſſeſſiones Narbonenſis eccleſiæ manu militari occuparas, iubet reſtitui 2.28.2
Theodericus rex depopulat Asuetnam vrbem 33.19.16
Theodericus Francorum rex Ludouici filius, tulit leges Boioariorum 6.1.5
Theodericus Vuandalorum ses phthyriaſi morbo affectus 31.25.2
Theodericus cum Childerico fratre de regno contendit 16.1.29
Theodesici regis Gotthorum mors 48.12.13
Theodora Iuſtiniani Cæſaris vxor 11.3.3
Theodora vxor Iuſtiniani, ſuperba & auara 47.15.2
Theodora conſors imperij Orientis cum Zoa ſorose 25.11.7
Theodoſius, Archad. & Honosius quas hæreditates delatas recuſarint 42.35.2
Theodoſius Berytum Metropolis ciuitatem nomine donauit 15.11.4
Theodoſius imper. à D. Ambroſio templum ingredi prohibitus 31.8.13
Theodoſius legem tulit dilationis pœnæ poſt cladem Theſſalonicam, ſuaſione D. Ambroſij 32.28.5
Theodoſius occidi iuſſit ſeptem millia militum Alexandriæ 35.6.8
Theodoſius ſententiam, quam in Theſſalonicenſes iratus tuleras, iuſsit differri 30.3.7
Theodoſij Cæſaris ſanctio, de pœna mortis non ſtatim inferenda 31.14.9
Theodoſij imperatoris curſos velociſsimus 17.12.7
Theodoſij ira in Antiochum præpoſitum 16.1.29
Theodoſium Imperatosem cur D. Ambroſius ab ingreſſu eccleſiæ repulerit 2.8.10
Theodoſium imperatorem D. Ambroſius è cancellis eccleſiæ remouit 15.1.12
Theodulphus diaconus Pariſienſis cur excommunicatus 16.7.6
Theogenæ Agatoclis vxoris honeſtum reſponſum

de ſocietate maritali 9.4.2
Theologi qui 18.9.1
Theophani & Theodoro ſtigmata in facie iniuſta iuſſu Theophili Imperatoris 31.35.4
Theophilus filius Michaëlis Imper. Conſtant. Romanis cum Perſis matrimonia permiſit 9.13.6
Theophilus imperator Orientis 15.15.4
Theotinus Dianæ Epheſinæ ſacerdos 23.3.18
Theraphin, veſtis ſacerdotalis 17.4.25
Theridates gladium nunquam deponere voluit 19.5.7
Thermarum ad vſum ligna ſyluatum deputata à Seuero Cæſ. 3.26.2
Thermutim filia Pharaonis, quæ adoptauit Moyſem dicta 10.6.21
Theſaurarius, Theſauraria quid 15.39.4
Theſaurarij Franciæ 47.32.17
Theſaurus quid 23.3.19
Theſaurus depoſiti ſpecies 23.4.10
Theſaurus quid, & eius inuentio ad quid refertur 20.2.4
Theſaurus fuit in templo Dei 15.39.6
Theſaurus inuentus, nō cedit vſufructuario rei, qua inuenitur: nō ei, qui hypothecæ nomine habet, vel nomine dotis reſtituendam 3.11.4
Theſaurum quando quis dicatur in ſuo inuenire: & cedat emphyteotæ in re emphyteoticaria inuentum docetur 3.11.3
Theſaurum mercenarius in alieno operans inueniens, nihil ex eo tanquam inuentor percipit eod.5
Theſauri inuenti, in quantum, & quando fiſci ſunt 3.11.2
Theſauri malis artibus deteguntur 34.9.8
Theſauros omnes inuentos antiqua lex Apuliæ de ferri fiſco: alia diuidit cum inuentore: at in Gallia, & alibi, qualis lex de hac re ſit, vide 3.11.6
Theſeus Athenis alios ab alijs diſcreuit 6.4.3
Theſeus ab Ægeo adoptatus 10.6.29
Theſeus Hippolyto filio maledixit 11.5.14
Theſeus Marathonium taurum enecauit 39.10.4
Theſeus quare appellatus hoc nomine, vt adoptatus 42.28.24
Theſeus redintegrauit intermiſſos ludos Iſthmicos 39.5.14
ob Theſei reditum, interfecto Minotauro, feſtum inſtitutum 2.16.7
Theſſalæcetæ, ſerui qui 14.5.19
in Theſſalia clerico cuiuis quando permiſſum legitimè vxorem ducere 9.14.2
Theſſalis ex Bæotis quidam perpetui coloni ſe dederunt 18.23.9
Theſſalonica ciuitas vna ex Metropolitanis Prætorij Illyrici 15.5.11
in Theſſaloniceoſes quæ ſententia lata à Theodoſio 30.3.7
Theræ, qui dicti 6.2.26
Thetes qui apud Romanos 5.5.12
Thetidis & Pelei nuptijs Mineruà adfuit 9.6.1
Thetta vel Thiſſa mulier quæ 45.13.3
Theurgica diſciplina, quæ 34.21.2
Theus dæmon, malarum artium inuentor 39.3.7
Theutones coniuges, capillos mutuò detondebāt pro ritu nuptiarum 9.5.43
Theutonorum S. Antonij, Beatæ Mariæ beneficia in commendam non dantur 17.15.39
Theuthonici iuris doctor Ioan. Semeca 2.20.3
Theutonici milites Deiparæ virginis Mariæ, cur dicti: & eorum militum quis ordo, & vnde 15.35.1.2.& 3
Theutonici ordinis militum magiſtri eod.4 eorum ordo in Pruſia quando ſublatus, & quare 15.
Theutonicorum S. Mariæ hoſpitalares fideliter Fridericum 1. Imperato. recipiunt
Theytas, morbus hæreditarius dictus ob ſacrilegiū 33.16.4
Thimarchi equites qui dicti apud Turcas 6.11.11
Thimarchis militibus decimæ dantur ab incolis, vt viuant & alant equos 6.11.12
Thingare Langohardis quid 28.13.21
Thinx Langobardis, donatio eſt 44.5.5
Thlibiæ qui 36.16.1
Thlibiæ Spadones qui 7.2.28
Tholoſa regia vrbs, regnique caput 47.27.9
Tholoſæ certamina poetica 36.5.7
Tholoſæ ex conſuetudine approbata maritus lucratur dotem præmoriente vxore 9.23.2. & præmoriente viro mulier pro augmento dotis lucratur quantum eſt media pars dotis eod.5
Tholoſæ florales literarum ludi 42.33.7.& 24
Tholoſæ habitantes, fiunt regnicolæ ſine codicillis naturalitatis 42.8.25
Tholoſæ meretricum nota quæ eſſet 10.2.28
Tholoſæ non ſeruatur Velleianum Senatuſc. 24.3.26
Tholoſæ, pro hypobolo dimidia pars dotis eſt 8.7.35
Tholoſæ qualis dignitas Præpoſiti, & Cancellarij 15.18.6.& c.19.nu.1
Tholoſæ quis locus Nauas dictus 15.55.9
Tholoſæ regnum ſublatum 18.2.2
Tholoſæ vxores in poteſtate mariti, non patris 11.4.8
Tholoſam ſerui ingreſſi, liberi ſtatim fiunt 14.1.22
Tholoſam ſex Apoſtolorum corpora & multas Martyrum reliquias Carolus Magnus tranſtulit 2.12.1
Tholoſanus comitatus quando diademati vnitus 6.6.21
aurum Tholoſanum, infœlix ſacrilegium 33.16.8.& 12
Tholoſanum parlamentum quando inſtitutum 47.10.13
Tholoſani parlamenti introductio, & confirmatio 47.27.9
apud Tholoſanos propria menſura lignorum, quo rumcaaſa ſumma illorum induſtria, & miranda 36.1.12
Tholus cauſarum criminalium curiæ parlamenti 47.27.24
Thomna 16.8.24
Thomyris Scytharum regina Cyrum proſtrauit 6.12.7
Thor, impoſtor magus 34.16.11
Thorelupini hæretici, & ſortilegi 34.21.10

Thoria

Thoria lex in depaſcentes agros publicos 3.15.14
Thoria lege remiſſa vectigalia fūdis Italicis impoſita, exceptis qui iuris eſſent Italici 3.5.4
Thracenſes coloni 18.23.6
Thracenſes coloni à Capitatione exempti 3.5.12
Thrallo cur ab Octauio Auguſto crura effracta 31.16.11
Thraſibuli lex obliuionis 38.7.6
Thraſila mente captus mirificè ſtultitia ſua delectatus potius, quam ſanitate 13.5.21
Thraſilus aſtrologus necatus 34.14.17
Threſoriers des guerres 3.2.12
Thronus aureus iudicij Perſarum, & Alexandri Magni 47.20.15
à Thurrenorum inſigni crudelitate tyranni dicti 6.20.10
Thurijs diuortia libera, & repetitio matrimonij, dummodo non ſe iunioribus iungerent 9.16.17
Thus ex Arabia Saboram deferebatur 16.8.24
ex Thure apud quos decimæ captæ à ſacerdotibus 2.22.5
Thuſcus Ianigenis creatus Coritus 18.2.19
Thyreas vt recuperarent Argiui quale votum faciunt 16.1.14
Tiberius Gracchus cur necatus 36.29.4
Tiberij iudicium inſigne 36.11.11
Tibiſci fontes vbi 3.10.2
Tignum furatus, & quod tigni appellatione venit, lege 12.tab.tenetur de tigno iniuncto 37.8.1
Tigni appellatione quid veniat, eius actiones, & condemnationes eod.
Tignum immiſſum habere, ius non eſſe, quæ actiones dentur 4.8.3
Tignum iniunctum alienum non petitur vt ſoluatur, quare 29.7.9
Tignum iniunctum quomodo ædificijs ſit 20.9.9
Tigui immittendi in parietem vicini quæ ſeruitus 4.8.1
Tigris fluuius 26.2.9
Tilleda Granetæ rex 53.21516
Timæa Agidis vxor corrupta ab Alcibiade 10.3.27
Timæus philoſophus 18.7.2
Timagenus maledicus Iulij Cæſaris contemptus ab eo 35.8.3
Timagoras ob amorem Melotis, & eius iuſſu, ſe ex ſaxo præcipitem dedit 30.3.9
Timagoræ damnationis cauſa 35.5.17
Timarchus vniuerſum patrimonium profudit 53.23.7
Timoleon Corinthius fratrem Tinophanem Tyrannum occidit 6.20.4
Timoleon Corinthius ſine morbo lumina oculorum amiſit, & tamen res publicas curauit 47.10.19
Timoleus Corinthius rex electus, imperium depoſuit 6.20.8
Timophanes Tyrannus occiſus à fratre Timoleonte Corinthio 6.20.4
τιμωρία ſpecies pœnæ quid 31.2.7
Timothæus coadiutor D. Pauli 15.25.3
Timotheus, dux Athenienſium 35.5.16
Timotheus iuuenis factus epiſcopus 17.6.18
Timuchi qui dicantur 1.8.3
Tinctorum lex 18.26.5
Tindacrides vagantes pro inquirenda Helena 3.8.27
Tineæ diuitum adulatores, quare 39.9.8
Tintinabulum animalium ouis vel bouis furatus, qua pœna puniendus 37.4.2.& 4
Tinuchi magiſtratus dicti apud Meſſenios 18.7.6
Tiraquelli laus 26.3.1
Tithea Noachi vxor 15.17.7
Titia lex de non accipiendo ob cauſam orandam 49.8.6
Titia lex de ſponſionibus 23.3.6
lex Titia de tutoribus in prouincijs dandis qualis 12.13.14
Titij ſodales, ſacerdotes 16.8.29
Titubare quid 30.10.2
Titulus quid 1.13.27
Titulus quid generaliter 40.7.1. quid in vſucapionibus eod.2
Titulus in vſucapione qualis eſſe debet eod.nu.3. & 4. Inſigniores tituli 5.& ſeq.
Titulus in quibus præſcriptionibus non exigitur 40.7.13
Titulus vſucapionis eſſe debet cum bona fide 40.8.1
Titulus clericalis, vel preſbyteralis, num vēdi poſſit 25.9.2
Titulus preſbyterandi cuius reditus eſſe debeat 16.11.1. inalienalibis, nec obligari poteſt eod.& de titulo clericorum ibi plura eod.
Titulus quid ordinati 15.26.1. à quibus conſtituatur eod.2. ſine eo nemo ordinandus eod.3
Titulus non poteſt capi à creditoribus intitulati 15.26.9
Titulum arguit cenſus præſtatio 3.15.9
Tituli quod olim, nunc *les mandes* 3.2.15
Tituli dignitatum magiſtratuum, & iudicum 47.12.11.& ſeq.
Tituli ſacerdotum quid ſint, & origo 16.8.34
Titulos ſuos quibus liceat operibus publicis inſcribere, vel affligere 3.21.7
Titularij epiſcopi, qui 15.12.44
Titurius Romanus Tholoſæ portorium vini exegit 3.10.15
Titus Aufidius ex publicano Proconſul Aſiæ 47.10.8
T.Iunius prætor, fur conuictus, & quomodo damnatus 37.10.2
Titus Labienus trib.pleb. 17.12.36.
T.Largius primus dictator 47.17.3.
Titus Gracchus volos ſeruos libertate donat 19.3.8
Titus omnes delatores ſuſtulit 32.4.9
de Tito Albutio accuſando controuerſia 32.18.3
à Tito & Veſpaſiano funditus vaſtatum templum Iudæorum 2.1.9.
Tityo cor eroſum ab Aquila 13.5.9
Tobias mortuos ſepelit 2.14.8
Tobiæ bona ſua Raquel ſocer donat 28.14.11
τόκος vſura Græcis 22.3.6
Toga prætexta cuius eſſet 9.19.23

Togam ſenatores deferre ſemper, & iudices, iuſſit Adrianus 47.25.17
apu Tolhiacum Alemanni à Francis victi ſub rege Clodoueo 14.2.3
ad Tolhiacum Alemani victi per Clodoueum 23.2.5
ad Tolbiacum Clodoueus Germanos vicit 18.2.2
Toleta ciuitas 18.26.7
Toletanum concilium 35.2.9
Tolerenſis primas, in Hiſpania 15.10.3
Tollendi altius ſeruitus negatiua & affirmatiua quid 4.10.1
Tolli vt poſſint augeri & minui, commune omnibus actionibus obligationibúsque 21.10.1
Tondehant ſe, qui ſe ſanctificabant 16.1.1
Tondebantur qua ætate Græci iuuenes eod.24
Tonderi apud Gallos populare erat, non principū aut nobilium 16.1.22
Tonderi, ſignum olim ſeruitutis 16.1.23
Tonderi monachos, & quid illud denotet 15.14.28
Tonſæ adulterij cauſa monachæ 15.17.10
Tonſio capillorum, ſymbolum eiurationis rerum ſecularium 16.1.13
Tonſio capillorum, pro pœna eod.21. ad munditiem eod.27
Tonſio monachalis liberabat à mortis periculo 16.1.29
Tonſura prima quid 16.1.7.& ea, ſeu corona, ianua omnium ordinum, & beneficiorum eod, eamque probare per literas oportet, alioquin quis eſt incapax beneficiorum eod.
Tonſura prima inter ordines num numeretur: Theologorum negantium, & iuris pontificij interpretum aſſerentium pugna 16.1.9
Tonſura monachorum quid ſignificet eod.28
Tonſura prima quomodo ordo eſſe dicatur eod.31
Tonſura prima illiteratis non confertur 16.10.9
Tonſurandi prima tonſura, ætas 16.6.5
Toparochæ qui 47.33.2
τοπαρχοὶ Græcis qui dicti 6.9.2
Tormenta ad pœnam, & ad veritatem indagandā 48.12.30
Tormentorum variæ ſpecies 48.12.3
Tornacenſibus ius regnicolatus in Gallia conceſſū 42.8.25
Torneamento necato neganda ſacra ſepultura 36.20.13
Torneamenta num prohibita 48.16.4
Torneamenta prohibita, & duella 39.5.34
in Torneamentis decedentes non ſunt ſepeliendi ſacra ſepultura 39.5.34
Torneamentorum permiſſiones, & derrogationes 48.16.24
Toſtus puer à Templarijs 15.33.10
Torques datæ vxori quando reſtituantur 9.25.20
Torqueri quæ perſonæ non poſſint iure ſcripto 48.12.28. iure Gallico eod.29
Torrens quid 3.14.2
Tortura ſeu quæſtio ex præſumptionibus 48.12.1. Eius probatio fallax eod.6
à Tortura appellatio quando admittatur 48.12.21
Tortura maior aut leuis quando ſtatuenda à iudice, & gradus torturæ eod.24. Torturæ forma, quantitas, qualitas, modus, & interrogationes quo pacto fiant eod.25. repetitio quando, & quoties facienda eod.26.& 27. quo die exhiberi poteſt eod.27
Tortura non ſufficientibus probationibus detur 48.12.31
Tortura an detur pro detegendis ſocijs criminis eod.32
Torturæ dandæ qui intereſſe debeant 48.12.22 modus habendæ quæſtionis eod.24
Torturæ exibendæ fines eod.30
Torturæ ratinoes eod.33
Tortura quando coguntur rei crimina fateri 32.2.10
Tortura, ſpecies purgationis canonicæ 48.15.1
Tortura pro pecuniarijs cauſis, niſi pro expilatione hæreditatis, non ſumitur 37.9.7
Torturæ dolor magicis eluſus 34.11.5
Tortis Tholoſæ quid 4.7.12
Tortus iniuſtè agere poteſt contra iudicem & accuſatorem 48.12.31
Totila clemens rex 35.7.5
in Totius petitione ineſt tacitum pactum 21.6.6
Trahea cuius eſſet 9.19.23
Trachalus orator ſonorus 47.24.4
Trachalorum mater Septitia 9.26.36
Tractationis malæ actio 11.4.16
Tractatus præcedens alienationem rerum eccleſiaſticarum quid, & modus tractatus habendi 25.8.9
Tractatus rerum eccleſiaſticarum vendendarum in quibus eccleſijs non fit eod.11
Tractatus inſtrumentum quomodo confici debeat 25.8.12
Tractatum facientes de quibus conſultare debent eod.10
Traditio quid 20.10.1. ea ſola non facit Dominij tranſlationem, & quæ requirantur eius rei cauſa eod.2.3.& ſeq.
Traditio plus iuris non transfert, quàm habeat tradens eod.3. eius vim, cauſa tradendi limitat eod.5
Traditio propriè rerum corporalium, propriſſimè mobilium in incorporalibus pro traditione patientia, & vſus 20.10.8
Traditionis loco fictè ſunt, & transferunt Dominium, adeptio poſſeſſionis immobilium, adiunctio, in domum tranſlatio, iuſſus, transferendi aſpectus, vſus cum patientia domini, datio clauium, datio inſtrumenti, vſusfructus retentio, conductio, conſtitutum, verbalis reſtitutio 20.10.9
Tragaſei ſalis mirum, euaneſcens ex quo impoſitū tributum à Lyſimacho fuit 3.10.4
Tragini habitant Pontum & Cappadociam verſus 33.21.9
Trogus Pompeius annuli Caij Cæſaris cuſtos 47.29.14
Traite foraine 47.38.2. iuriſdictio eorum qui præſūt eod.8

Traicte Foraine quid 3.9.3
Traianus delatores fluctibus maris expoſuit 32.19.2
Traianus Cæſar delatores mari commiſit 32.4.9
Traianus deteſtauit impias exactiones, & fiſcum Lieni comparauit 3.3.10
Traianus Cæſar quo iure Bithynas & Ponticas ciuitates vti noluerit 23.11.8
Traiani celebre dictum 47.18.4
Traiectitiæ & nauticæ vſuræ 22.3.44.& 46
Traiectitiæ pecuniæ periculũ ad quem pertineat eod.47
Tranſactio quid 28.2.1. Num contractus innominatus eod.2.quod ſeruari debeat vt res iudicata eod.3
Tranſactio generalis,& ſpecialis eod.4
Tranſactio generalis, vniuerſalis, indefinita, ad quæ extendatur eod.5
Tranſactio ſpecialis quæ, & quomodo tranſactio concipienda ſit eod.6
Tranſactio de quibus fieri poſſit rebus 28.1.7
Tranſactio de iudicato non fit 28.1.8
Tranſactio de crimine quomodo valeat eod.9
Tranſactio de raptu, vt nec de tranſactione, valet eod.10.& 11
Tranſactio de criminibus quæ infamiam habẽt, & infamat eod.15.& de iniurijs quando infamet eod.à compoſitione quid differat eod.16
Tranſactio inter virum & vxorem prohibita eod.26
Tranſactio quo dolo, & quando vitietur eod.28. remedium l.2.c.de reſc.vend.non habet locum in ea eod.
Tranſactio quibus modis concipi poteſt 28.2.30
Tranſactio ſine donatione,aut retentione non fit eod.31
Tranſactio quibus extra contrahentes obeſt, vel prodeſt 28.2.32
Tranſactio cur ſit inuiolabilis 47.1.12
Tranſactionis cauſa ſolutum non repetitur condictione indebiti 22.17.3
Tranſactionis ſeruandæ cauſa, quæ datur actio 28.3.3.
Tranſactionis dolo initæ remedium eod.
Tranſactione facta cur non liceat pœnitere 28.3.2.& 3
Tranſactionis titulus 40.7.5
Tranſactionis vis 50.1.30
in datis ex Tranſactione locũ non habet redhibitio 26.8.1.ex ea autem quando debeantur laudimia eod.2
ex Tranſactione num laudimia debeantur 25.16.11
Tranſactionum inuiolabilium finis, lites ſopire 28.3.1
Transfugæ nullum poſtliminium eſt 20.5.10
Transfugæ qui 19.10.22
Transfugarum pœna 25.5.8
Tranſigere non licet de criminibus, quæ non habent pœnam ſanguinis: excepto crimine falſi 28.2.12
Tranſigere de vllo crimine non licet iure pontificio 28.2.13
Tranſigere non licet de beneficio, & re ſpirituali ſed componere licet 28.2.16.& de quibus licet eod.18.& ſeq.
Tranſigere quæ perſonæ poſſint eod.22
Tranſigi de furto poteſt 57.1.36
Tranſire per prædium alienum ius non eſt, fas & ſi ſit 4.14.1.quibus autem ex cauſis liceat tranſire eod.nu.2
Tranſlatio Epiſcoporum non prohibita, ſi rectè fiat 15.12.43
Tranſire per prætorium vicini, ſeruitus ruſtica 4.20.4
Tranſlatio legati quot modis fiat 42.33.21
Tranſlatio legatorum à teſtatore tantum fit eod.24
Tranſmiſſarius venit ex iudicio defuncti 42.13.5
Tranſmiſſarij hæredes præferuntur vulgaribus ſubſtitutis 42.13.2.& ſeq.
Tranſmiſſio iuris deliberandi in Gallia quando conſideratur 46.2.14
Tranſmiſſio hæreditatis ratione ſanguinis 46.2.20 differentia eius cum tranſmiſsione ſuitatis, & conuenientia eod.21
Tranſmiſsio ex l.cum antiquioribus, de iure deliber C. 46.2.22
Tranſmiſsio iuris deliberandi quando fiat 46.2.10
Tranſmiſsio querelæ mouendæ inofficioſi teſtamenti in quos hæredes fiat 44.4.20
Tranſmiſsionis ius quibus,& in quibus competat 42.13.1
Tranſmiſsionum in iure ſpecies quæ 46.2.15. Naturalis & ſanguinis quæ eod.16. conuentionalis quæ eod.17.legalis 18
Tranſuerſalis linea ratione graduũ duplex, æqualis & inæqualis 9.9.24
Trebellianica quarta quid dicatur 42.31.4.partitio eius eod.5.detrahitur ex fideicommiſſo tantùm vniuerſali eod.6.Sed num ex ſingulis rebus Hæreditarijs eod.7
Trebellianica ex quibus non detrahatur 42.31.6.& ſeq.Non ex relictis ad pias cauſas eod.8.non ex rebus ſubſtractis eod.9. Eis prohibitis alienari eod.10.num princeps detrahat eod. 11.nõ detrahit coactus adire eod.12.| nũ ſi inuentariũ non fecerit 13.Non detrahit,ſi prohibeatur 14. expreſſè vel tacitè 15.Si inſtitutus gratia ſubſtituti eod.16.& 17. Ex quibus non detrahit falcidiam 18. Si tenebatur teſtatori,reddere 19. Si plures gradus ſunt ſubſtitutionis,à primo tantùm detrahitur eod.20
Trebellianica à falcidia quid differat 32.31.13.& c.32.nu.57
Trebellianica prohiberi poteſt ne detrahatur à teſtatore eod.14.Et num prohiberi poſsit liberis expreſſè primi gradus grauatis eod.an verò tacitè,& quomodo prohibeatur eod.15
Trebellianica ſemel detrahitur ex pluribus gradibus ſuſtitutionis 42.31.20
Trebellianica ex quibus cauſis minuatur eod.21.& ſeq.
in Trebellianicam quartam quæ deperdita vel quæſita

quæſita ab hærede grauato non imputantur 42.31.21. Non imputantur feuda, emphyteotica eod.22.nec quæ aliundè quam iudicio defuncti Hæres conſecutus eſt eod.23

Trebellianicæ quartæ finis,& ratio 42.31.26

Trebellianicæ,& falcidiæ quartę conuenientia, & differentia 42.34.6

Trebelliani ſenatuſconſulti cauſa impulſiua 42.31.1.eius ampliatio eod.3

Trebonius Rufinus Viennenſium duumuir 42.31.25

à Trebonio Rufino curſatum Viennenſibus, gymnicum certamen 34.12.14

Treues,induciæ 20.5.8

Treugæ quid 20.5.8

Tria verba tantùm ad necem ductis loqui licebat 31.16.8

Triarchiarum lex Athenienſium qualis 2.28.4

in Tribunali expediri debent quæ cauſæ cognitionem deſiderant 43.2.12

Tribunalia Athenis iudicum diuerſarum notionum vide 47.5.2

Tribunatus plebis quando introductus 35.6.10

Tribunus militum quis,& quare ſic dictus 19.3.19

Tribunus pleb. iubebat Conſulem duci in carcerem 47.15.18

Tribunus plebis non erat magiſtratus, nec gerebat purpuram 32.10.2.eius poteſtas & authoritas eod.

Tribu. pleb. per Senatum in carcerem duci iuſſus 47.25.22

Tribunus,tributum,& tribus, vnde dicta 47.34.1

Tribunus vigilias circuire debet, & pœna non circuentis 19.11.4

Tribuni ærarij qui 3.4.7

Tribuni ærarij,iudices erant,ſublati poſt 47.23.2

Tribuni qui dicti 18.13.2

Tribuni ærarij quibus ſubſint 3.2.14

Tribuni militum cum poteſtate conſulari quando 47.15.8

Tribuni pleb. Conſulibus apud Romanos oppoſiti 6.20.15

Tribuni pleb.electi contra imperium Conſulum 47.15.8

Tribuni pleb. non habebant vocationem, ſed interceſſionem 47.40.8

Tribuni pleb.obiectio poteſtati Conſulum 47.14.13

Tribuni plebis quando creati 47.10.14

Tribuni plebis qui,officium,& origo 47.34.2. poteſtas eod.6.& 7

Tribuni ple.primùm creati qui, & quot 47.34.3.à quo,& qui crearentur Tribuni ple. eod.4

Tribuni Romanorum quando 18.2.9

Tribunorum domus ſemper noctu diéque aperta eſſe debebat 32.10.2

Tribunorum officium circa annonam 19.6.6

Tribunorum variæ ſpecies 47.34.1

de Tribunorum poteſtate,& vt eſſent inuiolabiles eod.5.eorum interceſſio eod.6

Tribunorum pleb.finis & magiſtratus ſine quibus inſignibus 47.34.9

Tribunitia poteſtas conceſſa imperatori Octauio 47.20.4

Tribunitia poteſtas non poterat diſſolui à dictatore 47.17.8

Tribunitia poteſtas tranſlata in principem 47.34.10

Tribus & Tribuni quid 18.13.2

Tributum ex vſuris 22.3.15

Tributum pro pauperibus 22.10.4

Tributum quare ſic dictum 3.4.7

Tributum remiſſum ob egregium factum 3.8.27.

Tributi alia generalia nomina,& ſynonima, functiones, munera publica, gabellæ, & quare dictæ gabellæ, & quædam horum differentiæ 3.4.9

Tributi noui ſpecies,poſſeſsionis hæreditatis nobilium in Anglia introductió 3.6.7

Tributi præſtatio quando dominium ſuperius ſignat, & quando dominus cenſualis, directus dominus præſumatur 3.3.4

Tributa an præſcribantur contra principem 40.2.7

Tributa in ſpecie ferri debita ad arma conficienda,nõ poterant mutari in aliam præſtationem 3.7.8

Tributa ne ſoluãtur pacto effici non poteſt 11.4.7

Tributa non licet inconſulto principe imponere 3.3.2

Tributa quædam leuia,dominiũ referentia eod.3

Tributa iure omni debita eſſe, & ſolui debere principibus docetur end.6

Tributa qui ademerunt, vel minuerunt populis 3.3.9.& 11

Tributa ob damna aliquando remiſſa, exemplis oſtenditur 3.8.21

Tributa qualia nõ præſtant, fiſcus, rector prouinciæ,clerici,eccleſiæ 3.8.1.& 3

Tributa realia penduntur ab iis qui fructus percipiunt prædiorum, & fructus pro penſione obligati 3.5.5

Tributa rerum dotalium marito cum fructibus perceptis computantur, nec minuunt dotem 9.23.22

Tributorum magnitudo impoſita à Chilperico, migrare colonos coēgit 22.10.4

Tributorum præſtatio, nota ſubiectionis, & ſignum immunitæ libertatis 3.3.2.& 3 Et illud vt intelligatur end.4

Tributis populus nimiùm preſſus, vel res relinquit,vel rebellat:vt exemplis docetur 3.3.10

in Tributis annuis ſoluendis apochæ quot annorum requirantur,ad liberationē conſequendam 21.18.40

à Tributis immunes minimè ſacerdotes ipſi, quando apud Romanos,& Athenienſes 2.28.4

à Tributis immunitatis reſcripta quando valeant 3.5.1

in Tributis priuatorum & cenſorum officium & conqueri licitum contra eorum fraudē 3.4.8

Tributz dictz la compoſition, quod genus oblationis in Gallia 3.6.5

Tributa-

Tributarij coloni qui 18.23.4
Tributaria prædia quæ 6.6.2
Tributariorum prædiorum, & Italicorum, ſtipendiariorumque differentia ratione proprietatis 3.5.8
Tributoria vnde dicta actio 29.13.2
eius & inſtitoriæ actionis differentia eod.1
Tributoriæ actionis quæ ſunt perſonæ conſiderandæ eod.4
Tributoriæ actionis & de peculio differentiæ eo. 5.& 7
Tributoriæ actionis forma & obligatio vnde eodem 6
Tributoriæ actionis contribuendi formula 29.13 7.eius ratio, & finis eod.8
Triennalis poſſeſſionis vtilitas in ſacerdotiis 17.16.8
Triennales quæ abbatiæ 15.36.3
Triens quid 42.34.1
Trientales vſuræ quę 22.3.36
Trina monitio & requiſitio, in quibus cauſis requiratur 21.14.4
Tripertita liber inſcriptus 21.8.2
Triplicationes quomodo contineat exceptio 21.17.2
Triplitani dux 19.18.5
in Triſtitia quod genus inſaniæ conſiſtat 13.5.3
Triticaria actio furi datur quomodo 37.1.23
Tritici vectigal impoſitum, vi excuſſum 3.10.13
Tritones & Nereides in mari apparentes 7.3.4
Triumuiratus primus, Pompeii, Syllæ, & Marij 47.19.9 alius Octauij, Antonij, & Lepidi eo.10
Triumuiri capitales qui 32.20.3
Triumuiri incendiorum 1.6.4
Triumuiri Romanorum 18.16.6
Triumuiri ſenatus legendi cauſa, & aliorum negotiorum, vt reipublicæ conſtituendæ, monetæ, & aliarum rerum 47.19.11
Triumuirorum nocturnorum cura de incendiis 36.19.13
Trochilos auis, rex auium in Italia 15.21.4
Trochum non habere vtrumque defendit Ariſtoteles 7.2.13
Trogloditis concubitus promiſcuus 9.2.19
ex equo Troiano, prouerbium 16.1.8
Trulla aurea, quot genus tributi 3.3.3
Trullana in Synodo vſuræ prohibitæ 22.3.12
Trunculorum ſeu metarum quando ludus prohibitus 39.3.16
Tryphonius iuriſconſultus 18.11.5
Tuberto ſepultus in vrbe 33.23.6
Tubulos num liceat parieti admouere 47.15. & quando per parietem immittere liceat eod. 23
Tucia veſtalis cribro vacuo in criminis expurgationem, aquam tulit 48.15.10
Tullianum in carcere quid 31.33.1
Tullus Hoſtilius ex paſtore Romanorũ rex 6.4.6
Tullus Hoſtilius pugnat contra Veientes 19.10.18
Tullus Hoſtilius 3. Rom. rex 18.2.8
Tullij circa priuatas & publicas cauſas iudicãdas ordinatio 47.22.4
Turba à plebe quid differat 15.24.14
Turba quot conſtat perſonis 18.3.2
Turbidus ſtatus reipu. aptus lucris impiorum 35.6.14
Turcæ vnde orti 33.23.13
Turci militibus in prouinciis agros aſſignant 6.11.11
Turcæ omnium hæreditatum decimam principi pendunt 3.12.7
Turcarum imperator plura ſub ſe regna tributaria habet 18.2.4
Turcarum in Hiſpania per Carolum Martellum inſignis clades quando 15.5.12
Turcas mercibus & armis iuuantes, quibus pœnis puniendi 33.4.14
apud Turcas qui milites habent agros feudatarios, & qui ſtipendia 6.11.13. & apud eos, milites Ianizarij, Aſſapi, Alcanzi, Moſellini, qui eod. 14. Agri etiam quibuſdam militibus ab Ottomanis principibus diuiſi, vt equites exhibeant aut pedites eod.
apud Turcas, Feudum iure hæreditario nemo poſſidet Satraparum 6.11.15
Turcis arma ſubminiſtrare prohibitum 17.9.13
Turcici imperij duæ generales partes, Natolia Orientalis, Romania occidentalis, & ſingulæ in prouincias quæ ſunt ſexaginta ſex 6.11.10
Turcopolerius quis 47.26.9
Turonenſis prouincia nõ exempta à iure regaliorum 17.8.18
Turonenſe concilium 18.7.12
in Turonenſi eccleſia, præpoſituræ dignitates non ſunt 15.18.7
apud Turonenſes via publica 16. pedes latitudinis habere debet, & vicinalis octo 3.13.2
Turpe quid habitum apud Germanos 9.7.4
Turpe mandatum reiicitur 27.5.12
Turpes conuentiones improbatæ à legibus 21.4.7
Turpia facta & dicta, ioco nõ excuſantur 38.2.6
Turpia omnia ab oculis hominũ ſubmouẽda 10.2.37
Turpia principi iubenti nõ tenentur obedire ſubditi 6.20.11
Turpitudo quid efficiat 10.2.20
Turpitudo iudicis in quibus verſatur 47.10.2
Turpitudinem propriam allegans, nõ auditur 21.2.5
Turres vnde 2.29.1
Turtures non niſi cum ſocia & compari fœmina conueniunt 9.2.14
Tutelares genij locorum euocabantur ab obſidiẽtibus, quare 34.22.7
Tutelarium deorum euocatio 24.10.3
Tutela quid 12.2.1
Tutela quare potius poteſtas in capite libero, quam in caput liberum dicatur eodem 3
Tutela à curatela vt differat 12.2.6
in Tutela omni & cura conſiderantur res, perſonę & geſta, quomodo 12.3.1
Tutela datiua non datur habenti aliunde tutorem 12.13.3
Tutela filiorum mortui, & hæreditas ad eundem deferuntur 45.4.10

Tutela legitima ſubſidiaria in locum teſtamentariæ, quæ prior eſt 12.9.2. eius quatuor ſpecies eod. 4. quibus deferatur eod.5

Tutela quomodo, & quale munus publicum eſt 12.4.2

Tutela quibus modis finiatur, & primò pubertate 12.15.2. capitis minutione tutoris eo.3. & 5. morte naturali pupilli, vel tutoris eo.6. tempore tutori conſtituto eod.7. remotione tutoris ſuſpecti eo.8

Tutela in datiuam & permiſſam diuiſa. Permiſſa, teſtamentaria: datiua, legitima, & à magiſtratibus data. Mixta à teſtatore & magiſtratu confirmata, & ex his bonoraria, vnde & tutores aliquando bonorarij notitiæ cauſa dati 12.7.2

Tutela ſeu cura diuina, & humana: humana alia in uitis, alia volentibus imperat 12.1.6.8

Tutela & cura minorū, & ſubditorum in vtilitatē eorum inducta eod.9

Tutela proſpicit rebus minorum 12.1.13

Tutelæ actio non niſi finita tutela proponitur, cōtra curatorem autem & actio proponitur pendente adminiſtratione 13.10.1

Tutelæ actio directa, & contraria, & vtilis tes, pro quibus tutelæ actio vel curæ directa datur 13.10.5.7.9.10

Tutelæ actio durat 30. an. eo.17

Tutelæ & curæ nomine in quantum, & quomodo agant hæredes minorum, & teneantur hęredes tutorum & curatorum, an de dolo leuique culpa eo.18

ex Tutelæ vel curæ condemnatione infamia non tranſit in hęredes tutorum vel curatorum quomodo 13.10.19

Tutelæ actio, & de rationibus non concurrūt eo. 26. actio pro tutela, in eum qui ſe pro tutore vel pro curatore falſo geſſit, & de contraria pro tutela 13.10.16. & ob tutelā vel curam actio ſubſidiaria quando competat contra magiſtratus, qui tutores & curatores dederunt eod.31. actióque pro tutela, & pro tutore prætoria, in quo differant eod.39

Tutelæ & curæ actiones directæ, contrariæ, & vtiles remiſſiuè 29.3.1

Tutelæ excuſatio quid 12.6.2. excuſationúmque cauſæ in genere eod.3. excuſationes à tutela vel cura ex parte perſonarum quot, vt ſi quis fuerit tutor, ſi inimicus, ſi valetudinarius, ſi litem habeat, ſi minor eo.9

à Tutela ſe excuſat qui alterius eſt prouinciæ, quā bona pupilli 12.6.5

Tutelæ tres aut duæ curæ, quando ab alia tutela noua excuſant eod. 6. & à tutelis excuſant negotia alia neceſſario gerenda eod.7

Tutelæ officio finito datur contraria actio in minorem tutori 13.11.1. & hæc pendēte adminiſtratione datur eo.2. res & cauſæ, ob quas detur eo.3. & hæc tutelæ vel curæ contraria actio quibus, & contra quos datur eod.5

Tutelæ perſonarum cur introductæ rationes, primaque à naturali hominum omnium coniunctione 12.1.7. ob vtilitatem minorum eodem 9

Tutelam gerere habet periculum animæ 12.6.1

à Tutela quando paupertas excuſat 12.6.4

in Tutela ſua qui ſunt 12.1.3

Tutor à patre dari non poteſt niſi teſtamento, aut codicillis teſtamento confirmatis 42.8.18

Tutor dari non poteſt certæ rei nec teſtamento, vel codicillis inualidis 12.8.2

Tutor teſtamento nō datur ab alio, quàm à patre, verum datur, à iudice confirmatur eod.3

Tutor filio matre viuente, ea inuita dari non debet 12.8.10

in Tutore cōfirmando quale officium iudicis eodem 8

Tutor & curator quos ſumptus repetant in minores factos 13.11.4. & quæ actio eis detur eodem

Tutor gerens finita tutela, tenetur vt negotiorum geſtur 13.1.1

Tutor inuitus fit, & inuito datur: curator non vtique 12.2.2

Tutor vel curator ſeruus eſſe nequit, nec ſeruit datur 12.2.4.

Eius authoritas quid, & quare conceſſa eo.5

Tutor rerum & perſonarum curam habet pupillorum, curator potiſſimum rerum 12.2.6. eius tamen authoritas in quibus negotiis pupillorum non exigitur, & exigatur eod.7. & eius authoritas debet eſſe præſentis & intelligētis tutoris, ratumque habentis eod.8. Authoritas que tutoris & conſenſus duo ſunt, quæ ſeparari poſſunt 12.2.9

Tutor mortem defuncti patris pupilli tenetur accuſare 32.24.18

Tutor non datur tutorem habenti, nec curatorem habenti curator 12.13.4

Tutor petere, ſed non repudiare bonorum poſſeſſionem poteſt nomine pupilli 43.2.13

Tutor repertoriū ante adminiſtrationem facere debet, & niſi faciat, in quo tenetur 12.3.5

Tutor repertorio facto debet geſtionis facere ephemeridem, vbi rationes cōſcribat, recepta & expenſa, quas edat finita adminiſtratione eod. 6. & ei non poteſt pater remittere rationū redditionem eod.7. geſtaque per eum non confecto inuentario, pro pupillis & contrà tollerantur eod.8

Tutor reficere potius, & conſeruare res & ædificia pupillorum debet, quàm noua inchoare eodem 9

Tutor ne publica vectigalia conducat, defendat pupillorum res, & pro eis agat 12.3.13

Tutor rebus pupillorum debet diligentiam illā, quam ſuis bonis paterfama. adhibet eodem 14

Tutor ſibi authoritatem, cum pupillo gerens negotium non præſtat directo eod.17

Tutor ſuſpectus quis dicatur 12.5.2. ex quibus cauſis fieri poteſt eod.3

Tutor pauper bonæ fidei vt ſuſpectus remoueri nō poteſt 12.5.4

Tutor vt ſuſpectus quomodo remoueatur à iudice eod.5. & tali vt ſuſpecto accuſato interdicitur adminiſtratio eod.7

Tutela de ſuſpecto peodente adminiſtratione, nõ finita tulela, accuſatur 12.5.8
Tutor coram quo iudice de ſuſpecto accuſatur eod.9
Tutor ſenatori prodigo, vt pupillo, datur à Tyberio 12.1.15
Tutor ſolus quare pupillo delatam hæreditatẽ repudiare non poteſt 46.6.5
Tutor conſtuprans ſuam pupillam grauius cæteris puniendus 36.9 5
Tutor teſtamentarius qua ratione detur à patre filio 42.23.5
Tutor vt ex quaſi contractu obligatur, vnde actiones tutelæ 13.10.2
Tutor conuenitur pro malè geſtis, non geſtis gerendis, pro dolo & culpa: teneturque res eius & proprias curare eod. 3. in eum actio duplex, tutelæ, & de rationibus diſtrahendis: quæ & vtilis in curatorem eod.4
Tutor à tempore quo ſciuit ſe datum, etſi non adminiſtrauerit, tenetur de periculo tutelæ eod.8
Tutor vel curator num teneantur pro vſuris pecuniarum otioſarum minorum 13. 10. 9. contra tutorem iuratur in litem, non contra eius hæredem eod. 20. & in eum & curatorem actio alia ex ſtipulatu, rem pupilli ſaluam fore, & quando ex ea agatur, & contra quos 13.10.28. & hæc actio vtilis datur in pro tutore gerentẽ eod.29. Vtiliſque actio ex facto tutoris & curatoris data minoribus, & in minores eo.36. actio pro tutela, & pro tutore prętorio, in quo differant 13.10.39
Tutor vel curator minorem ſuum adoptare non poteſt 10.6.19
Tutor veneno occidens pupillum, cruci affixus 36.18.10
Tutoris authoritas quando in acquirendis rebus exigitur pupillo 12.3.2
Tutoris officium in conſeruandis rebus minorum vel pupillorum, quale eod.5
Tutoris bona quando confiſcantur 3.17.1
Tutoris, curatoris, aut filiorum eorum cum pupilla, aut minori, matrimonium quando valet 9.12.15
Tutoris datio, neque imperij, neque iuriſdictionis eſt, nec delegari poteſt 12.13.16
Tutoris dationis forma, ne erretur, inquiratur de moribus & facultatibus eius, nuncietur abſenti dato eod.20
in Tutoris datione quæ conſideranda 17.6 3
Tutoris ob dolum remoti, infamia pœna 12.5.10
Tutori filiorum an teſtator poſſit remittere confectionem inuentarij 46.3.16
Tutori vel curatori ſuo à minore facta donatio non valet 28.12.4
per Tutorem quatenus nobis acquirimus 20.11.7
Tutores qui, & quare, & tutela 12.1.6
Tutores etiam filiabus puberibus dati eo.16
Tutores à quibus dati 47.40.22
Tutores, curatoréſve conducere non poſſunt 27.1.15
Tutores dari poſſunt ad certum tempus, ex certo tempore, & ſub conditione 12.15.7
Tutores & curatores an pro pecuniis pupillorum ad vſuras non præbitis, vſuras aut quid præſtẽt, vel pretium exactis pecuniis debitorum illorum 12.3.3
Tutores & curatores eſſe appetunt, qui præda gaudent, nõ boni 12.3. 4. eis non cõceditur adminiſtratio, niſi ſatiſdent rem pupilli ſaluam fore: exceptis teſtamentariis eo.10
Tutores hodie etiam ſine ſatiſdatione in Gallia adminiſtrant eod.12
Tutores & curatores in vendendis fructibus & mobilibus minorum, tempus oportunum debent obſeruare 12.3.22
Tutores & curatores cur in locum ſui procuratorẽ pro rebus pupilli non poſſunt dare, ſed actorẽ: niſi lite conteſtata 13.9.2
Tutores ex quibus cauſis vt ſuſpecti remoueri poſſunt: ex iiſdem ne dentur, impediri poſſunt 12.5.1
Tutores vt ſuſpectos qui accuſare poſſunt eod.6
Tutores honorarij & notitiæ cauſa dati 12. 7.2. itẽ 12.14.2. & 3
Tutores legitimi qui dicantur 12.9 . 3. & hi ſatiſdant rem pupilli ſaluam fore 12.9.12
Tutores quando pro pupillis accuſant 32.14.2
Tutores qui poſſint, ſed non coguntur, pupillis tutores petere 12.13.8
Tutores clariſſimarum perſonarum à quibus eligi & dari poſſunt eod.9
Tutores interdum petit dari & curatores creditor eorum eo.10
Tutores non habentibus & nemine petente dantur interdum à magiſtratibus 12.13.11
Tutores à quibus magiſtratibus dari poſſint eo.12. & cuius territorij eſſe debeant eod.19
Tutores iure ciuili nouo à quibus dantur eodem 15
Tutores qui dari, & quibus diebus poſſunt eodem 21
Tutores quibus morbis repellantur à tutella 12.4.4
Tutores vel curatores minorum qui eſſe non poſſint. eod. & nu. 5.6.8.9.10.11. & 12
Tutores vel curatores intra 50. dies ante adminiſtrationem excuſationes proponere debẽt poſteà perperam proponuntur 12 6.12
Tutores vſurpantes bona minorum, capite puniti 35 5.12
Tutorum diuiſio 12.14.1
Tutorum & curatorum fides maxima cur deſiderata 12.1.10
Tutorum & curatorum perfidia, infamia & aliis pœnis punita 13.10. 19. & 21. contra eos furti actione interdum agitur eo.26
Tutorum & curatorum in nominato res quando actio competat 13.10.31. & qui magiſtratus non teneantur in ſubſidium tutorum vel curatorum, quos dederunt eod. 33. ſcriba autem quãdo in ſubſidium eorum teneatur eodem 34
Tutorum introducendorum quæ ratio cauſaque fuerit 11.2.7

Tutorum vnus pro omnibus in ſolidum conueniri poteſt pro tutela 13.10.11
Tutoribus dandis, quæ in illorum perſona magiſtratus obſeruare debet 12.4.7.& 11
Tutoribus & curatoribus competere beneficium ordinis,ceſſionis, diuiſionis, & vtilis actionis, & beneficium ordinis quod,& quando illis datur 13.10.12.in hæredes eorum infamia ex cõdemnatione tutelæ vel curæ non tranſit, quomodo eod.19
Tutoribus & curatoribus dantur adiutores per iudicem,pro nutu eorum 13.9.1
Tutoribus & curatoribus omnibus filij pater præfertur 11.8.32
Tutores teſtamento dandi poteſtas à patria poteſtate 12.8.1.& 3.& qui dari poſſint teſtamento eod.4
Tutores dari poſſunt quomodo teſtamento eo.5
Tutores Teſtamentarij quando confirmantur eodem 6
Tutores & curatores à patre dati in confirmatione non ſatiſdant, alij ſatiſdant idem & quid ſi à matre dentur 12.8.9
Tutoria ſatiſdatio quibus remittatur 12.3.11
Tutoria via ad quid cogat 12.2.2
Tutrix eſſe non poteſt mulier 12.4.1
Tyberius Cæſar Æmilio recte, qui Ægipto præerat,de tributis quid ſcripſerit 3.3.8
Tyberius Cæſar delatoribus multùm fauit 32.4.8
Tyberius domini appellationem recuſauit 14.1.13
Tyberius Cæſar cuidam equiti Romano gratiam iuramenti quade cauſa fecerit 9.15.26
Tyberius Cæſar hæredipeta 42.35 2
Tyberius Cæſar quam ſummam,& cur Satdianis remiſerit 22.7.7
Tyberius Cæſar quotũ principum bona confiscarit 3.31.5
Tyberius Cæſar ſtrenas recuſat 2.16.29
Tyberius Gracchus pontifex ſummus apud Romanos 15.1.8
Tyberius ob auaritiam omnes hæred. ſibi delatas adibat 3.12.2
Tyberius legem Papiam de ſexagenariis coniungendis abrogauit 9.6.9
Tyberius oſcula quotidiana prohibuit 8.8.16
Tyberius Cæſar popularis 50.8.27
Tyberius Senatori prodigo, vt pupillo, dat tutorem 12.1.15
Tyberius ſenatores pauperes ditauit 47.25.11
Tyberij Cæſaris vitium 18.1.8
Tyberij de pudicitia proſtrata caſtiganda lex 47.22.5
In Tyberij ſtatua,ius Aſyli 33.21.11
Tyberio electione ſenatus contigit Romanorum imperium 6.7.6
Tyberio impunitas data 33.21.16
Tyodatrum iuramentum 50.8.9
Typea rupis olympiæ 31.19.1
Typographis prohibita cum pœna,famoſorum libellorum excuſſio 38.6.3
Tyrannidis affectatæ probationes 35.1.5
Tyrannus quis dicatur 6.20.9.& vnde dictus eod.10
Tyrannum principem num occidere liceat,& ibi variæ ſententiæ grauiſſimorum authorum 6.20.3
Tyrannorum expedit omnia noſſe 32.4.7
Tyrannorum facta quæ,& regis veri 6.20.10
Tyrannos occidere vel eiicere, nec ſingulis nec ſemper eſſe concedendum 6.20.5
Tyrannis regia poteſtas electiua 47.14.81
Tyrãnicidæ imago vt in gymnaſio poneretur, lex apud Græcos 6.20.4
Tyrannicidæ quando in pretio, & de necatis, & expulſis regno Tyrannis 6.20.4
Tyro quis 19.3.22
Tyrones dicti,addicti milites 16.1.10
Tyrrhenorum puerorum mos in debitores debita non ſoluentes 22.11.8
Tyrrhenis concubitus promiſcuus 9.2.19
Tythea & Aretia noachi,vxor ignem ſeruari docuit perpetuum 15.39.9
TyteaNoachi vxor,& vt dicta 6.4.3
Tzangæ vſus inhibitus ab Arcadio 9.19.16

V

Vacantia bona cuius ſint 45.16.1.& ſeq.
Vacantia bona,& regis interdum & dominorum iudiciorum ſunt 3.12.13
Vacantia bona,quo tẽpore præſcribantur 40.5.25
Vacantium bonorum,à quo tempore incipit præſcriptio 40.6.2
Vacantium eccleſiarum annui fructus à quo regi Gallorum conceſſi 55.38.10
Vacat beneficium ipſo iure per mortem 17.19.1
Vacat facto tantùm beneficium,non iure 17.17.4 & non vacat crimine quolibet commiſſo eo.8
Vacatio beneficij quid 17.17.1
Vacatio ipſo iure quomodo contingat beneficij eod.5.& ea ex quaſi delicto 10. modis fit eo.6. ex quibus autem delictis eod.7
Vacatio ſeu priuatio beneficij in quibus inducenda criminibus per ſententiam 17.17.8.& 11
Vacatio ipſo iure & facto,per renunciationem,& mortem 17.17.12
Vacationis ipſo iure, & per ſententiam, differentiæ 17.17.9
Vacatio militiæ ex priuilegio data temporalis 19.4.4
Vacationum munerum ſpecies duæ, pleniores & exiguæ temporales perpetuæ 18.20.7
Vacationes ſeu excuſationes munerum perpetuæ eod.8
Vaccæ luctus de amiſſo vitulo 36.24.22
Vaccã prægnantem ſacrificabat nubens ante annum luctus 9.26.20
Vades qui 24.3.13
Vadimonium quid 24.3.14
Vadimonium,citatio reipſa 48.2.9
Vadimonium pro ciuili cauſa vix decernitur 48.2.12.eius decernendi forma eod.16
Vadimonij derelicti apud Atheniẽſes pœna 48.3.4
Valdeoſium hæreticorum cõuentus dæmonici, & turpes 34.20.23

Valdomiero regi Moſcouitarum fuerunt 800. cōcubinæ 10.1.11
Valdrada à Lotarin Auſtraſiæ rege in vxorem, repudiata Terberga ſua prima vxore, ducitur 9. 16.15
Si quid pluris Valeat, de hac clauſula, lib. 25. ca. 24. nu.16
Valeria lex à quo lata, & quid continerat 31.24. 16
Valeria lex de ciuibus Romanis 31.11.14
Valerianus Cæſar magicis à Deo defecit 34.21.6
Valerius Hipponenſis epiſcopus D. Auguſtinum coadiutorem ſibi aſſumpſit 15.25.3
Valerius Cæſar auguſtanus epiſcopus D. Vincentium coadiutorem item habuit eod.
Valerius Meſſallinus vxores comitari debere maritos in prouincias dicebat 11.4.18
Valerius Publicola ſepultus in vrbe 33.23.6
Valerius Publicola in æde Saturni publicas recōdit pecunias 3.2.5
Valens Chriſtianos odio proſequebatur 3.18.4
Valens Imperator philoſophorum contemptor 18.7.9
Valens Orientis Cæſar hæreticus Arrianus 15.15.5
Valentinianus qualem partem habuerit 6.4.6
Valentiniani Cæſaris lex, licere duas vxores accipere 9.2.29
pluris Valorem donare, hæc clauſula quid in reſciſione venditionis efficiat 25.24.16
Valetudinarium quid 15.28.15
Valor pecuniæ numeratæ in ſolutione quomodo eſtimandus 21.18.6
Valor rei & monetæ quomodo perpendendus 25. 14.2.& 7
Valerius Publicola eminentes edes, ne offenderet populum, in plana ſubmiſit 3.21.1
Valuaſſores minores conqueri poſſunt apud ſuperiores dominos de patronorum ſuorum gubernatione 6.20.16
Valuaſſores regni, qui hodiè capitanei, & minores valuaſſores qui 6.11.1
Valuaſſores vnde dicti eod. 2. & horum tres gradus eo.3
Valuaſini qui, & valuaſſorum tres gradus 6. 11.3
Variatio quæ, & quando permiſſa in poſtulatiōe, & electione, & nominatione 17.12.26
Varro ex macallario ad conſulatum & dictaturā peruenit 47.108
Vaſallus ab homine ligio quid differat 6.2.30. 33
Vaſallus an contra dominum poſtulare poſſit 49. 6.13
Vaſallus de feudo an teſtari poſſit etiam pro anima 6.18.1.& in quibus cauſis poſſit vaſallus de iure communi feudorum de feudo teſtari eodem 3
Vaſallus de feudo teſtari non poteſt etiam pro animæ exceptis 5. caſibus 6.18.1. in quibus autem cauſis iure feudorum de feudo teſtetur eod.3
Vaſallus eadem quæ debet domino, debet & mutuò dominus vaſallo incolume, tutum, honeſtum, facile, &c. 6.20.1
Vaſallus feudo priuatur, ſi cum vxore domini cōcumbat 36.12.17
Vaſallus quibus remediis ſine ſanguine poſſit ſe liberare à patrono improbo 6.20.18
& ob quæ ſe liberare poſſit ab eius dominio & fide eod.19
Vaſalus vnde dictus 49.3.9
Vaſallus vt priuetur feudo ob non ſeruitium exhibitum, interpellari debet 6.19.6
Vaſallus in bello dominum non iuuans, vel ſi deſerit pugnantem, feudo priuatur eod.7
Vaſallus in omni bello iuſto & iniuſto, an iuuare debeat dominum eod.8
Vaſallus quo bello, & quatenus teneatur ſequi dominum: ibi quæſtiones plures de non iuuato domino in bello, remiſſiuè 6.19.9
Vaſallus feudo vt priuetur 6.19.10.13.4.15.& 16.& ſeq.
Vaſallus malè iudicans contra dominum, quando feudo priuetur 6.19.17
Vaſallus tenetur alere dominum inopem eodem 26
Vaſalli quatuor remedia, ſi dominus ei neget iuſtitiam 6.22.7
inter eos & dominū cōtrouerſiæ quomodo, & coram quibus iudicibus terminandæ eod.8.& ex quibus cauſis Vaſallus ratione feudi agat cōtra dominum eod.9
Vaſallo decedente in feudo nouo ſine maſculis liberis, dominus ei ſuccedit 6.13.6
Vaſalli armati in Gallia quomodo debeant certis temporibus operam bello 6.6.7
Vaſalli clientes dicti 47.7.18
Vaſallis donata flumina, bannaria dicta 3.14. 5
Vaſconia & aliæ ciuitates datæ à rege Galliæ Anglis in fœdere, reſeruato iure ſummo 6.6.18
Vaſe plumbeo Sotades concluſus, ſubmerſus quare 38.6.8
Vaſſallar quis dicatur lingua Agarenorum 6.11. 7
Vaſſi idem quod vaſalli 6.11.6
Vaſſorum minorum feudum adimi poterat, iure communi feudorum, non conſuetudine Mediolanenſi 6.11.4
Vaſti regina cur relicta à rege Aſſuero 11.4.6
Vaſtij quæ animaduerſio in ſeditioſos milites 19. 3.5
Vates, & diuini gentilium eximij 18.6.12.13.14
Vatum falſorum apud Scytas pœnæ 34.14.1.& 2. & ſeq.nu.
Vaticinari quid 34.3.9
Vatinius vinculis perpetuis damnatus, quòd manus digitos ſibi amputaſſet 31.33.10
Vectigal ad cuſtodes, quinquageſima pretij venditorum mancipiorum Octauij. Item octaua pars poſſeſſorum à libertis: & quadrans omnia reditus acceptus ab ingenuis 3.10.9
Vectigal captum à ſubitò ditatis 3.11.1
Vectigal exactum pro viis publicis reficiendis 3. 13.5

Vectigal ex lenonibus & meretricibus 10.2.51. illud in ſacrum ærarium inferri noluit Seuerus imperator eod.27

Vectigal ex metalli fodinis & metallariis 3.10.16

Vectigal ex quibus Caligula caperet 3.10.7. & 8

Vectigal fraudantes, quando nec Deo, nec hominibus obligati tenentur 3.3.11

Vectigal non ſolitũ contra publicanum 30. præſcribitur diebus 40.5.14

Vectigal perſonale, dictum & capitale 3.5.10

Vectigal ſupra debitum nihil exigendum 3.9.9

Vectigalis ager ratione ſolutionis cenſus, indiuiſus 5.3.14

Vectigalis pecuniæ ordo exigendæ & deferendæ in fiſcum, qualis 3.2.15

Vectigalis nomine comprehendi plura 3.4.6

Vectigales agri, & non vectigales qui 3.21.10

Vectigalia eſſe portoria, pedagia, & guidagia, & quæ 3.9.10

Vectigalia inſtituiſſe noua, ad legem de ambitu pertinet 36.29.21

Vectigalia, nerui reip. 3.2.2

ob Vectigalia non ſoluta nemo incarcerandus 22.10.3

Vectigalia noua inueniens Porcherius, occiſus à populo 39.1.13

Vectigalia olim dicta Romanis, agri ſcripturarij 3.15.13

Vectigalia, pedagia, guidagia, portoria, inter immobilia 1.9.11

Vectigalia remittere non expediat 3.2.3

Vectigalia renouauit omnia, addiditque noua Veſpaſianus 3.10.10

Vectigalia καπνικά id eſt, fumaria ſeu infumibula, vt noſtri dicunt *par Feuz*, ab Iſaaco Comueno imperat. orientis introductum, & à Nicephoro etiam imper. orientis exactum 3.10.11

Vectigalia ſecundum conſuetudinem tantùm exiguntur, non plus, nec alio modo, nec de aliis ſebus 3.9.7

Vectigalia ſingula probata, conſtitutionis ſuæ iuſtas exhibent cauſas: vt pedagia, ſecuritatem, & facilitatem itinerum. Et nũ qui illa ſoluit, pro repreſſaliis capi poſſit 3.3.7

Vectigalia mala & oneroſa ſeu tyrannica, non imponenda eod.8. & ob noua vectigalia rebellãt ſubditi eo.11

Vectigalium origo 3.2.5

Vectigalium cauſæ tres legitimæ imponẽdorum, releuatio imperij, conſeruatio dignitatis eius, vtilitas ſubditorum. Et quare principi debeantur, rationes, finis, & eff. ctus 3.3.1

in Vectigalibus & portoriis locum haber redhibitio gentilitia 26.2.5

Vectij Marcellus eques Romanus Neronis procurator 34.11.12

Vectores ne deuient à recto itinere, quo vectigal exigitur, cautum 3.9.8

Veientani agri militibus à Romanis diuiſi 6.6.5

Veiorum conſeruatrix Iuno 17.5.15

Velites milites qui 19.3.16

Velleiæ legis formula, & capita duo de nepotibus inſtituendis 44.2.16

Velleianum ſenatuſconſultum in quibus mulieribus ſubueniat, in quibus non 24.3.26

Velleiano non iuuatur mulier decipere volens 9.22.15

Velleiano quando non iuuetur vxor 9.24.11

Velleris aurei equeſtris ordo Burgundiæ quando inſtitutus 15.35.13

Velum nuptiarum flammea erat, & quod illud eſſet 9.1.6

Velum duplex, virginum, veſtalium eod.7

Velantur moniales virgines in profeſſione, non viduæ 15.17.11

Velatæ virgines nubentes, & quare 9.1.5

Venales res adulterantis ex lege Platonis pœna 25.15.6

Venalium rerum centeſima ſub Tyberio in ærarium miſſa 3.10.6

Venalibus rebus pretium ſtatuere, quorum ſit 25.14.5

Venandi modus licitam vel illicitam facit venationem 39.10.15

Venari licet omnibus beſtias vaſtantes, vt lupos, vrſos, leones 39.10.7

Venari in alieno ne liceat, quare. eo nu.11

Venari feſtis diebus à Carolo Magno prohibitum 2.16.18

Venatiò duplex, hominum & ferarum, & quæ hominum, & quomodo prohibita 39.9.1

Venatio in aëre 44.16.12

Venatio hominum quæ 36.31.2

Venatio animalium triplex, venatio, aucupium, piſcatio 39.10.5

Venatio libera, & arenaria infamans 39.10.2

Venatio libera quieta, & inquieta quæ eod. 3. quid in his prohibendis conſiderandum eod.

Venatio nobilioribus cur permiſſa 39.10.8. plebeiis quæ, & quando permiſſa eodem 9. & 10

Venatio omnis improbata à Sanctis patribus 39.10.13

Venatio quibus pœnis clericis interdicta eodem 14. & canes, & aues, venationis cauſa eodem

Venatione capta noſtra ſunt, & qui ex noſtris retibus capit, fur eſt 37.5.12

in Venatione fera vulnerata, nũ venatoris ſit 37.5.13

Venationes prælatis prohib tæ 17.9.13

Venator nullus ſanctus, contra plures impij 39.10.13. illis dari ſcelus eod.

Venatorius ludus quis 39.5.29. & 30. ſublatus 31.

Vendere & emere quando promiſcuè, & quando diſtinctè accipiantur 25.1.4

Vendere iuſto pretio, vt hæres aliquid teneatur, legari poteſt 42.32.17

Vendens feudum ſine voluntate domini, quando feudo priuatur 6.19.23

Vendens aliud pro alio quomodo teneatur 25.15.4

Vendentes & ementes mentiri non debent 47.31.7

Vendi cur res in ſolidum eadem duobus poſſit 25.15.1
Vendi emíue res quid prohibeat 25.4.1
Vendi non poſſit res ſubiecta reſtitutioni eod.3.&4
Vendi nec emi impunè res venales taxatæ non debent 36.30.15
Vendi ne poſſit iuriſdictio 36.29.18
Vendi quæ non ſunt in commercio, non poſſunt 25.7.1
Vendi non poſſunt res diuinæ & ſacræ 25.7.3
Vendi officia iuſtitiæ prohibent conſtitutiones regiæ Galliæ 36.29.20
Vendi res quæ non poſsint 25.11.3.& ſeq.
Vendi non poteſt res aliena in præiudicium domini 25.10.2
Venditi actio datur etiam pro pretio,& lege commiſſoria,&c. 25.24.8
Venditi & empti actiones pro quibus competunt 25.19.2.quibus perſonis hæc actio datur eod.4
Vendita in foro ſine vitio vel eo expreſſo,eſſe debent 47.31.7
Venditis rebus acceſsiones quæ ſint 25.19.3
de Venditis tantùm rebus fit redhibitio gentilitia 26.3.1
Venditio *à priz d'argent,& à francz deniers*,quid 25.16.2
Venditio bonorum curialium cum decreto decurionum 18.14.6
Venditio facta ſub conditione, ſi diſplicuerit res ſit inempta, intra quot dies reſcindi poteſt 40.5.15
Venditio omnium bonorum continet præſentia, non futura 41.5.10
Venditio per addictionem in diem, quid differat à conditional. 25.17.4.quando reſoluatur talis venditio eod.7
Venditio reſcinditur ex modico pretio, vel illud ſuppletur 25.24.1
Venditio ſub haſta quid 47.24.9
Venditionis rei eccleſiaſticæ programma per 20. dies debet exponi 40.5.13
Venditionis reſciſio quid efficiat 25.23.3
Venditione duobus eiuſdem rei facta, an traditio in ſecundum dominium transferat 25.18.5
Venditioni prædij debet apponi in inſtrumento, cuius domini ſit cenſualis 25.26.11
Venditiones quæ, & quibus cauſis reſcinduntur 25.23.2.volentibus aut inuitis contrahentibus eod.
propter Vendicationes inducta ad exhibendum actio 29.7.16
Venditor propriè quis 25.1.4
Venditor num poſſit reſilire à contractu, domino retinere volente feudum iure prælationis 6.16.4
Veneficij vlti difficilis controuerſia 50.1.9
Venefici magi, qui venenis vtuntur 34.2.3.& 4
Venefici qui medicamenta labem inferentia conficiunt, ſunt 36.18.14
Veneficiorum quæſtio quando primùm Romæ cœpit haberi 36.18.5
Veneficiorum vltimum ſupplicium eſt 36.18.6
Veneficiorum puniendorum Platonis lex 36.18.11. in Perſida eod.12. Langobard. autem lex, qualis de his eod. nu.13.Caroli 5.eod.& item Vuiſigothorum eod.nu.19
Veneficæ & magæ, Medea & Dipſa 34.13.7
Veneficæ, quæ maritis parauerant venenum, à cõſanguinibus iudicio ſenatus necatæ 36.18.7
Veneficæ necatæ à Galba Cæſare 36.18.8
Veneficorum ex Platone pœnæ 34.14.6.& 10
Veneficia ad leg. Corneliam de ſicar. pertinent 36.18.1
Veneficij reatus morte non extinguitur 36.18.18
Venenum bonum & malum quid 36.18.1
Venenum non licet nec emere, nec vendere, nec habere impunè, quibus 36.18.2
Venenum dans & præbens occidendi cauſa, de ſicariis lege punitur, & grauius homicida 36.18.2
Venenum quare Plinius laudarit 36.18.15
Venenum preſentaneum Baſiliſci, & quomodo curetur 36.18.16
Venenum parans vt exhibeat, ſi non effectu occiderit, num morte puniendus 36.18.17.& ſeq.
Venenorum compoſitiones docentes, reprobati 36.18.3.& 4
Veneno necare, pœna quibus 31.27.1
Venena mala vendi prohibentur 35.11.3
Venena quæ liceat habere, & vendere 18.23.21
Venetiæ baphij procurator 18.16.5
Veneti magiſtratus ſorte electi 34.5.13
Veneti præfectos ſyluis ob quid conſtituant 3.16.2
Venetorum ducatus inſigne ius aurei annuli 6.14.18.maréque annulo dux deſponſat
Venetorum dux Mare deſponſat annulo in eo iniecto 3.3.1
Venetorum dux, princeps 6.7.12
Venetorum ducibus cur gladius in vagina tantò feratur 47.14.7
Venia reis die Paſchatis vel Veneris præcedentis cur detur à principe 36.21.11
Veniam homicidij qui caſus mereantur 36.21.14.& ſeq.
Veniam obtinens delicti, teſtimonium ferre non poteſt, nec iudicare 36.21.13
Venia dignum citra voluntatem factum 30.4.2
Veniæ facilitas dat delinquendi occaſionem 31.2.3
Veniæ homicidij impetrandæ quæ requirantur 36.21.3.& ſeq.4.& 5
Veniam criminum & pœnas condonant principes ob clementiam 36.21.5
Veniales codicilli quomodo ad effectum per iudices ducuntur 36.21.2
Veniales codicilli à quibus, & de quibus dentur in Gallia 36.21.12.quomodo executioni mandentur & præſententur iudici eod.nu.30
Veniales codicillos comprobari non impediunt domini iuriſdictionales, ratione iuris confiſcationis 36.21.31
Venialia peccata quæ, & quomodo fiunt mortalia; vel tollantur 30.11.15
Ventidij Baſsi qualis fortuna 15.23.3
Venter quomodo in poſſeſsionem bonorum, &

quare mittebatur 43.4.9
Ventris curator, non tutor à magiſtratu datur 13.7.1. datúrque cum inquiſitione, & ſine ea eod.2
Ventris & bonorum curatorum, cum curatoribus minorum furioſorum & prodigorum differentia eod.3
de Ventre inſpiciendo edictum cur proditum 9.6.27
Ventriloquus vates quis 34.6.1
Ventus molitionis quomodo ab alio impediri nõ poteſt 4.10.7
Ventos ſopiebant aliqui ex certa familia 34.13.3. & Empedocles eod.4
Venuleius iuriſconſultus 18.11.5
Venus mentem adimit 7.2.21
Veneris Ericinæ ædes à quo dedicata 15.29.8
Veneris feſtum degustandis vinis 2.16.11
Verbaſcum herba contra dæmonum terriculamenta 34.22.16
Verveces, pecuniæ nomen Byturigum 36.2.22
Verbenaca herba deferebatur à fœciali, legationis cauſa 33.14.4
Verber quid 31.11.22
Verbera ab ingenuis mulieribus aliena 11.4.15
Verberum pœna iure diuino inflicta 31.11.1
Verberum 3. ſpecies 31.11.6
Verberum pœna quæ & quatenus permiſſa iudicibus eccleſiaſticis 31.11.3
Verberibus vt quis interimatur, prohibetur damnatio 31.11.5
Verberare tantùm iubens, ſi verberans occidat, tenetur de homicidio 36.15.23
Verberaſſe hominem liberum, iniuria publici iudicij Græcis 38.3.15
Verberari publicè grauius, quàm priuatim 20.6.3
Verberatæ vxores Moſcouitarum à viris, ne ipſæ ſe contemni exiſtiment ab illis, vt mos illarum eſt niſi verberentur 9.15.22
Verbiſtæ qui 47.27.7
Verbum à vero dictum 24.1.30
Verbo & facto nunciatio fit, & vt vtraque fiat, & quæ vis eius quæ verbo fit 4.29.2.& 3
Verbo prohibitio facta in denunciatione, excit poſſeſſione denunciantem 4.29.2
Verba cur dicta cenſentur 9.5.6
Verba directa, & obliqua, & communia; quæ: & quando directa obliquentur, & contrà. 42.26.4
Verba dubia quomodo interpretanda 42.11.8
Verba diſpoſitiua, enunciatiua, ſeu relatiua inſtrumenta quid, & in quantum probent 48.14.12
Verba matrimonij contrahendi ſeriò, non iocandi cauſa, obligant 9.5.5
Verba etiam ioco dicta ſemper interpretantur pro matrimonio ferè eod.6
Verba populo dare, capitale crimen Athenis 39.15.14
Verba temerè prolata non ſemper nocent. 22.9.3
Verborum coniunctio quot modis fiat 46.10.3
Verbis coniuncti qui dicantur eod.8
Verborum delicta 40.11.5
Verborum obligatio quare habet coactionem præſtationis fidei 14.5.30
Verbis coniunctis vtuntur iure accreſcendi 46.11.10
Verenda viri mulier accipiens, punitur 31.16.6
Verbis contractus initi in genere 22.1.3
Vergobretus magiſtratus quis, & poteſtas 47.33.15
Veriſimilis notitia mortis beneficiati, & quomodo metienda 17.12.5
Veritas non eſt petenda à diuinis vel dæmonibus, quare 34.8.5
Veritas omnes præſumptiones ſuperat 48.11.9
Veritas omnia vincit 31.9.4
Veritas per os immundum non prodit 34.8.8
Vera dixiſſe fuit Eudemio cauſa necis 47.14.2
Veronæ exteri ſacerdotia non habent 17.6.42
Verſum in rem alicuius quando quid dicatur 29.15.2
Veſicæ diuinatio 34.3.14
Veſpaſianus author ſenatuſconſulti Macedoniani 11.9.2
Veſpaſianus Capitolij templum reſtituit 17.5.20
Veſpaſianus coniuratores Germaniæ qua pœna affecerit 31.27.1
Veſpaſianus ingenia maximè fouit 27.2.5
Veſpaſianus nunquam cæde lætatus 31.14.9
Veſpaſianus philoſophos Stoicos & Cynicos vrbe expulit 18.7.8
Veſpaſianus poſt Vitellium imperat 33.23.13
Veſpaſianus quid de domibus incendio conſumptis ſtatuerit 20.9.8
Veſpaſiani auaritia in vectigalibus ſordidarum rerum 3.10.10
Veſpaſiani Cæſaris miracula ficta 34.17.3
Veſpaſiani de imperio præſagium 47.14.8
Veſpaſiani iudicium 38.3.8
Veſpaſiani tempore capti Iudæi, & deportati 31.6.15
Veſpertini magiſtratus vrbici 47.35.10
Veſtæ olim templum cur non conſecratum 15.17.15
Veſtæ priuilegia 11.10.8
Veſtam Scythæ ſua lingua Tabithi appellant 15.2.13
Veſtales virgines, & vnde illæ ortæ 15.17.7
Veſtales ignem inextinguibilem fouebant 15.39.9
Veſtales impudicæ viuæ ſepeliebantur 31.26.2
Veſtales inceſtæ, qua pœna punitæ 36.7.3.& quæ viuæ defoſſæ eod.
Veſtales iurare non cogebantur 50.7.11
Veſtales nec ſunt, nec habent ab inteſtato hæredes 45.4.12
Veſtales Romanæ vetulæ tantùm nubebant, ſi vellent 9.14.7
Veſtales tantùm erant ſui iuris 9.5.28
Veſtalium ædes cur non eſſent conſecratæ 47.25.16
Veſtalium arcana 33.9.10
Veſtalium honores matri & ſororibus tribuit Caligula 17.7.26
Veſtalium in templo ſenatus non habitus Romæ quare 15.17.15
Veſtalium velum 9.1.7.& cur velarentur eod.
Veſtalibus capillus tondebatur 16.1.17

à Veſtalibus Palladinum ſeruabatur 2.12.4
Veſtibulum num vſucapitur 40.2.2
Veſtis æſtimata data vxori, in dotem eſt, & teritur periculo mariti 25.5.4
Veſtis pauperis non poteſt in pignus ſupra ſolis occaſum retineri 23.9.11
Veſtis quæ relinquenda ſit cedenti bonis 22.8.4
Veſtis ſerica viris lege Quinti Haleríj prohibita: & turpis etiam viſa mulieribus 9.19.25
Veſtis atræ vſus in luctu 2.14.10
Veſtem diſcindere, multa animaduerſum 38.3.35
Veſtem ſuam ne ſcinderet ſummus Pontifex, & de veſte illa inconſutili domini noſtri quæ manſit integra, quid denotet, quod Symbolum ſit 55.3.7
Veſtem ſcindere, in pœnam 38.3.29
Veſtem virilem in fœmineam, & contrà mutare, Deus prohibuit 39.11.3
Veſtem vnam tantùm ſingulis annis conceſſit æqualem iuuenibus Lycurgus 9.19.15
Veſtem vnam nunquam bis induit Nero eod.16
Veſtes adulteræ deſcindendæ 36.6.28
Veſtes ingenuarum, meretricum, & ancillarum olim diſtinctæ 9.19.4
Veſtes meretricibus diſtinctæ 10.2.38. item Iudæis à Chriſtianis eod.
Veſtes militares quo tempore anni dabantur 19.7.1
Veſtes, monilia cum dote datæ filiæ, in legitimam imputantur eius 44.5.41. Non imputantur filiæ illæ veſtes, nec alimenta eod.44
Veſtes mulieris ſuper genicula eleuare, pœna digoum 36.12.15
Veſtes pretioſæ, & aliæ à marito vxori donatæ, an marito vel vxore mortuis reſtitui debeant 9.25.19
Veſtes prætioſiores ferebant magiſtratus tempore feſtiuorum dierum 47.15.14
Veſtes purpureæ, palmatæ, & pictæ prohibitæ ab Octauio 9.19.28
Veſtes auro intexere prohibuerunt Aurelianus & Gordianus 9.19 29
Veſtes prohibitę paragaudæ, auratæ, & conchiliatæ, & margaritæ, certis perſonis exceptis 9.19.33
Veſtes quas vxor accepit à marito viuo, an relinquantur ei poſt mortem mariti 28.10.19
Veſtes ſuo arbitrio non poſſunt comparare milites ordinis hoſpitalis S. Ioan. Hieroſolymitani 47.26.9
Veſtium damna penes ſutorem vel fullonem, ad quem pertineant 18.26.4
Veſtibus & pannis peregrinis vti prohibuit Ioannes Ducas imperator Orientis 9.19.30
Veſtibus intextis auro & argento, penſio poſitai permiſſæ autem auratæ veſtes nuptiis, prohibitæ quotidiano vſui eod.32
de Veſtibus ſacerdotis ſacris 2.6.10
Veſtiti pacta 7. modis 21.6.12. & nu. ſeq.
Veſtiri verbum, ad alia, quàm ad hominis corpus extenditur 21.6.12
Veſtitus quotidie inſpectiones obibant Lacedæmonæ Ephori, vt ſi excederent, corrigerent 9.19.14
Veſtitus ſeruorum & liberorum à ſenatu aliquando diſtinctus, ſed poſteà ob periculum rebellionis confuſus 9.19.21
Veſtitui modus edicto in Gallia impoſitus, & Germaniæ 9.19.35
Veſtitum ob nimis mundum ſuſpecta facta pudicitia 9.19.9
Veſtitum voluit Alexander Seuerus diſtinguere omnibus officiis & dignitatibus 9.29.17
Veſtitum vxori præbere, eſt ſecundum onus matrimonij, & quomodo 9.19.6
de Veſtitu contentio duarum fœminarum, interitus cauſa maritorum & gentis Gothicæ 9.19.11
Veſtria vnde dicta 6.9.12
Veterani, & veteres milites qui 19.3.23
Veterani 20. ano. militauerant 19.4.3
Veterani agris donabantur eod.5
Veteranorum militum priuilegia, & immunitates 19.16.4. ex quibus cauſis amittunt priuilegia eod.5
Vetronius Cburnius fumi venditor, punitus 39.15.13
Vetuſtas pro lege 40.5.34
Vetuſtas quando vicem legis obtinet 4.21.6
Vetuſtas quid operetur in ſeruitutibus agrorum 4.17.6
Veuë figure, ou Monſtree, quid 5.3.11 & 48.10.1
Vexillum bellicum magicum 34.10.1
Vexilli datio, ſymbolum feudi traditionis 6.14.26
Vexilaris quot militibus præeſſet 19.3.19
Via quid 4.14.5
Via baſilica, regia, prætoria, quid 8.2.5
de Viarum publicarum cura, & curatoribus 8.2.5
Viam non monſtrare erranti, execrabile eſt 8.2.5
Via publica iuris regalis eſt, quidque via publica 3.13.1. viæ diuiſio & ſpecies, publica & priuata eod. viæ publicæ latitudo quanta eſſe debeat eod.2. Ex viæ publicæ communes vſu, non vicina illis prædia, in qua non eſt declinandum 8. eod.6
Via publica imbribus deſtructa, per vicina prædia ire licet 4.14.3
Via publica media ductum aquæ, non hauſtum impedit 4.15.5. per eam aquam ducere quis concedat eod.4
Via publica non vtendi nunquam amittitur 4.23.8
Viæ & actus differentia explicata 4.14.12
Viæ publicæ commiſſum crimen, cuius iudicis habeat forum 32.9.1
Viæ publicæ, viæ regię 32.9.2. & 3
Vię vicinales, & publicę vt differant 32.9.3
Viarum publicarum cura ad quos pertinuit 32.9.4
Viam vendere coguntur vicini ei qui habet inter illos prędium medium 4.14.4
Via detrudere obuium, multa animaduerſum 38.3.35
Via non decedere magiſtratui, & mulieri, iniurioſum habitum 38.3.26. & 27
in Via antè ſtare homini libero iniuria 38.3.28

in Via

in Via occiſus cùm aliquis inuenitur, ſuſpectus de eo quis habeatur 4.24.11
Viarum cura ad Ædiles 47.31.7
Viarum & itinerum cura electis commiſſa in Gallia 47.38.4
Viarum publicarum cura aliquando fuit Conſulis, & Ædilium Curulium, & quid huiuſmodi curarent in eis 3.13.4
Viarum curator aliquando ſolus, qualis poteſtas eius, & quot conſtituti. Et cura tandem earum & ſecuritas in Cæſares tranſlata, quare & vectigal exigunt eod.5
Viarum lex vna, comiter iter docendum eſſe 3.13.8
ſupra Vias pontes facere ad coniungendas domos inhibitum 4.12.7
Vias publicas non licet occupare vel concludere priuatis, quibus ſine metu præſcriptionis quilibet poteſt ſe opponere 3.13.3
Viator quis 47.40.7. & quibus eſſet magiſtratibus eod.7. & 8
Viatores ſeruorum in numero ſunt 31.27.9
Viatorum cauſa primitiæ olim in viis collocatæ 2.19.4
Vicaria perpetua, beneficium, & quale 15.24.15. & 18
Vicariatus, vel alicuius adminiſtrationis eccleſiaſticæ nomine dare, ſimonia 33.13.13
Vicarius epiſcopi quando confert beneficia præſente epiſcopo 17.7.16
Vicarius epiſcopi quis, & maioris poteſtatis officiali, & de eius poteſtate 15.41.4
Vicarius perpetuus quis, & quare dictus 15.24.15
Vicarius temporalis quis 15.37.1
Vicarius epiſcopi in ſpiritualibus 15.37.3
Vicarius vrbis quando, & cuius poteſtatis olim 47.35.8
Vicarius vrbis Romæ quis nunc eod.9
Vicarij perpetui, & temporalis differentia 15.24.17
Vicarij perpetui congrua portio quomodo conſtituenda, à quibus ſupplenda, formula petendi, coram quo iudice petatur, & quæ quantitas congruæ portionis eod.20. In eius congrua penſione quæ ſunt conſideranda eod.21
per Vicarium in Gallia obſequia præſtari poſſunt 6.19.32
Vicarij proconſulum quæ habebant ſub ſua diſpoſitione 47.32.11
Vicariorum proconſulum poteſtas 47.32.18
ſub Vicariis imperatoris quæ prouinciæ eſſent, & quare regerentur potius illæ per vicarios 6.7.27. vicarij & duces æquantur eod.29
Vicecancellarij Romę dignitas, & authoritas, munus, & cur non dicatur Cancellarius 15.42.1
Vicecomes vicecomitatu vt inueſtiatur 6.14.23
Vicecomes vt quis fiat, quæ requirantur 6.9.14
Vicedominus quis & quomodo differat ab œconomo 15.40.3
Viceroys qui 47.33.2
Viceſima ab Octauio exacta, & ab Antonino philoſopho 46.5.4. & 7. à Iuſtiniano ſublata eod.7
Vicinalis, iter, actus, via quid 3.13.2
Vicinitas vnde cœpit 4.24.6
de Vicinis in ſeruitutum tractatu quare agitur 4.24.1
Vicinus vnde dictus, & quis dicatur vicinus 4.24.2.4. & 5
Vicinus alius proximus, alius remotus, primus ſecundus, tertius eod.3
Vicinus concludens ſua domo vicini pullos, furti tenetur eod.12
Vicinis ius prælationis in emptionibus rerum vicinarum, quo ordine olim 26.1.2
quæ Vicina, quiue vicini dicuntur, arbitrio iudicis relinquitur 4.24.4
Vicini amicis prælati 4.24.7
Vicini antiqui inter familiares, & vicinus quis 48.13.11
Vicini, furtum vicino factum ſoluebant apud Cymenſes 37.1.30
Vicini mali valdè fugiendi, ſed & illis benefaciendum, quare 4.24.9. & tales qui ſint eod.10
Vicini mali vt & lenones & meretrices à vicinia expellendi 4.24.10
Vicini peſſimi ſunt qui cupidi eod.11
Vicini quando tutores dari poſſint 12.4.12
Vicinorum bonorum magna commoditas, ex malo plura incommoda 4.24.8
Vicinorum pacem & ſi [illegible] leges quæ continent, non concupiſces 4.24.13
Vicinorum damna quibus modis reparari poſſint vide eod.14
inter Vicinos fraternitatis ſpecies, & amicitia maxima, &c. 4.24.7
Viciſſitudo humanæ fœlicitatis 6.4.5
Victoria magicis artibus parata 34.10.1. & nu.4.5.6. & 13
Victorini eximium factum contra ſuum legatum 48.15.20
non Videtur ſponſa apud Moſcouitas quin prius inter parentes ſponſalia fuerint firmata 8.3.3.
Viduus vel vidua, ſi non repetant nuptias, partiuntur pro virili cum filiis illius matrimonij, dotis ſeu donationis propter nuptias ſeu augmenti lucra in proprietate, & de lucris aliis liberè diſponunt 9.26.42
Vidua artificis iurati, artem per ſeruum expertum non magiſtrum, poteſt exercere 9.4.11
Vidua cui habitatio relicta, non poteſt ſcholaſticum hoſpitem ſine nota recipere 10.2.7
Vidua eſſe nequibat vxor ſacerdotis Iudæorum & Ethnicorum nuptias ſacerdos non repetebat 9.26.10
Viduam qui duxit, ad ſacros ordines promoueri non poteſt eod. 11. Et viduæ ſub conditione relictũ, ei nuptias prohibet, in virgine, cõtrà eo. 12. & pro maritandis viduis pecuniæ piæ debitæ maritandis pauperibus, non debentur, ſed pro primò nubentibus eod.14
Vidua defuncti à proximo ad quem deferebatur inteſtati hæreditas, ducenda erat 45.13.2
Vidua fornicata vrebatur 36.9.2

Vidua quæ cenſeatur 9.20.2. & vidua quid ſit eod. 11
Vidua ſtuprum committens non priuatur dote, qua priuaretur, ſi adulterat viuante marito 36. 9.11
Vidua, vacans mulier 17.17.1
Viduæ vxori an alimenta per hæredes debeantur, & quæ alimenta ei prægnanti decernantur 9. 20.9.& 10
Vidui qui dicantur 8.1.1
Viduæ domicilium & forum maritorum ſequuntur 18.13.25
Viduæ Deo conſecrantur, & virgines: ſed diuerſa earum profeſſio 15.17.2
Viduæ ignem perpetuum ſeruatunt Athenis 15. 39.10
Viduæ imperium, ſignum iudicij vltimi ſeculi 47. 11.9
Viduæ nubebant publicis feſtis, non virgines qua re 9.26.6
Viduæ in profeſſione ſicuti virgines, non velantur 15.17.11
Viduæ quæ à collectis exemptæ 3.8.9
Viduæ retinent dignitatem maritorum eod.
Viduæ, quæ nuptias non repetunt, non procul à virginitate ponuntur 9.26.41
Viduæ vinum retinent mortuum maritum 9.4.12. Et viduæ ſuæ ſecundas nuptias ægrè fert anima defuncti eod.13
Vidnis Pollio ſeruos edendos murenis obiecit 14. 1.18
Viennenſe Concilium ſub Clemente 5. habitum 15.16.4
Viennenſes ne otio torperent, ſpectacula non potuerunt à Traiano obtinere reſtitui 39.5.20
Viennenſium cur ſublatum gymnicum certamen 34.12.14
Viennenſium duumuiratus 42.32.25
Vigilum præfectus, cura, & notio eius 47.35.11
Vigilia feſtorum quare dicatur, & de vigiliis Chriſtianorum 2.17.2
ſub Vigilio Pap. ſynodus generalis Conſtantinopoli habita 15.8.10
per Viginti annos bona fide ſeruit moratus, liber efficitur 14.5.19
Viguerius quis, & quid ſignificet & iuriſdictiones 47.33.15
le Viguier, Tholoſæ 18.16.5
Vilis conditionis homines, qui in ſummum nobilitatis gradum peruenerunt 6.4.6
Viles coniuges vnà plures ſunt apud Numidas & Maurns 9.2.31
Viles perſonæ parum habent fidei, & quæ viles 48.13.25
Viles, quibus cum teſtamenti factio non eſt, tutores eſſe non poſſunt 12.4.11
Villa murata quæ dicatur 17.3.12. vnde villa dicta eod.
Villani apud Græcos & Sarracenos tantùm penſionibus obnoxij 3.8.19
Villici & coloni quid rerum dominis debeant 18. 23.15
Viminales 16.8.29
D. Vincentium coadiutorem ſibi aſſumpſit Valerius Cæſar Auguſtanus Epiſcopus 15.25.3
Vincula non eſſe corpori pro debito imponenda, lex Romanorum 22.6.6.& 8
Vincula quibus carceratis iniicienda, & quando 31.33.4
Vinculorum pœna qualis 31.11.16
Vinculis pro repertorio rerum pupilli conficiendo tutor vilis perſona cogitur, ſi aliter nolit 12.3.5
Vindex ſeruus Vitelliorum detexit côiurationem 47.15.15
Vindex Vindeliorum ſeruus primus & cur manumiſſus 14.5.6
Vindicandi poteſtas non eſt nobis conceſſa libera ſed conditionata 48.16.9
Vindiciæ quid 23.5.2
Vindiciæ, in cauſa nouitatis 21.9.13. & vnde eod. 14
Vindiciæ & ſequeſtratio, ſunt duæ prouiſiones in interdicto poſſeſſorio 17.20.7
Vindicta quomodo fiebat manumiſſio, & coram quibus iudicibus 14.5.5
Vindictæ manumiſſio vnde babuit originem eod. 6
Vindictæ iniuriæ legitima, habita laudabilis 38. 1.18
au denier Vingt, quæ vſuræ 22.3.37
Vinea domini, Eccleſia 17.9.26
Vinum ad venerem incitat 15.15.13
Vinum mulieres bibiſſe, capitale Romanis 11. 4.14
Vinum œconum à Græcis cur dictum 8.2.4
Vinum prohibitum mulieribus bibere 39.1.15. Itè & iuuenibus vſque ad quod tempus eod. Item vbi viris, ſiue medici conſilio eod. & ſacerdotibus miniſtraturis eod.
Vini immoderatè poti mala & noxa 39.8.2
Vini inopia ſeditionem vulgi concitauit 36.6. 13
Vini, olei, & ſimilium, ſpecierum emendarum curatores 13.12.8
Vini præter modum epoti vis habet impetum 30. 3.4
Vini propinatione ſponſalia quare fiant 8.2.4
Vini vectigal & ſalis Pariſijs impoſitum tempore Caroli v. 3.10.12
Vini vectigal olim in Gallia, & Tholoſæ à Romanis exactum 3.10.15
Vini vſus Romanis mulieribus cùm interdictus fuit, tunc primùm à cognatis deoſculari cœperunt 8.8.23
Vino deditæ mulieres, intemperantes, & rebus venereis pronæ 11.4.14
Vinum nautæ non ſemper bibunt 29.11.4
Vino & laſciuia delinquens releuatur aliquantum à pœna capitali 36.20.6
Vinum ferentes & aquam ei miſcentes, qua pœna puniendi 37.14.9
Vinis deguſtandis feſtum 2.16.18
Violatio virginis naſus amputatio pœna 36.8. 16
Violentiæ ſpecies quæ 30.2.5

Vipera

Vipera cur parricidij pœna adhibebatur 36.24.9
Vir & vxor quibus in domo præſint 11.3.2
Vir vxori res ſubtrahens, vel contrà, non conuenitur actione furti vel famoſa, & quare eod.6
Vir non tenetur lugere vxorem 9.26.21
Vir vocatus dominus ab vxore 11.4.7
Viri & vxoris in domo quæ ſocietas, & quod ſimilis Ariſtocratiæ 11.3.1
Viri vxoribus ſubiicere ſe non debent, alioquin ſtolidi eod.4
Viri & vxoris familiæ commiſcentur eod.5
inter Virum & vxorem donationes cur prohibitæ 9.25.3.4.5.15. quando valeant & quæ tantùm reuocentur nu.5.& 17
inter Virum & vxorem tranſactio prohibita 28.2.26
Viro non reddente vxori debitum, an excuſanda vxor in adulterio 36.6.39
Viri olim cum fœminis dorſo coniuncti, poſteà diuiſi 7.2.6
Viris ſubditas eſſe mulieres quid oſtendat 9.2.5
Virgarum amouendarum à latere ſeu dorſo ciuiũ Romanorum lex Portia 31.11.14
Virgarum diuinatio 34.6.2
Virgilius cur Nolanos è ſuis verſibus expunxerit 1.4.2
Virgilius ſua carmina teſtamento aboliri iuſſit flammis 42.36.3
Virgilianæ ſortes 34.3.19
Virginitas præferenda nuptiis 9.6.29
in Virginitate error ſoluebat olim matrimonium hodiè non 9.12.4
Virginis Mariæ milites Theutonici cur dicti 15.35.4
Virginis Mariæ Montiſbriſoni eccleſia collegiata 17.8.19
Virginem aliquam appellans grauius punitur, quàm ſi meretricem 10.2.16
Virginem corrumpentis militis pœna 19.12.1
Virginem immaturam rapiens, quomodo puniatur 36.9.9
Virginem qui nominat mulierem, iniuriarum actione tenetur 34.12.10
in Virginem Mariam Dei genitricem blaſphemiæ iactatæ, iuſto iudicio vindicatæ 33.12.10
Virginem vitiantis pœna 36.9.5
ex Virgine puer natus quando Romæ 7.2.10
in Virgine, relictum cum conditione, ſi non nupſerit, non tenet: viduæ tamen prohibet nuptias 9.26.12
Virgines capillum vouentes 16.1.17
Virgines caſtæ abſtinere debent ab oſculis 36.12.19
Virgines Deo conſecrantur, & viduæ: ſed diuerſa earum profeſſio 15.17.2
Virgines Lacedæmonæ violatæ à Meſſeniis, in téplo Dianæ 36.8.14
Virgines Mileſiæ quomodo à morte ſibi conſciſcenda reuocatæ 36.21.5
Virgines moniales velantur in profeſſione, non viduæ 15.17.11. Earum monaſterium ne vir aut monachus ingrediatur eod.14
Virgines nubentes velatæ 9.1.5 Earum velum quod eod.7
Virgines appellare quid, & pœna 36.12.7
Virgines corrumpens quibus puniatur pœnis 36.11.6
Virgines cur non nuberent publicis feſtis, vt viduę 9.26.6
Virgines moniales olim non nupſiſſe, teſtimoniũ Ammiani 9.14.4
Virgines ſtrangulare Romanis nefas erat 31.17.3
Viriatus ad Luſitaniæ regnum vt peruenerit 6.4.6
Virilia amputata adulteris 36.6.15
Virtus, libertas perfecta à D. Iacobo dicta 11.1.17
Vis quid dicatur 36.25.1. diuiſio in humanam & diuinam eod.2. diuina quid 3
Vis maior cœli quid, & vnde naſcitur 36.25.3
Vis humana, legitima vel illegitima 36.25.4
Vis legitima non admittit reſtitutionem in integrum 36.25.4
Vis improba quæ, & eius diuiſio in rem & in perſonam 36.25.5
Vis in rem, impulſiua, inquietatiua, expulſiua, &c. quid 36.25.5
Vis in populo abeſto 36.25.10. vim inquietatiuam quis facere dicatur eod.11
Vis expulſiua quæ 36.25.14
Vis ablatiua quid, & eius remedium 36.25.5
Vi bonorum raptorum actio quando competat 36.25.22
Vi poſſidere quis dicatur, quiue vim committere 36.25.22
Vis ciuiliter & criminaliter quomodo puniatur 36.25.22.23.& 24
Vis publica aliis criminibus miſcetur 36.26.9
Vis repulſiua quomodo impunita 36.26.10
Vis maior quid in iure, & quid contineat 31.13.3
Vis quid ſit, & illa cogit, eique reſiſtere licet 11.1.4 & 5
Vim maiorem faciunt verba perſuaſoria 36.8.3
Vim vi repellere impunè poſſumus, & de homicidio aggreſſoribus facto 36.21.15
Vi, aut clam, aut præcario factum reſtituendum in priſtinum ſtatum 4.25.1
Vi quando opus factum dicitur eod.2
quod Vi aut clam interdictum tantùm datur pro rebus ſoli aut quæ in ſolo eod.4. quibus autem detur, & contra quos eod.5. quandiu competat 6. effectus, & quid in condemnatione eius eod.7
Vi bonorum raptorum actio quam pœnam contineat 37.1.23
Vi bonorum raptorum ſpecies, inter furta & cum furto propriè differentia 37.5.14
Vi obligationes factæ, reſcinduntur 29.2.3
Viſa, quibus apponit codicillis Cancellarius 47.29.27
Viſellius Varro 24.1.16
Viſiri Baſſi 6.55.8
Viſeneſchaux de robbe courte, qui & eorum munus 47.33.16

Viſita-

Viſitatores monaſteriorum 15.15.16
Viſus, amoris conciliandi mediũ primum 36.12.12
Viſus Baſilici & Lupi quare inficiant, & quomodo retunditur virus eorum 34.11.9
Viſus ſortilegarum quomodo inficiat pueros, & teneros agnos 34.11.11
Viſu plura in iudicio expediuntur, nec aliter 47. 10.20
Viſu quomodo fiat probatio 48.10.1
Vita & mors hominis animæ & corporis quæ 36. 23.1
Vita hominis, peregrinatio à patria 31.6.1
Vita inops morte peior 22.21.11
Vita morte grauior ex ſententia Apollonij Tyanæi 31.33.10
Vitæ cenſura priuatorum etiam ad Cenſores pertinebat 47.16.14
Vitæ humanæ terminum Solō ſeptuaginta annos eſſe ait 22.6.10
Vitæ reddenda ratio magiſtratibus, de quo viuatur 39.6.20. vitæ, & vnde viuerent reddebant rationem ciues Athenis iudicibus eod.22
de Vita hominis cũ agitur qualiter res examinãda 19.18.9
Vitellij Cæſaris vitium, & mors 18.1.8
Vitæ expolians quam pœnam debet, lege Langobardorum 37.6.6.& 9
Vitibus verberati ciues Romani in militia 31.11.10
Vitiſa Gotthorum rex de Thedofredo quod ſupplicium ſumpſerit, & quali is poſtea affectus fuerit 31.16.7
Vitiſa rex, Aragoniæ permiſit polygamiam ſacerdotibus 9.14.11
Vitium in Myſia grauius punitum 30.6.3
Vitium loci duplex, accidẽtale, & naturale 25. 21.6
Vitium in redhibitoria debet probari fuiſſe tẽpore emptionis eo.14
ad Vitium loci naturale, damni infecti cautionem non porrigi 4.26.8
Vitium poſſeſſionis, mala fides, poſſeſſorem ſequitur 40.8.3
Vitio vnius alij corrumpuntur 34.12.15
de Vitio operis publici intra quindecim annos tenetur qui ædificauit, ſe ſuoſque obligat 4.21.3
Vitia apparentia exprimenda non ſunt 25.21.10
Vitia naturalia quomodo dicantur 14.2.5
Vitia perſonarum in dignitate poſitarum maiori pœna quare digna ſiot 30.5.3
Vitia rerum quæ redhibitioni locum faciant 25. 21.5
Vitrarij fornacis ædificandi lex 18.22.7
Vitrum fractum manibus reficiens, morte damnatus 39.1.12
Vituli adoratio 34.20.18
Vitulorum & vacarum furta vt puniantur apud Salices 37.5.8
Viuum ſepeliri, pœna 19.11.4
Viui qui rapti 34.20.7
Viuendum ſecundum leges & mores regionũ, ad quas peruenerimus 30.6.3
Viuentis beneficium impetrare, odioſum 17.12.2
Viuentis beneficium nec Ethnici etiam alicui cōcedebant 35.25.2
Viuentes ſplendidè, vnde viuant inquirebatur lege Corinthiorum 39.7.1
Vlnarum in Gallia varia menſura 36.1.12
Vlpianus Alexandro familiaris 18.11.5
Vlpianus vixit ſub Alexandro Cæſare 28.13.7
Vlpiani circumlati tituli, nō ſunt Vlpiani 42.20.4
Vlpiano tituli inſcripti, nō ſunt opus Vlpiani 42. 2.2
Vltima voluntas iurata, quare mutari poterit ſine periurio 50.3.4
Vltimo ſupplicio damnati, an teſtari poſſint 42. 8.11
Vltimi canonici recepti habent æqualem partem in fructibus menſæ cum antiquis 15.23.27
in Vltimis voluntatibus res quomodo arceantur à commercio 21.4.6
Vltrà quàm facere poſſunt quæ perſonæ conueniri & condemnari non poſſunt 22.9,7.& 8
Vlyſſes ancillas impudicas laquei pœna affecit 31. 17.4
Vlyſſes Heroum cur ſapientiſſimus habitus 31.6.3
Vlyſſes inſaniam ſimulauit 33.5.26
Vlyſſes quem baculum deferret 6.14.7
Vlyſſes ſeipſum vulnerauit, quare 36.22.6
Vlyſſis de armis Achyllis cũ Aiace cōtẽtio 45.8.2
Vlyſſis & diomedis Troianis exhibitum ſolemne iuramentum 50.8.8
Vlyſſis ſocij in varias formas mutati à venefica Circe 34.2.8
Vlyſſiponenſis diœceſes in Portigalia 15.35.15
Vmbertus Delphinatium princeps Delphinatus dominatum ceſſit regi Gallorum 58.2.21
Vmbertus Viennenſis Delphinus 47.27.12
Vmbilicomantia, quæ diuinatio 34.3.11
Vmbricia matrona relegata, ob leuiſſimas cauſas ancillam atrociſsimè tractata 14.4.2
Vncia aurificium 36.2.13
Vncia vnde dicta 42.34.5
Vncia quid, & eius partes 22.3.32.& 2.13.8
Vnciarum quæ in aſſe ſunt, nomina 42.34.1
Vnciales vſuræ, quæ 22.3.33
Vnctionis extremæ ſacramentum à quo inſtitutũ 2.7.2
Vndenæ quæ dictæ 7.3.2
edictum Vnde legitimi, & vnde agnati, quid contineat 45.12.3
Vnde legitimi ſucceſsio qoibus delata 43.5.3
Vnde liberi bonorum poſſeſsio quibus competebar 43.5.2
Vnde liberi edictum quando filiis dabatur 45.2.3. 4.& 5
Vnde liberi edictum quid continebat 43.4.7
Vnde vi, interdictum, & in eo vis eſt expulſiua 21. 9.12
Vnde vir & vxor edictum, quando locum habuit 43.5.4
Vngebantur magiſtratus cenſores, & eius ſcribæ, dũ auſpicabantur magiſtratum 47.16.23
Vngi reges plerunque ſolent 16.1.1
Vnguium reſecatione coniugia Cymbrorum firmabantur 9.5.42
Vnica interpellatio ſufficit ad moram conſtituẽdam 21.14.4

Vninomadus cancellarius Childerici 47.29.10
Vnio quid,& de vniooe beneficiorum 17.5.5.eius faciendæ ratiooes eod. 7. & io vnione faciēda, vocandi in quorum intereſt eo.8
Vnio à quo fiat,& diſſoluatur 17.5.16
Vnionis beneficij controuerſia agitur coram iudice regio in Gallia 17.20.4
Vnitas in eccleſia catholica 33.1t 4
Vnitas in omnibus laudata 47.t5.24
Vniuerſale legatum quid contineat 42.32.10
Vniuerſalis petitio quæ 47.5.5
Vniuerſitas delinquere pōt,& punitur 35.1.18.& 19
Vniuerſitatis res nomine publicarum veniūt & illæ quæ ſint,& à publicis vt differant 1.14.8
Vniuerſitatis rerum diuiſio 3.1.2
pro Vniuerſitatis vel collegij delicto, qua praxi debent capi pignora 23.6.7
Vnus ex dominis ſeruum inuitis aliis reddito pretio manumittit 14.6.9
pœna Vnius delinquentis cur ad alios inſontes prorogata 35.1.26.& ſeq.
Vnius gubernatio melior ne, quā pluriū 47.15.24
Vnius teſtimonium non probat 48.13.5
Vna ex pluribus rebus venditis, vel pars ex toto non retrahitur à proximis 26.2.17
ab Vno ex dominis communis rei ſeruitus quomodo imponi non poſſit 4.21.10
ab Vna ad aliam quando monachus poſſit tranſire regulam 15.14.18
Vocabula mutari & recipi cum tēpore 42.35.23
Vocatio in ius quid 48. 2. 2. ea fit vel per apparitores, vel per iudicem 48.2.13.& 14. eius finis, & rationes eod.25.& 26. vide citatio
Vocatio in ius cur denegata tribunis plebis 47.34.6
Vocatio in ius vexādi cauſa, habet iniuriā 38.3.30
Voconia lex, de non inſtituenda muliere ſupra quadrantém,& aliud éius caput 42.34.2. ſublata 42.35.17
Voconiæ legis caput de legatis non faciendis mulieri 42.33.6
le Vol d'vn chapon 6.18.9
Voleurs,& eorum pœna 37.9.11
Volones milites 19.3.24
Voloonum exercitus vt punitus à Graccho Conſule 19.10.15
Volooū ſeruorū legiones libertate donatæ 19.3.8
Vulſcorum obſides Romæ occiſi 19.13.3.
Voluntarium, conſultò & inconſultè factum quomodo 30.2.5.
Voluntariæ debent eſſe conuentiones 21.1.2.
Voluntaria crimina ex tacita voluntate quædam 30.2.10
Voluntas quid. 30.2.3.& cauſa delictorum, 4.& de voluntate coacta nu.5.& 6.
Voluntas cum poteſtate, & econtrà, vt res valeat, adeſſe debet 20.10.5.
Voluntas decedeotium & mens, præcipua io fideicommiſſis & poſtremis iudiciis 42.30.1
Voluntas defuncti probata, præualet proprietati verborum & ſcripturæ 42. 36.4. dubia, in arbitrio iudicis eſt eod.5
Voluntas & cogitatio quando puniatur 30.2.9
Voluntas & poteſtas perficiuot actus ſimul 17.9.34
Voluotas fundameotum vnum primum conuentionum cum poteſtate 21.2.2
Voluntas coacta conuentiooes reprobat, vt metus & vis eod.3
Voluntas in adoptiooe perpetuò oon exigitur 10.6.23
Voluntas teſtatoris indaganda, & ſequenda 42.33.23
Voluntas teſtatoris præfertur io vltimis voluntatibus 42.28.34
Voluntas teſtatoris regit diſpoſitum 46.11.26
Voluntas toxicandi cum aliquo conatu, morte plectenda 36.18.17
Volūtas vltima pacto reſtringi nō poteſt 41.4.12
Voluntas vltima ambulatoria 21.2.7
Voluntas vltima rata, ſi modò iuſta ſit 42.2.7
Voluntatis vltimæ fauor,& effectus 41.1.2
Voluntatem defuncti non implens quando priuetur hæreditate, numq́ue hoc verum ſit in Gallia 46.9.9
ſine Voluntate & præter eam qui occidant 30.4.1
Voluntate pupillorum vel tutoris tutela non finitur, ſed aliis modis 12.t5.1
Voluntates morientium ſortiri effectum, reipub. intereſt 42.36.2. tuendæ,& ſequendæ eod.3
Voluntates vltimæ ambulatoriæ vſque ad mortē, non contractuum 41.4.9
Voluptas,& libido temerè impetuq́ue mouet mētes 30.3.9
oon Voluptatis ſed dignitatis nomen vxoris eſſe dictum ab Ælio Vero 8.1.27
Voluptuariæ impenſæ quæ, & num repetantur 21.16.5
Vomita per maleficos præſtigia ſupponi à Dæmonibus 34.22.25
Vomeribus decem ignitis fiebat olim purgatio vulgaris 48.15
contra Voſcos orto bello, libri Sibillini conſulti 18.6.10
Votum quid 24.10.1. eius diuiſio in bonū, malum, ſimplex, ſolemne eod.5. purum, conditionale, commutabile, incommutabile eod.6
Votum ordines ſacros ſuſcipientium,& religionis eod.7
Votum tacitum religionis eod.
Votum filij intra quod tempus reuocari poſſit à patre 24.10.9
Votum quare obligat perſonam eod.15
Voti finis eo.13
Voti commutatio ſeu diſpenſatio quid, & à quo, & in quod fiat eod.18
Voti impij accuſatio 39.1.17
Vota priuatorum, ſacra non ſunt 33.14.2
Vota pupillorū reuocare poſſunt tutores, monachorum abbates, vxorum mariti 24.10.10
Vota plura eoumerata Paganorum, pro re familiari & publica eod.t4
Vota reddi debere omni iure probatur eo.16
Votorum excludendorum modus 24.10.17
Vouere aut ieiunare vxoribus ſine conſenſu viri à Deo prohibitum 11.4.5
Vouere non poſſunt per ſe ſolæ virgines, vel vxores 50.7.9
Vouere quæ perſooæ poſſunt 24.10.8

Voueri quæ res poſſuot 24.10.2.& 3
Vouendi formulæ 24.10.12
Voce Ingreſſus paſcuorum prohibentur 3.15.5
Voculæ in iure perpendendæ 23.3.2
Vraia dux eximius 9.19.11
Vrbanus 6.ſum. Pontif. ab Italis electus, cuius rei cauſa ingẽs ſchiſma inter eos & Gallos 15.3.15
Vrbanus prætor 47.30.3
Vrbana ſeruitus quid 4.6.2
Vrbanum prædium quid faciat, & quid vrbanum 4.6.2
Vrbanæ ſeruitutis tres ſpecies, ſtillicidium In ædes ſuas recipiendi, auertendi, vel non auertẽdi 4.9.1
Vrbanæ ſeruitutes in affirmatiuæ conſiſtunt 4.6.3
Vtuntur incendiarij 36.19.14
Vrbis præfectus, vicarius regis 47. 35.1. quando perpetuus eod.2
Vrbem ruinis deturpari nolebat Veſpaſianus 20. 9.8
Vrbes refugij Hebræis 30.4.2
Vrbes refugij quæ apud Hebræos 31.6.11
Vrbes ruinis ædificiorum deturpari non debent 42.32.26
ea Vrinæ crepitu diuinatio 34.3.14
Vri mortuorum corpora, & cremari, à temporibus Syllæ cœptum Romæ 2.14.18
Vrſi deuorarunt pueros maledicentes prophetæ Eliſeo 36.21.18
Vrſi duo lacerant 40. pueros de ciuitate Bethel 31. 20.1
Vrſicini ſchiſma contra Damaſum ſum. Pont. 15. 3.15
Vſtilia relegata 36.6.10
Vſura quid 22.3.2. triplex eo.3
Vſura mordet, rodit facultates, trucidat eo.6
Vſura & mentalis à Deo probibita eod.9
Vſura aſſallis, & libera 22.3.31
Vſura nautica, traiectitia marina quid eod.47
Vſura quale malum ſit 22.3.6. & vnde dicta eod.
de Vſura prouerbium 17.12.7
Vſuræ an conferendæ ſint peruenientes ex pecunia patris 46.8.20
Vſuræ à ruſticis quæ capiendæ 18.23.18
Vſuræ debentur pro mercede non ſuo tempore ſoluta 27.3.8
Vſuræ in mora à quo tempore debeantur 21.14.12
Vſuræ non exiguntur vltra definitionem iuris, vel extra duplum ſortis 22.4.1
Vſuræ tolluntur ſolutione debiti principalis eo.2
Vſuræ nauticæ quando deſinunt deberi eo.4
Vſurarum finis loctum 22.4.5. & earum curſum inbibebat conſignatio legitima debiti eo.3
Vſuræ quæ debeantur pro dote retenta 9.22.5
Vſuræ prohibitæ omnibus; ſed maximè eccleſiaſticis 42.35.16
Vſuræ quæ rectè accipiantur 21.10.12
Vſuræ vt nobis debeantur 21.8.18
Vſuræ propter moram licitę 22.3.4. earum finitio, & diuiſio eod.5
Vſuræ omni iure prohibitæ diuino & humano eo. nu.6.7.8.9.10. & ſeq. iurę pontificio num.11. ſacris conciliis, nu.12. gentium moribus nu.15
Vſuræ Gallico iure prohibitæ cum pœna. Vſuræ nundinales Gallicæ eod.16
Vſuræ iure ciuili Romano ſcripto prohibitæ 22. 3.19
Vſuræ permiſſæ, nec tamen ideo approbatæ eod. 20. earum permiſſio conſiderat res, perſonas, taxationem eod.21. & permiſſas eas taxatio legitima facit eo.24
Vſuræ ex quibus rebus capi poſſunt 22.3.21
Vſuræ ex nudo pacto non debentur 22.3.25
Vſuræ in ſortem conuerti nequeunt eod.27
Vſuræ centeſimæ quæ eod.28. & 31. & quibus permiſſæ eo.46
Vſuræ apud Romanos menſtruæ, & ſingulis menſibus ſolutæ eod.29
Vſuræ vnciales, quæ 22.3.33. ſextantes eo.34. quadrantes 35. Trientales 36. quincunces 37. ſemiſſes 38. Septunces 39. Beſſes 40. dodrantes 41. dextantes 42. deunces 43
Vſuræ maiores, minores, mediæ quæ 22.3.45
Vſuræ nauticæ improbatæ eod.47.49
Vſuras mutuum natura reſpuit 22.3.9
Vſurarum ſolutio non probat illas eſſe debitas 22. 3.26
Vſurarum amiſſa ſolutio arguit remiſſionem eod.
Vſuras trientales qui exercuerint 22.3.36
Vſurarum ſolutio interrumpit præſcriptionẽ debiti 30.6.9
Vſuras non permittendas Iudæis 41.8.15
ab Vſuris quid differat id quod intereſt 21.10 4
Vſurarius manifeſtus, quando teſtamẽtum facere prohibetur 42.8.15
Vſurarius notorius quomodo damnari poteſt 48.10. 6
Vſurarium contractum quæ arguant 22.3.14
Vſurarij contractus à notarius non ſunt recipiendi 47.42.19
Vſurarij manifeſti qui dicantur, & quomodo tales eſſe probentur 22.3.13. vſurariorum pœnæ eo. 11
Vſurpata mulier quando diceretur olim 9.5.35
Vſurpatio quid 40.6.4
Vſus à commodato quid differat 4.2.19
Vſus & res ipſas, & nomina immutat 6.9.14
Vſus ſyluæ vſumfructum continet 4.2.13
Vſus quid, & quæ vſurarius poſſit percipere 4.2.3
Vſus & antiqua conſuetudo ſeruanda 6.9.14
Vſus, habitatio, vſusfructus acquiruntur vltimis voluntatibus & pactionibus, quomodo per ſingula 4.5.1
Vſus quibus modis acquiratur & amittatur 4.2.21
Vſus longus in antiquitate conſideratur 4.21.6.
Vſus pecuniæ vſumfructum continet 4.2.17
Vſus qualis in ſeruitutibus retinendis & amittendis exigatur 4.23.8
Vſus cauſa 22.3.2
ob non Vſum dominus feodo non priuatur, ſi nõ egeat nec præſcribi poteſt contra eum vllo tẽpore 6.19.6
ad Vſum proprium delata, immunia à vectigalibus, & quæ illa intellig. 3.9.5
ob non Vſum publica via non præſcribitur 3.13 3
Vſum qui habet capacioris domus, quàm ſua

con

condicio exigit, vacuam quoque partem ſibi reſeruat, nec proprietarius occupat 4.2.9
ad Vſum ſufficientia ſeorſum cùm fuerint alicui à pluribus relicta, accedente poſteà alterius vſu legato, num debeat altero priuari, vel vtraque retinere poſſit 4.2.7
Vſu differt commodatum à mutuo 23.1.6
Vſu animalinm conceſſo, quid liceat vſuario 4. 2. 6
Vſu 1 communia flumina publica, proprietate tamē ſunt principis 3.14.3
in Vſu determinando conſiderandæ res, perſonæ, & modus dictus, & quales perſonas habitationem domus habens poteſt ſecum admittere 4.2.8
ab Vſu diuiſo, aquæ diurnæ, nocturnæ, &c. dictæ quomodo 4.15.19
Vſu nuptiæ contractæ, & vxor vſu quid 9.5.35
de Vſu & habitatione prius tractandum, quàm de vſufructu 4.2.2
pro Vſu ſeruitutis ruſticæ, dominus non tenetur reficere prædium, contrà, in vrbana 4.14.8
Vſusfructus decennio extinguitur 40.5.27
Vſusfructus, vſus, & habitatio acquiruntur vltimis voluntatibus & pactionibus, quomodo per ſingula 4.5.1
Vſusfructus extinguitur multis modis, ex parte rerum, perſonarum, deficiente conditione & tempore. Et quomodo ex parte rerū extinguatur 4.5.3
Vſusfructus ædium, quæ omnino corruerunt vel conſumptæ ſunt, non reſtituitur refecto & ædificato ædificio, contra naturam ſeruitutum prædialium 4.5.4. vide & aliam differētiam vſusfructus & ſeruitutis num. 10
Vſusfructus & ſeruitutis differentia 4. 5.4. & num. 11
Vſusfructus ceſſione facta vſufructuario, vel cōtra vſusfructus extinguitur 4.5.5
Extinguitur & ademptione, & repudiatione legati eod.6
Vſusfructus ex parte perſonarum, morte & capitis minutione vſufructuarij, non proprietarij extinguitur 4.5.7
Vſusfructus qua capitis minutione pereat 4.5.9
Vſusfructus non extinguitur morte vſufructuarij, nec minutione capitis, ſi is grauatus eſt alteri vſumfructum reſtituere 4.5.10. vt nec extinguitur mortuo filiofa. vel ſeruo, cùm penes dominum & patrem remaneat, & econtrà eod. nu. 8
Vſusfructus & aliarum ſeruitutum prædialium realium differentia, quæ non extinguitur morte vel capitis minutione ius habentis ſeruitutem 4.5.11. extinguitur tamen deficiente conditione & adueniente die eod. 12. & nō vtendo, exceptis operis ſeruorum eod.13
Vſusfructus, confiſcatis bonis vſufructuarij, in fiſcum non tranſit 31.31.19
Vſusfructus debitus ciuitati vel municipio, quo tempore præſcribatur 40.5.31
Vſusfructus rei feudalis quando hominium non debeat 6.15.11
Vſusfructus relictus ciuitati, quomodo extinguatur morte & aliis modis 4.5.15. & 18. extinguitur & centum annorum ſpatio eo.17
Vſusfructus extinctus vt plerumque ad proprietatem reuertitur, & quando alio modo eod.19
Vſusfructus iure accreſcendi quomodo accedat eod.20
Vſusfructus, ſeruitus prædialis perſonis debita 4.3.1
Vſusfructus quid, & de fructu formali & caſuali eod.2. à fructu quid differat eod.
Vſusfructus pars dominij, & quomodo eod.3. & 16
Vſusfructus differt à reditu 4.3.5. in eo quomodo res conſideranda eod.6
Et qui Vſumfructū acquirit, poteſt conductorē ex re vſufructuaria expellere 4.10. nu.24
Vſusfructus omnium bonorum legatus vxori quid contineat 42.32.13
Vſusfructus omnium rerum poteſt eſſe conceſſus 4.4.1. etiam ſeruitutum eod.2
Vſusfructus mobilium & immobilium conſtitui poteſt 4.4.3
Vſusfructus plenam poteſtatem rei minuit 1.12.5
Vſusfructus & proprietatis in legato coniunctim facto differentiæ 46.11.9
Vſusfructus non tranſit in hæredes 46.11.9
Vſusfructus pars coniuncto vſufructuario, nō proprietati accreſcit 46.11.2
Vſumfructum qui habet domus vel fundi, quomodo vtatur, & quibus 4.2.12
Vſumfructum qui acquirit, poteſt conductorem ex re vſufructuaria expellere 4.3.24
de Vſufructu tractandum poſtquam de vſu & habitatione tractatum fuerit 4.2.2
in Vſufructu vendito locum habet redhibitio gētilitia 26.2.4
Vſufructuarius non cogitur per manus proprietarij accipere vſumfructum 4.3.5. quid differat à bonæfidei poſſeſſore in fructibus colligendis & pendentibus eod.7
Vſufructuarius non præſcribit contra proprietarium, nec deteriorem ſubſtantiam vel cauſam vſusfructus facit, & de cautione reſtituentis eod.10
Vſufructuarius pecuniæ & mobilium quomodo caueat 4.3..12 & de cautione præſtanda ab eo, ſi moueatur ei controuerſia, quòd vti frui nō poſſit aut debeat eo.14
Vſufructuarius poteſt propria authoritate fructus colligere, non qui habet tantùm emptionem fructuum pendentium eod.15
Vſufructuarius vtitur actione negatoria & confeſſoria 4.3.16
Vſufructuarius non debet abuti re, & quæ hic nomine vſusfructus poſſit percipere ex re quæ debetur eo.17
Vſufructuarius gregis, ex natis vel aliis, debet ſupplere demortua, & quando eod.18
Vſufructuarius quando teneatur ſubrogare arbores 4.3.19
Vſufructuarius debet cuſtodiā rei, vnde percipit vſumfructū, præſtare, vendere vel alienare nō poteſt prorietatem, nec pignorare 4.3.22

Vſu

Vſufructuarius poteſt vendere, locare, & alienare vſumfructum eod.24
Vſufructuarius ædium quid poſſit in his facere & quid non 4.3.25
Vſufructuarius non ius vtendi fruendi, ſed fructus poteſt alienare 25.6.1
Vſufructuarius tantùm pro re ſoluit collectas, caſu excepto, ſi nimiæ eſſent collectæ 3.8.23
Vſufructuario inuito, in eius præiudicium nihil facit proprietarius 4.3.5
Vſuarius reficere debet domum, cuius habet vſum ſi ſolus, vel pro parte qua vtitur: quomodo vti poteſt, & quid cogitur pati ab eo proprietarius 4.2.20. vide & 4.3.20
Vſuarius nec locat vel vendit, nec in alium transfert vſum 4.2.4. Caſus tres excepti, quibus vſuarius vendit, addictione diuiſionis videlicet, vel ſi ligoorum vſus à longè petendus, idque pro ſumptibus: vel ſi vini & frumenti procul petendus vſus eod.5
Vſuarius domus poteſt locare partem eius, parte contentus eod.6
Vſucapio, acquirendi legitimus modus, & amittendi 40.1.1. origo eod.nu.2
Vſucapio authoritas dicta 40.1.2
Vſucapio num vſucapio ſcribi debeat diſiunctim eod.nu.4. eius finitio eod.5. adiectio dominij in ea quid eod.6. diuiſio eod.9
Vſucapioni pacto an renunciari poſſit 40.2.22
Vſucapio exigit poſſeſſionem, titulum, bonam fidem 40.4.1
Vſucapiorum tres ſpecies à tribus temporibus 40.5.37
Vſucapionis interruptio vel naturaliter, vel ciuiliter fit: & quomodo naturaliter 40.6.5
Vſucapio non procedit ſine titulo 40.7.3
Vſucapio ad conſeruationem rerum pertinet 40.11.1. bono publico, ne dominia in incerto ſint eod. ad euitandam ſegnitiem 2. vt ſit litium finis eod.3
Vſucapiones num ſint contra naturam, diſputatum 40.11.4
Vſucapio litis conteſtatione interrupta poſſeſſione 40. anoos exigit 20.12.4. quando interrumpatur libelli ſola oblatione eod.
Vſucapio quibus caſibus ſuſpenditur 20.12.7. & ſeq.
Vſucapio aduerſus minores non procedit eod.10
Vſucapi non poteſt furtiua res, quomodo 37.1.27
Vſucapi quæ res poſſunt 42.2.1
Vſucapi non poteſt vna res pro alia vendita, tradita eod.nu.3
Vſucapi non poteſt res precaria alieno nomine poſſeſſa, pignus, proprietas ab vſufructuario, vi deiiciens, qui non poteſt ſibi acquirere 40.3.2
Vſucapere poteſt, qui non prohibetur 40.3.1
Vſucapio quare finis ſolicitudinum 47.1.11
Vſucapio ſeu præſcriptio interrumpitur citatione libellata, & contumacia 48.3.29
Vt, verbum 28.7.9
Vterini fratres & conſanguinei quomodo in feudo ſuccedunt 6.13.14
in Vtero exiſtentes nondum nati, homines an dicantur 7.1.10
qui in Vtero eſt, pro nato habetur eod.11
Vti poſſidetis vtile interdictum, pro conſeruando iure fumi faciendi competit 4.13.5
Vtilis actio commodati pro quibus detur 23.1.15
Vtilis actio, eſt actio efficax 24.3.6
Vtilis actio ex facto tutoris vel curatoris data minoribus, & in minores 13.10.36
Vtilis actio quæ detur contutori in contutores 13.10.15
Vtile interdictum, & vti poſſidetis, pro ſeruitutibus quando detur 4.22.12
Vtiles actiones, quæ 21.8.16. & 17
Vtiles impenſæ quæ, & quando repetantur 21.16.4
Vtilitatis cauſa alienata quando & quomodo vtilitatem conſideratam habeant 25.8.6
Vti & frui quid, & vt differant 4.3.2
Vti ſeruitute, & per ſe & per alium nomine ſuo poteſt quis 4.23.7
Vtendi modus ſeruitute à quibus conſtituatur 4.21.8
de Vtendi modo & cautione præbenda 4.2.18
non Vtendo amittitur ſeruitus 4.23.5. tamen non vtendo non amittitur via ad ſepulchrum, & via publica, contrà eod.6
non Vtendo vſusfructus finitur exceptis operis ſeruorum 4.5.13
non Vtendo viam publicam populus non amittit 3.13.3
Vtenſilia vendentes, decuriones eſſe poſſunt 18.13.6
Vtopiæ cur liberos proprios habentes & naturales, nihilominus adoptare poſſint 10.6.18
Vtopiæ vnus veſtitus, niſi qui diſtinguat cœlibatum à coniugio 9.19.22
Vtopienſes excommunicationem minorem metuunt 31.8.9
Vtopienſium mos in attentantes pudicitiam mulierum 34.12.13
Vtopienſium quæ lex de fœminis ante cōnubium coniunctis furtiuæ libidinis 1.8.26
apud Vtopienſes baculi loco præfertur cereus epiſcopo, & quare 15.12.39
apud Vtopienſes nupturi inuicem nudi exhibentur 9.7.14
apud Vtopienſes, ſacerdotes in bellis eunt, & cur 16.8.19
Vtrubi interd. formula 21.9.10
Vuaifarius rex Aquitaniæ 2.28.2
Vuas comedere in aliena vinea aliquando licet, efferre non licet impunè 37.7.6
Vuendi erant genus Sclauinorum, in agris Saxonum & Thuringorum habitantes 9.4.14
Vueſembechij error notatus 9.16.8
Vuiclefui damnata ſententia de decimis adimendis prælatis ob illorum vitia 2.22.6
Vuiſigothorum regia Tholoſa 47.27.9
apud Vuiſigothes Magorum pœnæ 34.15.10
Vuladimirenſis ſedes epiſcopalis in Ruſsia 25.12.4
Vulcanus Ægyptij rex, modeſtiæ legem tulit Ægyptijs 9.4.5
Vulcanus ligat Prometheum Iouis iuſſu 11.5.13

in Volcani ara ædes Concordiæ 17.5.20
Vulcanij homines 7.3.2
Vulcanales 16.8.29
Vulgaris & popillaris, duæ veræ, & ſimplices ſubſtitutiones: aliæ ex illis 42.11.10
Vulgaris expreſſa non excludit matrem 42.1.13
Vulgaris ſuſtitutio quare inducta, vnde dicta 42.12.1. quid ſit eod.2. diuiſio in expreſſam & tacitam & mixtam & quæ vtraque eod.3. formulæ vtriuſque eod. finis eod 5. in Gallia nom locum & quaodo babeat eod.6.& 7
Vulgaris ſubſtitutionis effectus 42.16.1. & ſeq. vt expitet eod.16
Vulgares dictæ quæ 4.24.5
Vulgò quæſiti & ſerui natura habent cognatiooē, non iure ciuili 9.8.5
Vulgus & plebs ſemper in principes malè ſuſpicatur, ideo vulgus non audiendum 6.20.14
Vulnus lætale quando 40.5.8
Vulnus quod dicatur lætale 38.3.20
Vulneris locus perpendeodos 30.6.3
Vulnera in quibus locis inflicta, & quando dicuntur à medicis lætalia 38.3.22
Vulnerum iniuria datorom compoſitio 38.3.16
Vulneribus pluribos à diuerſis inflictis necato, quis teneatur de occiſo 36.20.15
Vulnerans aliqoem qui deinceps moritur, intra quod tempus tenetur de bomicidio 38.3.18. & 23
Vulnerantes ſeipſos ob bonum dolum laudatos 36.22.6
Vulneratus lætaliter à pluribus pugnantibus, omnes obligat de homicidio, niſi conſtet de vulnerante 38.3.19
Vunefridus Anglus Moguntiaci epiſcopus 9.4.14
Vuormanenſes monachi, quando canonici facti 15.23.19
Vxor an cenſeatur ante annos nubiles ducta 45.14.8
Vxor an præferatur marito in ſucceſſione inteſtati, ſocio liberalitatis imperialis, & collegio 45.15.4
Vxor an ſubdita viro 48.13.14. quando cogatur contra maritom teſtari eod.15
Vxor contra prohibitiooem legis nubeos, non poteſt inſtituere maritum 46.9.8
Vxor conuolans ad ſecunda vota, non redditis tutelæ filiorum rationibus, obligat bona ſecundi mariti pro illis tacitæ 23.8.4
Vxor dicta domina à viro 11.3.3
Vxor diues maritum inopem teoetur alere 9.19.5
Vxor & concubina non ſe compatiuntur 33.7.10
Vxor & maritus quomodo ſibi ſuccedant Pariſijs in conqueſtibus 45.14.13
Vxor marito com filiis & ſine iis cum propinquis, quemadmodum ſuccedit marito lege Boioariorum 45.14.19. Vuiſigothorum eod.20. Caroli Magni eod.21. Iuris ciuilis Orientalis, & Occidentalis imperij eod.22
Vxor ex edicto prætoris quando ſuccedebat marito 43.5.4
Vxor ex lege Romuli in mariti bona ſuccedebat hæres, ſicut parentis filia 9.4.7
Vxor habens virum inutilem, cenſetur vidua 9.20.2
Vxor vrit: & lex de concubitu non frequentando eod.3
Vxor, ſummum & præcipuom onus maritis, & penè inſupportabile, verùm tollerandum eod.18
Vxor etiam mortua cum viro litigat 9.20.19
Vxor peruerſa, liberorum cauſa plerumque ſuſtinetur eod.20
Vxor in maritum, nec maritus in vxorem nō agit actiooe furti, quare 37.11.1
Vxor vel maritus quando amouiſſe res coniugis dicitur 37.11.6
Vxor in repetitione dotis an præferatur creditoribus expreſſam anteriorem hypothecam habentibus 9.24.4. Caſus quibus priuilegio non vtatur prioritatis hypothecæ eod.7
Vxor legitima annis duodecim 9.7.12
Vxor legitima & materfami. Romæ fiebat ea conueniente in manum mariti, quomodo. Vxor materfamilias quæ dicebatur. Et de triplici formula ducendi vxorem apod Romanos 9.5.23
Vxor per coemptionem quomodo fiebat, & conueniebat in viri poteſtatem eod.24
Vxor conteſtata erat concubina eod.36
Vxor vulgaris concubina eod.37
Vxor malum neceſſarium 9.6.18
Vxor cæca, maritus ſurdos, quietum faciunt matrimonium 9.6.19
Vxor marito ex lege Romuli quomodo cum liberis & ſine illis marito ſuccedebat 45.14.1. quomodo iure prætorio vxori vir eod.2.& iure ciuili eod.4. ex moribus locorum eod.5
Vxor num excludatur à ſucceſſione mariti inteſtati à ſocio liberalitatis, vel à collegio 45.14.3
Vxor nec pro marito, nec contra, eſt legitima teſtis 48.13.12. alij contrà ſentiunt eod.14
Vxor non contrahit ſine mariti aothoritate, videlicet in ſoi præiudicium, vel non abſente marito: aliter cōtrà 11.4.24. Ei contrahenti preſentia mariti pro authoritate eſt eod.25
Vxor negotiatrix rectè ſine conſenſu mariti contrahit 11.4.27. contractus eius ſine dicta authoritate factus per lapſum decem aonorum firmatur eod.26. quando autem eius contractus inhibeantur, & quando valeant eod.
Vxor noo connenitur actione expilatæ hæreditatis 37.9.3
Vxor non eſt temporalis, nec filius 9.4.3
Vxor obſequia & operas potius marito, quàm proximis, & quæſita debet 11.4.10
Vxor quæſita ex parafernalibus ſibi quærit, nō marito eod.11
Vxor & vir pōſſunt inire rectè ſocietatem bonorum, & lucra diuiduot eod.12
Vxor corrigi, & compedibus retineri à marito poteſt eod.13. eius tamen correctio debet eſſe moderata & paterna eod.15
Vxor quándo teneatur ſequi maritum: & quæ ſequutæ in prooincias, in militiam eod.18
Vxor exulem num ſequi teneatur virum: & exempla

pla mulierum, quæ viros exules ſequutæ ſunt 11.4.19
Vxor ſequi debet virum in carcerem eod.20
Vxòr, quæ eſt ſub poteſtate viri, ſine eius authoritate eſſe non poteſt in iudicio 11.4.21
Vxor abſente marito ſine eius authoritate agit, & ſi in ſui fauorem ſententia ſequitur. Et ſine marito in criminalibus eſt in iudicio eod 22
Vxor ſine authoritate mariti non contrahit efficaciter vt pendente matrimonio poſſit conueniri: poſt ſolutionem tamen poteſt conueniri ex eo 11.4 23
Vxor olim ſi peccaſſet, pœnas dabat ex mariti læſi arbitrio 12.9.10
Vxor pro quibus, quando, & quomodo in iudicio eſſe poſſit 49.2 8
Vxor quare marito ſubdita 31.5.2
Vxor, quæ habet cenſentur eſſe ex bonis mariti, niſi de contratio conſter, & quare 9.17.8
Vxor radiis mariti & dignitate refulget 9.25.18
Vxor ſoluta à lege viri tantùm morte naturali dicitur 9.16.7
Vxor, viuente marito, &, de alio habendo loquens tanquam adultera punienda 36.6.19
Vxor vna ſulùm conſanguineis erat in Arabia 9.2.23
Vxor vt eligenda 8.3.4
Vxor vſufructuaria relicta à marito inſtitutis liberis, nihil præter alimenta ex bonis percipit, niſi illi prædecedât vel extranei ſint inſtituti 4.3.9
Vxori vſumfructum teſtator relinquens, non poteſt remittere ei cautionem 4.3.11
Vxoris bona obligantur pro primipilari cauſa mariti 23.8.5
Vxoris caſtigatio & venditio commiſſa marito iure Langobard. 36.12.14
Vxoris contractus quando pro marito ſimulatus dicitur 48.14.16
Vxoris & viri affrayramenta quomodo facienda, & quatenus probanda 41.5:18
Vxoris iuuenis cum ſene viro periculum 28.10.9
Vxoris nomen, dignitatis non voluptatis nomen 8.1.27
Vxoris quomodo ſint donata, monilia armillæ, bullæ vxori, & quando reſtituantur 9.25.20
Vxoris repudium iuſtum, quòd ludos ſpectaſſet inſcio marito 34.12.15
Vxori adhærere debet vir 29.7.6
Vxori illegitimæ: puta antè adulterio cognitæ. teſtamento hæreditas relinqui non poteſt, ſed fiſcus capit ei relictum 42.35 14
Vxori veſtitum præbere, inter onera matrimonij, & quomodo 9.19.6
Vxori viduæ an alimenta per hæredes, & quandiu debeantur 9.20.9. & 10. & ei prægnanti curator & alimenta decernuntur ventris nomine eod.
Vxori an debeatur habitatio poſt mortem à marito 9.20.12
Vxorem cognoſcens defuncti, indignus eius hæreditate 42.33.29
Vxorem de adulterio ex ſola ſuſpitione maritus accuſare poteſt 32.7.7
Vxorem defuncti polluens non poteſt defuncto ſuccedere 46.9.5
Vxorem ducere inconſulta matre filiæ raptus punitus 36.8.5
Vxorem ducere ſine conſenſu patris filiusfa. non poteſt 11.8.31
Vxorem ex ſuſpitione adulterij maritus accuſare poteſt 36.6.7
Vxorem filio quærere & conditionem dare, cogitur pater 44.5.35
Vxorem infirmam curare ex onere debet maritus 9 20.4. ſuper fructus dotis tamen non tenetur curare, ſi ea habeat patrem, vel bona per ſe eod.5
Vxorem captam an teneatur maritus redimere eod.6
Vxorem an teneatur maritus ſuis ſumptibus ſepelire 9.20.7
Vxorem ſepelire gratius, quàm ducere 9.20.8
Vxorem inuito marito pater non poteſt retinere 9.4.9
Vxorem licebat mutuo dare ad ſobolem concipiendam ſenibus lege Lycurgi 28.10.9
Vxorem maritus non tenetur alere, & poteſt expellere, ſi dos ei promiſſa non ſoluatur 9.19.3
Vxorem non ducere, iurare cogi non poteſt libertus 14.9.5
Vxorem paſſus copiam ſui facere, adulterij pœna puniendus, vt leno 36.11.9
Vxorem quis ducere nequit quam polluit per adulterium 36.6.10
Vxorem ritu perfecto ducere filio pater permittens, ius patriæ poteſtatis amittebat 11.10.10
cum Vxore, maritis duo boni dies tantùm 9.6.17
ab Vxore, ritibus, non affectione differebat concubina 10.1.9
ab Vxore ſcorſum manentes, nolentes redire, excommunicati 9.4.8
Vxores alteri viro oſcula dantes, vt adulteræ dote apud Italos & Hiſpanos priuantur, non in Gallia 8 8.25
Vxores apud quos vnà cum viris comburantur 8.4.2
Vxores diuites, & pulchræ, vitandæ 9.18.12
Vxores domicilium & forum maritorum ſequuntur 18.13.25
Vxores ducuntur quoque in auxilium vitæ 9.6 14
Vxoris bonæ vtilitatis eod.15. eius autem peruerſitas à coniugio deterret, & quæ illa eod.16
Vxores & naues, ſemper negotij aliquid habent ad ornandum 9.19.10
Vxores in crimine maieſtatis maritorum, dotem repetunt 35.1.23
Vxores iure Romuli liberorum iure vſæ in ſucceſſione mariti 45.10.4
Vxores maritos vt lugeant 2.14.12
Vxores Moſcouitarum ſe contemni putant à viris, niſi verberentur 9.15.22
Vxores non vouent, nec iurant ſine conſenſu maritorum 50.7.9
Vxóres num inter ſuos hæredes marito 42.35.23

Vxores præcariæ, & temporariæ mercede conductæ Saracenis, Romanis, Spartanis, Ægyptiis 9.4.5
Vxores radiis maritorum ſplendent, & infœlicitatis eorumdem ſunt participes 9.4.10
Vxores vnà cum virorum mortuorum corporibus ex lege concrematæ apud Vuendos & Catheos 9.4.14
Vxores vbi perpetuò maritos lugent 16.1.20
Vxores vbi poſt mortem maritorum, ſepulchris eorum adſtant 33.23.13
Vxores ſubditæ maritis iure diuino & gentium 11.4.4
Vxores in Gallia in poteſtate maritorum & nunc & olim, vt haberent necis poteſtatem 11.4.6 Et tales apud Perſas omnino debent obedire viris eod.7. Tholoſæ, Biturigibus, & alib vxores in poteſtate mariti, non patris eod.8
Vxores eſſe in poteſtate maritorum etiam iure Romano, non patris probatur & defenditur, & ſublatæ antinomiæ 11.4.9
Vxores à viris, non contrà, defendi debent eod. 17
Vxorum caſtigatio & iuriſdictio penes maritos, & eorum proximos 47.22.5
Vxorum dominatio in viros, vel contrà, duello inter coniuges conſtituitur. 11.4.2
Vxorum iudices mariti 4.36.9
Vxores duas accipere licere, legem tulit Valentinianus Cæſar 9.2.29
Vxores duas habere prohibitum iure ciuili, & quomodo punitum 9.2.12.& 15
Vxores ducere coacti lege lata Romani 47.16.12
Vxores plures ducere voluit aliquando lege facta permittere Iulius Cæſar, liberorum quærendorum cauſa 9.2.21. Ethnici plures vxores habuerunt eod.22
Vxores ſecum ducere adminiſtratoribus prouinciarum an liceat. 47.32.29
Vxores ſubd. totum non poteſt ad conuiuia vocare ſine maritis princeps 6.20.11
Vxoribus Galli antiqui in quantum ſuccedebant, & contrà 45.14.14. Lex de eo Francorum priſcorum eod.15. Saxonum 16. aliorum Gallorum eod.17

X

XAnthii ſe & ſuos potius comburi maluerunt, quàm Bruto captiuos eſſe 51.1.13
Xantippus Periclis filius 22.2.10
Xantus 27.2.12
Xenocrates ob vectigalia non ſoluta incarceratus 22.10.3
Xenocrates philoſophus venditus ab Athenienſibus 3.5.12
Xenodochium, & hoſpitale propriè 15.28.33
Xenodochia, remiſſiue de his 2.15.1
Xenoparochi 15.20.8
Xenophno magus 34.16.7
Xerxes curſores publicos inſtituit 17.12.9
Xerxes effigies æreas Harmodij & Ariſtogitonis aſportat 6.20.4
Xerces templum Apollinis Delphici ſpoliari iubet. 33.16.3
Xerxis de conſilio dato dictum 47.28.8
Xylagogton, quæ pœna 31.37.6

Z

ZAcharias propheta 58.6.4
Zacharias lingua cur obmutuerit 31.16.5
Zacharias ſum. Pont. Childericus vt inutilem regno, amouet 6.20.13
Zacharias Pappa Childericum regem Francor. à regno amouit 16.1.29
Zacharias ſum. Pont. regnum Gallicum à Ludouico in Pipinum tranſtulit 55.1.11
Zaleuci iudicium in filium 32.16.8
Zanedrim conſilium 70. ſeniorum Iſraëlis, quale 47.26.3
Zaroës & Arphaxat magi Perſarum, victi ab Apoſtolis 34.16.9
Zedechiæ magi impoſturæ, ſeu præſtygiæ 34.16.12
Zelpha Iſaaco concubina fuit 10.1.8
Zengitæ qui ciues 47.10.15
Zeuxippo Phallaris pœnam ob quid minatur 30.9.2
Zeno philoſophus 58.7.2
Zeno primus Citticus 58.7.2
Zeno quali victu & veſtitu vſus 1.6 t
Zizaniorum parabola, *ſiuite ea creſcere*, quomodo intelligenda 33.6.9
Zizimus Turca pulſus à fratre, excipitur à regibus Gallorum 33.21.16
Zoa imperatrix Orientis ſtatuit ne magiſtratus venderentur 25.11.7
ζογόκαται iudices ſeu libripendes qui 3.7.7
Zona cedentibus bonis quare ad mitur 22.8.5.
in Zonis milites olim æs deferebant eod.
Zonæ virginum ſoluebantur à maritis 9.11.2
Zophena prouincia 19.18.5
Zopyrus ſeipſum vulnerauit, quare 36.22.6
Zoroaſt, Cham ob quid dictus 34.9.4
Zoticus primus hoſpitalia publica inuenit 15.28.34
Zyngemeri ludiones exploratores regni 34.16.13

FINIS.